


Nota p(ro) illis q(ui) agit(ur) officiu(m) diei Tunc talis ordo i(n) impositione collectar(um) teneat(ur)
P(ri)mo dominica die p(ri)ma collecta est ip(s)ius diei S(e)c(un)da de s(an)c(t)a trinitate O(mni)p(oten)s sempiterne deus
T(er)cia de d(omi)na Concede nos famulos

S(e)c(un)d(u)m h(uius) t(em)p(o)ris diebus s(cilicet) S(e)c(un)da q(ua)rta (et) sexta f(eri)a p(ri)ma collecta diei S(e)c(un)da de s(an)c(t)o sp(irit)u deus
cui o(mn)e cor patet T(er)cia pietate tua

S(e)c(un)d(u)m f(eri)a t(er)cia (et) q(ui)nta p(ri)ma collecta diei S(e)c(un)da O(mni)p(oten)s s(empiterne) d(eu)s q(ui) vivor(um) (et)c a beata v(ir)gine
Sabbato p(ri)ma collecta diei S(e)c(un)da de s(an)c(t)o sp(irit)u T(er)cia de cunctis nos
Nota si aliq(uo)d festum ix lectionum evenerit ut t(un)c p(ri)ma collecta erit ip(s)ius diei (et) a de
festo T(er)cia p(ro)ut venerit dies

Typographic Library *and*
Museum *of the* American
Type Founders Company

No. 4 *Cabinet* 14
Shelf 2 *Exhibit Case*

PRESENTED BY

Magistrum (et) ordinem nostrum tua divina maiestas conservare
dignetur eis victoriam gra(tia)m catholice fidei hostes tribuat
x(ps)
Pdum Neu thm x f t q t

14/2/4

Shelved M564 & M626

1484

W.

S. d. R. 23. XII. 24

THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY

M-736 ; M-658
Canon on microfilm

KL Januarius habet dies·xxxj·Luna·xxx·
Hore noctis·xvj·Diei·viij

iij	a		KL	Circũciſio dñi noſtri iheſu xp̄i	duplex
	b		KL	Octaua ſancti ſtephani p̄thomar·	iij·l·
xj	c		KL	Octā ſancti iohãnis euãgeliſte	iij·l·
	d		KL	Octā ſanctoꝝ innocentũ	iij·l·
xix	e	Nonas		Uigilia	
viij	f	viij	Id	Epiphania dñi	duplex
	g	vij	Id		
xvj	a	vj	Id		
v	b	v	Id		
	c	iiij	Id	*paule primi*	
xiij	d	iij	Id		
ij	e	ij	Id		
	f	Idus		Octaua epiphanie *hylary*	ix·l·
x	g	xix	kl	Februarij Felicis cõfeſſoris	iij·l·
	a	xviij	kl		
xviij	b	xvij	kl	Marcelli pape	iij·l·
vij	c	xvj	kl	*anthony*	
	d	xv	kl	Priſce virginis	iij·l·
j	e	xiiij	kl	*mary et marthe*	
i	f	xiij	kl	Fabiani ⁊ ſebaſtiani martirũ	duplex
	g	xij	kl	Agnetis ṽginis ⁊ martiris	duplex
	a	xj	kl	Uincentij dyaconi	duplex
	b	x	kl	Emerenciane ṽginis.	Cõmemoratio
	c	ix	kl	Thimothei martiris	cõme.
	d	viij	kl	Cõuerſio ſancti pauli	duplex
	e	vij	kl		
iij	f	vj	kl	Johãnis criſoſtomi ep̄i	duplex
j	g	v	kl	Octaua agnetis *karoly*	iij·l·
	a	iiij	kl		
xiiij	b	iij	kl	Aldegundis virginis	
iij	c	ij	kl		

KL Februarius habet dies. xxviij. Luna. xxix
Hore noctis. xiiij. diei. x.

	d		N	Brigide virginis	iij l.
xj	e	iiij	N	Purificatio beate marie v̄ginis	duplex
xix	f	iij	N	Blasij ep̄i ꝛ martiris	iij l.
viij	g	ij	N		
	a	Nonas		Agathe virginis	duplex
xvj	b	viij	Id	Dorothee virginis	
v	c	vij	Id		
	d	vj	Id		
xiij	e	v	Id	Apollonie virginis	duplex
ij	f	iiij	Id	Scolastice virginis	dupex
	g	iij	Id		
x	a	ij	Id		
	b	Idus			
xviij	c	xvj	Kl	Marcij Valentini martiris	duplex
xij	d	xv	Kl		
	e	xiiij	Kl	Juliane virginis et martiris	duplex
xv	f	xiij	Kl		
iiij	g	xij	Kl		
	a	xj	Kl		
xij	b	x	Kl		
j	c	ix	Kl		
	d	viij	Kl	Kathedra sancti petri apli	duplex
ix	e	vij	Kl		
	f	vj	Kl	Mathie apostoli	duplex
xvij	g	v	Kl		
vj	a	iiij	Kl		
	b	iij	Kl		
xiiij	c	ij	Kl		

KL Marcius habet dies·xxxj·Luna·xxx·
Hore noctis·xij·Diei·xij·

iij	d		N	Albini ep̄i	
	e	vj	N		
xj	f	v	N		
	g	iiij	N	Tranſlatio ſancti wenceſlai	duplex
xix	a	iij	N		
viij	b	ij	N		
	c	Non̄		Perpetue ꝛ feli· mar· duplex· Tho·de aq̄·	duplex
xvj	d	viij	Id̄	Potētiani mar·Cyrilli ꝛ aptadij pon·	duplex
v	e	vij	Id̄	Quadraginta martirū.	duplex
	f	vj	Id̄		
xiij	g	v	Id̄		
ij	a	iiij	Id̄	Gregorij pape	duplex
	b	iij	Id̄		
x	c	ij	Id̄		
	d	Idus		Longini martiris	duplex
xviij	e	xvij	kl'	Aprilis	
vij	f	xvj	kl'	Gertrudis virginis	ix·l·
	g	xv	kl'		
xv	a	xiiij	kl'	Joſeph nutritoris dn̄i	duplex
iiij	b	xiij	kl'	Gumperti ep̄i	duplex
	c	xij	kl'	Benedicti abbatis	duplex
xij	d	xj	kl'		
j	e	x	kl'		
	f	ix	kl'		
ix	g	viij	kl'	Annūciatio beate marie v̄ginis	
	a	vij	kl'		
xvij	b	vj	kl'	Caſtuli	duplex
vj	c	v	kl'		
	d	iiij	kl'		
xiiij	e	iij	kl'		
iij	f	ij	kl'		

Aprilis habet dies·xxx·Luna·xxix·
Hore noctis·x·diei·xiiij·

	g		Ñ		
xi	a	iiij	Ñ	Marie egipciace	duplex
	b	iij	Ñ		
xix	c	ij	Ñ	Ambroſij epi ꝛ cõfeſſoris	duplex
viij	d	Nonas			
xvi	e	viij	Id	Uincentij de valentia cõfeſ·	duplex
v	f	vij	Id		
	g	vj	Id		
iij	a	v	Id		
ij	b	iiij	Id	Ezechielis prophete	
	c	iij	Id		
x	d	ij	Id		
	e	Idus		Eufemie virginis	
xviij	f	xviij	kl'	Maij Tyburtij ꝛ valeriani martirũ	ix·l·
vij	g	xvij	kl'		
	a	xvj	kl'		
xv	b	xv	kl'		
iiij	c	xiiij	kl'		
	d	xiij	kl'		
xij	e	xij	kl'	Uictoris martiris	
j	f	xj	kl'	Fortunati martiris	
	g	x	kl'		
ix	a	ix	kl'	Georgij ꝛ Adalberti martirũ	duplex
	b	viij	kl'		
xvij	c	vij	kl'	Marci euãgeliſte	duplex
vj	d	vj	kl'		
	e	v	kl'	Anastasij pape prudenty	
xiiij	f	iiij	kl'	Uitalis martiris	duplex
iij	g	iij	kl'	Petri noui martiris	duplex
	a	ij	kl'		

KL Maius habet dies·xxxj·Luna·xxx·
Hore noctis·vj·Diei·xviij·

xj	b		N	Philippi et iacobi apl'i	duplex
	c	vj	N	Sigiſmūdi regis	duplex
xix	d	v	N	Inuentio ſancte crucis	duplex
viij	e	iiij	N	Floriani martiris	duplex
	f	iij	N	Gothardi martiris	cōme·
xvj	g	ij	N	Johãnis euãgeliſte	duplex
v	a	Nonas			
	b	viij	Id̄	Staniſlai martiris	duplex
xiij	c	vij	Id̄		
ij	d	vj	Id̄	Gordiani et epimachi martirū	cōme·
	e	v	Id̄	Octaua ſancti floriani	ix·l·
x	f	iiij	Id̄	Nerei achillei ꝛ pancratij martirū	cōme·
	g	iij	Id̄	Seruacij epi Gangolfi	
xviij	a	ij	Id̄	Corone v̄ginis	
vij	b	Idus		Sophie Miſſio ſpūs ſcī Octā ſcī ſtaniſl	ix·l
	c	xvij	kl'	Junij	
xv	d	xvj	kl'		
iiij	e	xv	kl'		
	f	xiiij	kl'	Potenciane v̄ginis	cōme·
xij	g	xiij	kl'	Baſilidis cōfeſſoris	cōme.
j	a	xij	kl'	Valentis martiris Bernardini	duplex
	b	xj	kl'	Helene regine electe	duplex
ix	c	x	kl'		
	d	ix	kl'		
xvij	e	viij	kl'	Urbani pape ꝛ martiris	ix·l·
vj	f	vij	kl'		
	g	vj	kl'		
xiiij	a	v	kl'		
iij	b	iiij	kl'	Maximini cōfeſſoris Johan pape	cōme·
	c	iij	kl'	Felicis pa.	
xj	d	ij	kl'	Petronelle v̄ginis	cōme·

KL Junius habet dies .xxx. Luna .xxix.
Hore noctis .vj. diei .xviij.

	e	Junius		Nicomedis martiris	iij.l.
xix	f	iiij	N	Marcellini petri ⁊ quirini martirū	rōme.
viij	g	iij	N	Erasmi martiris	duplex
xvj	a	ij	N		
v	b	Nonas		Bonifacij epi ⁊ martiris	rōme.
	c	viij	Id		
xiij	d	vij	Id		
ij	e	vj	Id		
	f	v	Id	Primi ⁊ feliciani martirū	rōme.
x	g	iiij	Id		
	a	iij	Id	Barnabe apostoli	duplex
xviij	b	ij	Id	Basilidis quirini martirū	rōme.
vij	c	Idus		anthony confessoris	
	d	xviij	kl'	Julij	
xv	e	xvij	kl'	Viti et modesti martirū	duplex
iiij	f	xvj	kl'		
	g	xv	kl'		
xij	a	xiiij	kl'	Marci ⁊ marcelliani martirū	iij.l.
j	b	xiij	kl'	Geruasij ⁊ prothasij martirū	duplex
	c	xij	kl'		
ix	d	xj	kl'	Albani martiris	rōme
	e	x	kl'	Decem miliū militū	duplex
xvij	f	ix	kl'		
vj	g	viij	kl'	Natiuitas sancte iohānis baptiste	
	a	vij	kl'		
xiiij	b	vj	kl'	Johānis ⁊ pauli martirū	ix.l
iij	c	v	kl'		
	d	iiij	kl'	ladislay regis hungarie	
x	e	iij	kl'	Petri ⁊ pauli apostolorū	duplex
	f	ij	kl'	Cōmemoratio sancti pauli	

KL Julius habet dies·xxxj·Luna vero·xxx.
Hore noctis·viij·Diei vero·xvj

xix	g	Julius		Octaua ſancti iohãnis baptiſte	
viij	a	vj	No	ꝓceſſi ⁊ martiniani mar Viſitatio bt̃e v̓gis	
	b	v	No		
xvj	c	iiij	No	Procopi cõfeſſoris	cõme.
v	d	iij	No		
	e	ij	No	Octaua apoſtoloꝝ petri ⁊ pauli	ix·l.
xiij	f	Nonas		Wil ibaldi cõfeſſoris	cõme.
ij	g	viij	Id	Kyliani martiris	cõme.
	a	vij	Id	Octaua viſitationis marie	
x	b	vj	Id	Septem fratrũ martirũ.	iij·l.
	c	v	Id	Tranſlatio ſancti benedicti	ij·l.
xviij	d	iiij	Id		
vij	e	iij	Id	Margarethe virginis	duplex
	f	ij	Id		
xv	g	Idus		Diuiſio apoſtoloꝝ	duplex
iiij	a	xvij	kl	Auguſti Hylarij cõfeſſoris	cõme.
	b	xvj	kl	Allexij cõfeſſoris	duplex
xij	c	xv	kl	Arnolphi epĩ	cõme.
j	d	xiiij	kl		
	e	xiij	kl		
ix	f	xij	kl	Praxedis virginis	ij·l.
	g	xj	kl	Marie magdalene	duplex
xvij	a	x	kl	Apollinaris epĩ et martiris	iij·l.
vj	b	ix	kl	Criſtine v̓ginis Vigilia Brigitte	duplex
	c	viij	kl	Jacobi apl̃i. Criſtofori martiris	
xiiij	d	vij	kl	Anne matris marie	duplex
iij	e	vj	kl	Felicis epĩ ⁊ cõfeſſoris	
	f	v	kl	Panthaleonis martiris	
xj	g	iiij	kl	Felicis ⁊ ſimplicij martirũ Marthe	duplex
xix	a	iij	kl	Abdon et ſennen martirũ	iij·l.
	b	ij	kl	Germani epiſcopi	iij·l.

KL Auguſtus habet dies ·xxxj. Luna ·xxix·
Hore noctis ·x. Diei vero ·xiiij·

viij	c	Auguſtus		Aduincula ſancti petri		duplex
xv	d	iiij	N	Stephani pape ⁊ martiris		iij·l·
v	e	iij	N	Inuẽtio ſancti ſtephani ꝓthomartiris		iij·l·
	f	ij	N			
xiij	g	Nonas		Dñici cõfeſſoris· Marie niuis		duplex
ij	a	viij	Jd	Sixti pape· Tranſfiguratio dñi		duplex
	b	vij	Jd	Donati epi		iij·l·
x	c	vj	Jd	Ciriaci martiris		iij·l·
	d	v	Jd	Romani martiris	Vigilia	
xviij	e	iiij	Jd	Laurentij martiris		duplex
vij	f	iij	Jd	Tyburcij martiris		cõme
	g	ij	Jd	Clare virginis		cõme.
xv	a	Jdus		Ypoliti martiris		ix·l·
iiij	b	xix	kl	Septembris	Vigilia	
	c	xviij	kl	Aſſumptio beate marie v̉ginis		duplex
xij	d	xvii	kl	Arnolphi confeſſoris		cõme.
j	e	xvi	kl	Octaua ſancti laurentij		cõme.
	f	xv	kl	Agapiti martiris		cõme.
ix	g	xiiij	kl	Magni martiris		cõme.
	a	xiij	kl	Bernardi abbatis		duplex
xvij	b	xij	kl			
vj	c	xj	kl	Tymothei ⁊ ſimpho· ix·l· Octã aſſũptionis·		
	d	x	kl		Vigilia	
xiiij	e	ix	kl	Bartholomei apoſtoli		duplex
iij	f	viij	kl	Tranſlatio ſancte hedvigis		duplex
	g	vij	kl			
xj	a	vi	kl	Ruffi martiris		iii·l·
	b	v	kl	Auguſtini epiſcopi et doctoris		duplex
xix	c	iiii	kl	Decollatio ſancti iohannis baptiſte.		
viij	d	iij	kl	Felicis ⁊ Adaucti martirum		iii·l·
	e	ij	kl	Paulini epi		

KL September habet dies ..xxx. Luna vero .xxx.
Hore noctis .xij. Diei vero .xij

xvj	f	Septēbr		Egidij abbatis	duplex
v	g	iiij	N		
	a	iij	N		
xiij	b	ij	N		
ij	c	Nonas		Quintini cōfeſſoris	
	d	viij	Id		
x	e	vij	Id		
	f	vj	Id	Natiuitas beate marie virginis	duplex
xviij	g	v	Id	Gorgonij pape	come.
vij	a	iiij	Id		
	b	iij	Id	Prothi et iacincti martirū	cōmemo.
xv	c	ij	Id	Euſebij cōfeſſoris	cōme.
iiij	d	Idus			
	e	xviij	kl'	Octobris Exaltatio ſancte crucis	duplex
xij	f	xvij	kl'	Nicomedis martiris	iij l.
j	g	xvj	kl'	Eufemie virginis	
	a	xv	kl'	Lamperti epī ⁊ martiris	iij l.
ix	b	xiiij	kl'		
	c	xiij	kl'		
xvij	d	xij	kl'	Vigilia	
vj	e	xj	kl'	Mathei apoſtoli ⁊ euangeliſte	
	f	x	kl'	Mauricij ⁊ ſociorum eius	duplex
xiiij	g	ix	kl'		
iij	a	viij	kl'	papula mar	iij l
	b	vij	kl'	Firmini epī	
xj	c	vj	kl'	Coſme et daminiani	duplex
xix	d	v	kl'	Tranſlatio ſancti ſtaniſlai	duplex
	e	iiij	kl'	venceſlai martiris	duplex
viij	f	iij	kl'	Michaelis archangeli	duplex
	g	ij	kl'	Jeronimi preſbiteri	duplex

KL October habet dies xxxj. Luna xxix
Hore noctis xiiij. Diei vero x.

xvj	a	October		Remigij epi	cõme.
v	b	vj	No	Leodegarij epiſcopi	cõme.
xiij	c	v	No		
ij	d	iiij	No	Franciſci cõfeſſoris	duplex
	e	iij	No	Placidi ⁊ euẽtij mar. Octã ſci vẽceſlai	ix. l.
x	f	ij	No		
	g	Nonas		Marci pape	iij. l.
xviij	a	viij	Id		
vij	b	vij	Id	Dioniſij ⁊ ſocioꝝ eius	duplex
	c	vi	Id	Gereonis et ſocioꝝ eius	duplex
xv	d	v	Id		
iiij	e	iiii	Id		
	f	iii	Id		
xij	g	ii	Id	Calixti pape	iii. l.
j	a	Idus		Hedwigis virginis	duplex
	b	xvii	kl	Novẽbris Galli cõfeſſoris	iii. l.
ix	c	xvi	kl		
	d	xv	kl	Luce euangeliſte	duplex
xvij	e	xiiii	kl	Januarij martiris	iij. l.
vj	f	xiij	kl		
	g	xij	kl	Undecim milia ṽginũ	duplex
xiiij	a	xj	kl	Cordule v. Seueri martiris	duplex
iij	b	x	kl	Seuerini epi	iij. l.
	c	ix	kl		
xj	d	viij	kl	Criſpini ⁊ criſpiniani martirũ	iii. l.
xix	e	vij	kl		
	f	vi	kl	Felicis cõfeſſoris	Vigilia
viij	g	v	kl	Symonis ⁊ Jude apoſtolorum	
	a	iiii	kl	Narcisi epi	[illegible]
xvi	b	iij	kl	Damasceni epi Johannis	[illegible]
v	c	ij	kl	Quintini martiris	cõmemo.

KL Nouember habet dies ·xxx· Luna vero ·xxx·
Hore noctis ·xvj· Diei vero ·viij

	d	Nouembr		Omniū ſanctoꝝ	duplex
xiij	e	iiij	N	Memoria omniū animarū	
ij	f	iij	N	Colūbani abb	
	g	ij	N	Amancij martiris	
x	a	Nonas			
	b	viij	Id	Leonardi cōfeſſoris	duplex
xviij	c	vij	Id		
vij	d	vj	Id	Quatuor coronatoꝝ	iij·l·
	e	v	Id	Theodori martiris	iij·l·
xv	f	iiij	Id		
iiij	g	iij	Id	Martini epi et cōfeſſoris	duplex
	a	ij	Id	Quinqꝫ fratrū	
xij	b	Idus		Decembris Bricij epi	ix·l·
j	c	xviij	kl		
	d	xvij	kl	Fidenciani martiris	
ix	e	xvj	kl	Othmari cōfeſſoris	cōme·
	f	xv	kl		
xvij	g	xiiij	kl	Romani martiris	
vj	a	xiij	kl	Eliſabeth vidue	duplex
	b	xij	kl		
xiiij	c	xj	kl	Preſentatio beate virginis	duplex
iij	d	x	kl	Cecilie v̄ginis	duplex
	e	ix	kl	Clementis pape et martiris	duplex
xj	f	viij	kl	Criſogoni martiris	iij·l·
xix	g	vij	kl	Katherine virginis ⁊ martiris	duplex
	a	vj	kl	Lini pape	cōme·
viij	b	v	kl		
	c	iiij	kl		
xvj	d	iij	kl	Saturnini cōfeſſoris	Vigilia
v	e	ij	kl	Andree apoſtoli	duplex

KL December habet dies xxxi. Luna vero xxix.
Hore noctis xviij. diei vero vj.

	f	December			
xiij	g	iiij	N	Juliani	
ij	a	iij	N		
x	b	ij	N	Barbare v̄ginis	duplex
	c	Nonas		Criſpine v̄ginis	
xviij	d	viij	Id'	Nicolai epiſcopi et cōfeſſoris	duplex
vij	e	vij	Id'	Octaua ſancti andree	
	f	vj	Id'	Cōceptio beate marie virginis	duplex
xv	g	v	Id'		
iiij	a	iiij	Id'		
	b	iij	Id'		
xij	c	ij	Id'		
j	d	Idus		Lucie v̄ginis	ix.l.
	e	xix	kl'	Januarij	
ix	f	xviij	kl'		
	g	xvij	kl'	Ananie ꝛ yſmaelis martirū	
xvij	a	xvj	kl'	Lazari ep̄i ꝛ martiris	duplex
vj	b	xv	kl'		
	c	xiiij	kl'		
xiiij	d	xiij	kl'		Vigilia
iij	e	xij	kl'	Thome apoſtoli	duplex
	f	xj	kl'		
xj	g	x	kl'		
	a	ix	kl'		Vigilia
xix	b	viij	kl'	Natiuitas dn̄i noſtri iheſu xp̄i	
viij	c	vij	kl'	Stephani prothomartiris	
	d	vj	kl'	Johānis apoſtoli et euāgeliſte	
xvj	e	v	kl'	Sanctoꝝ innocentū	
v	f	iiij	kl'	Thome preſbiteri	duplex
	g	iij	kl'		
xiij	a	ij	kl'	Siluestri pape	ix.l.

Dñica prima in aduentu.

Ad te le=
uaui ani
mã meã
deus me
us in te
cõfido nõ
erubeſcã
neq3 irri
deant me
inimici mei etenim uniuerſi qui te
expectant non cõfundentur. ps
Uias tuas dñe demõſtra michi et
ſemitas tuas edoce me. Oratio
Excita quĩs dñe potentiã
tuã et ueni. ut ab immi=
nẽtibus peccatoꝝ nr̃oꝝ pericu=
lis te mereamur ꝓtegẽte eripi=
te liberante ſaluari. Per dñm.

Ad Romanos. xiij.

Fratres. Scientes q2 ho=
ra eſt iam nos de ſomno
ſurgere. Nũc eni ꝓpior eſt nr̃a
ſalus q̃3 cũ credidimus. Nox
p̃ceſſit dies aũt appropinqua
uit. Abijciamus ergo opa te=
nebrarũ. et induamur arma
lucis. ſic ut in die honeſte am=
bulemus. Nõ in cõmeſſacõni
bus 7 ebrietatibꝫ. nõ in cubili
bus et impudicicijs. non in cõ
tentione 7 emulatione. Sed in
duimĩ dñm ihm̃ xp̃m. Grad.
Uniuerſi qui te expectant nõ cõ
fundentur dñe. v̄ Uias tuas
dñe notas fac michi et ſemitas tu
as edoce me. All'a v̄ Oſten
te nobis dñe miſericordiã tuã et ſa
lutare tuũ da nobis. Scdm

In illo tp̃e. Cũ Matheũ. xxj.
appropinquaſſet iheſus ihero=
ſolimis 7 veniſſet bethfage ad
montẽ oliueti. tũc miſit duos
diſcipulos dicens illis. Ite in
caſtellum qđ cõtra vos eſt: et
ſtatim inuenietis aſinam alli
gatam et pullũ cũ ea. ſoluite 7
adducite michi. Et ſi quis vo=
bis aliquid dixerit. dicite q2 do
minus hijs opus habet. et cõ=
feſtim dimittet eos. Hoc autẽ
totũ factũ eſt. ut adimpleretur
qđ dictũ eſt ꝑ ꝓphetã dicentẽ.
Dicite filie ſyon: ecce rex tuus
venit tibi manſuetus. ſedens
ſup̱ aſinã et pullũ filiũ ſubiu
galis. Eũtes aũt diſcipuli. fe=
cerũt ſicut p̃cepit illis iheſus.
Et adduxerũt aſinã et pullũ:
et impoſuerũt ſuper eos veſti=
menta ſua. 7 eũ deſuper ſedere
fecerũt. Plurima autẽ turba
ſtrauerũt veſtimẽta ſua in via
Alij aũt cedebãt ramos de ar
boribꝫ 7 ſternebãt in via. Tur
be aũt q̃ p̃cedebãt et que ſeque
bantur clamabant dicentes.
Oſanna filio dauid: benedi=
ctus qui venit in nomine dñi.
Ad te dñe leuaui animã Offit
meã deus meus in te cõfido nõ eru
beſcam neq3 irrideant me inimici
mei. eteni uniuerſi qui te expectãt
nõ cõfundẽtur Secr Hec ſacra

nos dn̄e potentī virtute mun
datos: ad ſuū faciāt puriores
venire principium. P. Aliud
Attende qs̄ dn̄e ſacrificiū
ſingulare. ut hui⁹ pticipatio=
ne miſterij que ſperanda credi
mus. expectata ſumamus. P
Dn̄s dabit benignitatem Cō.
et terra nr̄a dabit fructū ſuū.
Suſcipiamus dn̄e Cōplen̄.
miſericordiā tuā in medio tē=
pli tui. et reparationis nr̄e vē
tura ſolēnia cōgruis honori
bus p̄cedamus Per. Feria
quarta Lectio ep̄le beati Ja=
R ūni. cobi apoſtoli. v.
Patiētes eſtote uſqȝ ad
aduentū dn̄i. Ecce agricola ex
pectat p̄cioſum fructū terre pa
tienter ferens: donec accipiat
temporaneū et ſerotinū. Pa=
tientes igitur eſtote et vos. et
cōfirmate corda vr̄a. qm̄ ad=
uentus dn̄i appropinquabit.
Nolite ingemiſcere fr̄es in al
terutrum. ut non iudicemini.
Ecce iudex ante ianuā aſſiſtit
Exemplū accipite fratres exi=
tus mali ⁊ longanimitatis et
laboris et patientie. ꝓphetas
qui locuti ſunt. in nomine dn̄i
iheſu xp̄i. Sc̄dm matheū. iij.
IN illo tp̄e. Venit iohānes ba
ptiſta p̄dicans in deſerto iudee
dicens. Penitentiā agite ap=
propinquabit enī regnū celo=
rum. Hic eſt enī de quo dictū
eſt per yſaiam prophetā dicen
tem. Vox clamantis in deſer=
to parate viā dn̄i. rectas faci=
te ſemitas eius. Ipſe autē io=
hānes habebat veſtimentū de
pilis camelorꝫ. et zonā pelliceā
circa lūbos ſuos. Eſca autem
eius erat locuſte et mel ſilue=
ſtre. Tūc exibat ad eū omnis
iheroſolima et omnis iudea ⁊
omnis regio circa iordanē. et
baptiſabātur in iordane ab
eo cōfitentes pc̄ca ſua. Feria
ſexta Lectio yſaie prophete. xj
HEc dicit dn̄s deus. In il=
la die. Exurget radix yeſ
ſe. qui ſtat in ſignū populorū.
ip̄m gentes dep̄cabūtur: ⁊ erit
ſepulcrū eius glorioſum. Et
erit ī die illa. Adijciet dn̄s ma
num ſuā ad poſſidendum reſi
duū populi ſui. qd̄ relinquetᷣ
ab aſſyrijs et ab egipto et ab
aphetros. ⁊ ab ethiopia. ⁊ ab
elā et a ſennaar. et ab emath
et ab inſulis maris. Et eleua=
bit ſignū in nationes. et con=
gregabit ꝓfugos iſrl̄. ⁊ diſper
ſos iuda colliget a quatuor
ptibꝫ terre. Et auferetur zelus
effraym. et hoſtes iuda peri=
būt. Effraym nō emulabitur
iudā. et iudas non pugnabit
cōtra effraym: et volabūt in
humeros philiſthym per mare
ſimul p̄dabūtur filios orien=
tis. Idumea et moab p̄ceptū

manus eoꝝ et filij amon obe
dientes erũt. Et deſolabit dñſ
linguã maris egipti: et eleua
bit manũ ſuã ſuper flumen in
fortitudine ſpũs ſui. Et ꝑcu=
tiet eum in ſeptẽ riuis: ita ut
tranſeant ꝑ eum calciati: Et
erit via reſiduo populo meo:
qui relinquet̃ ab aſſyrijs. Si=
cut fuit iſraheli ĩ die qua aſcẽ
dit de terra egipti. Ait dñs om
nipotens. Scdm Lucam. iij.
In illo tpe. Dicebat iohãnes
ad turbas que exibant ut ba
ptiſarentur ab ipõ. Genimi=
na viperarũ: quis oſtẽdit vo=
bis fugere a ventura ira. Fa=
cite ergo fructus dignos peni
tẽcie. Et ne ceperitis dicere pa
trẽ habem⁹ abrahã. Dico enĩ
vobis: qꝛ poteſt deus de lapidi
bus iſtis ſuſcitare filioſ abra
he. Jam enĩ ſecuris ad radicẽ
arboris poſita eſt. Om̃is ergo
arbor nõ faciens fructũ bonũ
exciditur et in ignẽ mittet̃ Et
interrogabãt eũ turbe dicen=
tes. Quid ergo faciemus? Re
ſpondens autem dicebat illis.
Qui habet duas tunicas det
vnã nõ habenti. Et qui habet
eſcas ſilr̃ faciat. Venerũt aũt
et publicani ut baptiſarẽtur.
Et dixerũt ad illũ. Magiſter
quid faciem⁹? At ille dixit ad
eos. Nichil amplius q̃ꝫ qđ cõ
ſtitutũ eſt vobis faciatis. In=
terrogabãt aũt eũ et milites
dicẽtes. Quid faciem⁹ ⁊ nos?
Et ait illis. Neminẽ cõcutia=
tis. neqꝫ calũniam faciatis. et
cõtenti eſtote ſtipendijs vr̃is.
Exiſtimante autẽ populo ⁊ co
gitantibꝫ omnibꝫ in cordibꝫ
ſuis de iohãne. ne forte ipſe eſ=
ſet xp̃s. Rñdit iohãnes dicẽs
omnibꝫ. Ego quidem baptiſo
vos aqua. veniet enĩ fortior
me. cuius nõ ſum dignus ſol
uere corrigiam calciamentoꝝ
eius. Ipſe autẽ baptiſabit in
ſpiritu ſancto et igni. Cui⁹ vẽ
tilabrũ in manu eius. et pur=
gabit areã ſuã. et cõgregabit
triticũ in horreũ ſuũ. paleas
autẽ cõburet igni inextingui=
bili. Multa quidẽ ⁊ alia exhor
tans euãgeliſabat populo.
Miſſa de domina Oratio.
Deus qui de btẽ marie vir
ginis utero. verbũ tuũ
angelo annũciante carnẽ ſuſ
cipere voluiſti. p̄ſta ſupplicibuſ
tuis. ut qui vere eã dei genitri
cem credim⁹. eius apud te in=
terceſſionibꝫ adiuuemur. P.
Op̃s ſempi= Alia Oratio
terne deus qui coeternũ
tibi filiũ ꝑ mũdi ſalute ſcdm
carnẽ. ſpiritu ſancto cõcipien
dum angelico miniſterio bea=
te marie ſemꝑ virgini declara
ſti. adeſto propicius populo
tuo. ut ad ei⁹ natiuitatẽ pace

conceſſa liberioribus animis
occurramus. Per. Secretũ:
Altari tuo dñe ſuppoſita mu
nera ſpũs ſanctus benignus
aſſume·qui beate marie viſce
ra ſplendoribꝫ ſue virtutis re
pleuit·Per· Complenda
Gratiã tuã dñe mentibꝫ no=
ſtris infũde·ut qui angelo an
nũciante xpi filij tui incarna=
tionẽ cognouimus·p eiꝰ gra=
tiam ad natiuitatis gloriã p
ducamur·P do· De omnibꝫ
Conſcien= ſanctis Orõ
tias nr̃as qs̃ dñe viſi
tando purifica: ut veniẽs ihe=
ſus xpus filius tuus dñs no=
ſter·cum omnibꝫ ſanctis ſuis
paratã ſibi in nobis inueni=
at manſionẽ. P. Secretum
Sacrificiũ tibi dñe celebran=
dum placatus intende: qđ et
nos a vicijs noſtre cõditioniſ
emũdet·et tuo nomini reddat
acceptos. P dñm. Cõpleñ.
Anime nr̃e qs̃ omps deus·
hoc potiantur deſiderio·ut tuo
ſpiritu inflãmentur: ⁊ ſicut lã
pades diuino munere ſatiati:
ante conſpectũ venientis filij
tui velut clara luminaria ful
geamus. P do. Dñica ſcđa
Popiſus ſyon ecce dñs ve
niet ad ſaluãdas genteſ
et auditã faciet dñs glo=
riã vocis ſue in leticia cordis ve=
ſtri· ps Qui regis iſrahel intẽde
qui deducis velut ouem ioſeph·
Excita qs̃ dñe Oratio·
corda nr̃a ad preparan
das unigeniti tui vias: ut per
eius aduentũ purificatis tibi
mẽtibꝫ ſeruire mereamur. P
Lectio epl̃e beati pauli apoſto
li Ad Romanos·xv·
Fratres·Quecũqꝫ ſcripta
ſũt ad noſtrã doctrinã ſcripta
ſunt·ut p patientiã et cõſola=
tionẽ ſcripturarũ ſpem habea
mus. Deus autẽ patientie et
ſolacij det vobis idipſum ſa=
pere in alterutrũ ſcđm iheſũ·
ut vnanimes vno ore honori
ficetis deũ et patrẽ dñi nr̃i ihe=
ſu criſti. Propter qđ ſuſcipite
inuicem· ſicut et xps ſuſcepit
vos in honorẽ dei. Dico enim
iheſũ xpm miniſtrũ fuiſſe cir=
cũciſionis·propter veritatem
dei·ad cõfirmandas pmiſſio=
nes patrũ. Gentes autẽ ſuper
miſericordia honorare deum·
Sicut ſcriptũ eſt. Propterea
cõfitebor tibi in gentibꝫ dñe: ⁊
noĩ tuo cantabo. Et iterũ dicit
Letamini gentes cũ plebe eiꝰ·
Et iterũ·Laudate dñm om̃es
gentes: et magnificate eũ oẽs
pp̃li·Et rurſũ yſaias ait·Erit
radix yeſſe ⁊ qui exſurget rege
re gẽtes·in eũ gẽtes ſperabũt·
Deus aũt ſpei repleat vos om
ni gaudio ⁊ pace in credẽdo·ut
habũdetis in ſpe·et v̉tute ſpũs

ſancti. Gꝛ. Ex ſyon ſpecies deco
ris eius deus manifeſte veniet· V̄
Cōgregate illi ſanctos eius qui oꝛ
dinauerūt teſtamentū eius ſup ſa
crificia. Alla. V̄ Rex noſter ad=
ueniet xp̄s quē iohānes p̄dicabat
agnū eſſe venturū· Scdm lucā
In illo tp̄e· Dixit ihūs d· ſ· xxi
Erūt ſigna in ſole et luna et
ſtellis· ⁊ in terris preſſura gen
tiū· pre cōfuſione ſonitus ma
ris et fluctuū eiꝰ· Areſcentibꝫ
hominibꝫ p̄ timoꝛe ⁊ expecta=
tione q̄ ſupuenient vniuerſo
oꝛbi. Nam virtutes celoꝝ mo
uebūtur· et tūc videbūt filium
hominis venientē in nube cū
poteſtate magna ⁊ maieſtate.
Hijs autē fieri incipientibꝫ· re
ſpicite ⁊ leuate capita vr̄a· qm̄
appropinquat redemptio ve=
ſtra. Et dixit illis ſimilitudi=
nē. Videte ficulneā ⁊ om̄es ar
boꝛes· cū p̄ducūt iā ex ſe fru=
ctum· ſcitis qm̄ prope eſt eſtas
Ita et vos cū videritis hec fie=
ri· ſcitote qm̄ p̄pe eſt regnū dei.
Amen dico vobis· qꝛ nō p̄teri
bit generatio hec donec om̄ia
fiant. Celum et terra trāſibūt·
verba autē mea nō trāſibūt.
Deus tu cōuertens viuifi Offꝛ
cabis nos ⁊ plebs tua letabitur in
te oſtende nobis dn̄e miſericoꝛdiā
tuā et ſalutare tuū da nobis.
Placare dn̄e humilita Secr·
tis nr̄e p̄cibꝫ et hoſtijs· et vbi
nulla ſuppetūt ſuffragia meri
toꝝ· tue nobis indulgētie ſuc=
curre p̄ſidijs· P. Co. Iheru=
ſalem ſurge et ſta in excelſo et vide
iocunditatē que veniet tibi a dn̄o
Repleti cibo potuqꝫ Cōplen̄.
ſpiritalis alimonie· ſupplices
te dn̄e dep̄camur: ut huiꝰ p̄tici
patione miſterij· doceas nos
terrena deſpicere· ⁊ amare cele
ſtia. P dn̄m. Feria quarta
Lectio· Malachie, p̄phete. iij·
Hec dicit dn̄s deꝰ. Ecce mit
to angelū meū· ⁊ p̄para
bit viā ante faciē meā. Et ſta
tim veniet ad templū ſanctū
ſuū dn̄atoꝛ quē vos queritis:
et angelus teſtamēti quē vos
vultis. Ecce veniet dicit dn̄s
exercituū. Et quis poterit cogi
tare diē aduētus eiꝰ. Aut quis
ſtabit ad videndū eū? Ipſe enī
quaſi ignis cōflans· et quaſi
herba fullonū. Et ſedebit con
flans ⁊ emūdans argentū: et
purgabit filios leui· ⁊ colabit
eos quaſi aurū et argentū· et
erūt dn̄o offerentes ſacrificia
in iuſticia· et placebit dn̄o ſa=
crificiū iuda ⁊ iheruſalē· ſicut
dies ſeculi· ⁊ ſicut āni antiqui
Et accedā ad vos in iudicio·
et ero teſtis velox maleficis et
adulteris ⁊ piuris· et qui calū
niantur mercedē mercēnarij·
Et humiliāt viduas et pupil=
los· et opprimūt p̄egrinos nec

timuerũt me. Dicit dñs exerci
tuũ. Ecce ego mittã vobis pro
phetã helyam· anteq̃z veniat
dies dñi magnus et manife=
ſtus et horribilis· et conuertet
cor patrũ ad filios· ⁊ cor filio=
rum ad patres eorꝫ. Dicit dñs
omnipotẽs· Scdm matheũ· xj
In illo tpe· Dixit ihũs dis· ſuis·
Amen dico vobis· nõ ſurrexit
inter natos mulierum maior
iohãne baptiſta. Qui aũt mi
nor eſt in regno celorũ· maior
eſt illo. A diebꝫ autẽ iohãnis
baptiſte vſqꝫ nũc regnũ celorꝫ
vim patitur· et violẽti rapiũt
illud. Omnes enĩ ꝓphete ⁊ lex
vſqꝫ ad iohãnem ꝓphetauerũt
Et ſi vultis recipere ipſe eſt he=
lyas qui vẽturus eſt. Qui ha=
bet aures audiendi audiat.

Feria ſexta Lectio epl'e beati
pauli apli Ad romanõ· viij·

Fr̃es. Sapiẽcia carnis ini
mica eſt deo. Legi aũt dei
nõ eſt ſubiecta· nec enĩ poteſt·
Qui autẽ in carne ſũt deo pla
cere nõ poſſunt. Vos autẽ in
carne non eſtis ſed in ſpũ. ſi
tamen ſpũs dei habitat in vo
bis. Si q̃s autẽ ſpiritũ dei non
habet: hic nõ eſt eius. Si autẽ
xp̃us in nobis eſt· corpus qui
dem mortuũ eſt ꝓpter pctm· ſpi
ritus vero viuit ꝓpter iuſtifica
tionẽ· Qđ ſi ſpũs ei⁹ q̃ ſuſcita
uit iheſũ a mortuis habitat
in nobis· qui ſuſcitauit eũ a
mortuis· viuificabit et morta
lia corpa nr̃a: ꝓpter inhabitã
tem ſpiritũ eius in nobis. In
xp̃o iheſu dño nr̃o. Scdm

In illo tpe. Johã= iohannẽ· j
nes teſtimoniũ phibens de ihe
ſu clamabat dicẽs. Hic erat
quẽ dixi: qui poſt me vẽturus
eſt· ante me factus eſt· q2 prior
me erat. Et de plenitudine ei⁹
nos oẽs accepim⁹ grãz p grã
q2 lex p moyſen data ẽ· grã ⁊
veritas p iheſum xp̃m facta ẽ
Deũ nemo vidit vnquã· niſi
vnigenitus fili⁹ qui eſt in ſy=
nu pr̃is· ipſe enarrauit. Dñica

Gaudete in dño tercia.
ſemp iterũ dico gaudete
modeſtia veſtra nota ſit
oĩbꝫ hoibꝫ dñs ꝓpe eſt nichil ſol
liciti ſitis ſed in oĩ oratione peti
tiones veſtre innoteſcãt apud deũ
ps Benedixiſti dñe terrã tuã a=
uertiſti captiuitatẽ iacob· ⁊ pax dei
que exſuperat omnẽ ſenſũ cuſtodi
at corda noſtra et intelligentias

Aurem Oratio noſtras·
tuã q̃ſ dñe p̃cibꝫ nr̃is
accomoda· et mẽtis noſtre te=
nebras gratia tue viſitacõis
illuſtra P. Lcõ epl'e btĩ pau
li apli Ad Corinthios· j· iiij·

Fr̃es. Sic nos exiſtimet
hõ ut miniſtros xp̃i et diſ
penſatores miſteriorũ dei. Hic
iã querit inter diſpenſatores:

ut fidelis quis īueniaꝛ̃. Michi
autē pro minimo eſt ut a vo=
bis iudicer aut ab hũano die
Sed neqꝫ meip̄m iudico. Ni=
chil enī michi ꝯſcius ſũ·ſed nõ
in hoc iuſtificatus ſũ· Qui au
tē iudicat me dñs ē. Itaqꝫ no
lite ante tēpus iudicare·quo=
aduſqꝫ veniat dñs· qui ⁊ illu
mīabit abſcõdita tenebrarũ·
et manifeſtabit ꝯſilia cordiũ
et tũc laus erit unicuiqꝫ a deo
Qui ſedes dñe ſup cherubī ex Gr
cita potentiā tuā ⁊ veni ꝟ Qui re
gis iſrahel intende qui deducis ve=
lut ouē ioſeph Alľa ꝟ Excita do
mine potnetiā tuam ⁊ veni ut ſal=
uos facias nos: Scdm matheũ
In illo tpe. Cũ audiſſet ·xj·
iohãnes in vinculis opa xp̄i·
mittēs duos de diſcipulis ſuis
ait illi. Tu es qui vēturus es:
an aliũ expectam⁹? Et rñdens
ihesus ait illis. Eũtes nũcia=
te iohãni q̄ audiſtis ⁊ vidiſtis
Ceci vident claudi ambulant·
leproſi mũdanꝛ̃·ſurdi audiũt
mortui reſurgũt·paupes euā
geliſanꝛ̃. Et beatus eſt q̄ nõ fu
erit ſcãdaliſatus in me. Illis
autē abeũtibꝫ cepit ihesus di=
cere ad turbas de iohanne.
Quid exiſtis in deſertũ videre
arũdinē vento agitatā? Sed
quid exiſtis videre hoīem mol
libꝫ veſtitũ? Ecce qui mollibꝫ
veſtiũtur in domibꝫ regũ ſunt
Sed quid exiſtis videre p̄phe=
tam. Etiā dico vobis·et plus
q̄ꝫ prophetā. Hic ē enī de quo
ſcriptũ eſt. Ecce ego mitto an
gelũ meũ ante faciē tuā·qui p̄
parabit viā tuā ante te Offr
Benedixiſti dñe terrā tuā auerti
ſti captiuitatē iacob remiſiſti ini=
quitatē plebis tue Secr̄ Deuo
tionis nr̄e tibi q̄s dñe hoſtia
iugiter immoletur· que et ſa=
cri pagat inſtituta miſterij· ⁊
ſalutare tuũ nobis mirabili=
ter opetur. P. Cõ. Dicite puſil
lanimes cõfortamī et nolite time=
re ecce deus veſter veniet et ſalua=
bit vos· Cõplñ· Imploram⁹
dñe clementiā tuā: ut hec diui
na ſubſidia a vicijs expiatoſ
ad feſta vētura nos p̄parent
P Feria q̄rta in q̄tuor tpibꝫ
Rorate celi deſup et nubes plu
ant iuſtũ aperiatur terra et
germinet ſaluatorē p̄s Celi enar=
rat gloriā dei et opa manuũ eius
annũciat firmamentũ· Oratio
Preſta q̄ſ̄ ops de⁹: ut re=
demptionis nr̄e vētura
ſolenitas·et p̄ſentis vite nob
cõferat ſubſidia·⁊ eterne beati
tudinis p̄mia largiaꝛ̃. Per
Lectio yſaie prophete·ſcdo.
In diebꝫ illis. Dixit yſaias p̄=
pheta. Erit in nouiſſimis die=
bus p̄paratus mons domus
dñi in vertice montiũ⁊· eleua
bitur ſup colles·et fluēt ad eũ

omnes gentes·et ibūt populi
multi ⁊ dicent. Venite aſcēda
mus ad montē dñi: et ad do=
mū dei iacob·et docebit nos vi
as ſuas·et ambulabimus in
ſemitis eius· quia de ſyon exi=
bit lex·et verbū dñi de iheruſa
lem. Et iudicabit gentes et ar
guet populos multos·et cōfla
būt gladios ſuos in vomeres
et lanceas ſuas in falces. Nō
leuabit gens cōtra gentē gla
dium·nec exercebunt vltra ad
preliū. Domus iacob venite
et ambulemus in lumine do=
mini dei noſtri. Gr. Tollite por
tas principes veſtras ⁊ eleuamini
porte eternales et introibit rex glē.
V. Quis aſcendet in montē domi=
ni aut quis ſtabit ī loco ſancto eiꝰ
innocens manibus et mūdo corde·
Feſtina quēs dñe Oratio
ne tardaueris· ⁊ auxiliū
nobis ſupne virtutis impen=
de. ut aduentus tui cōſolatio=
nibꝫ ſubleuentur· qui in tua
pietate confidūt. P dñm.
Lectio yſaie prophete·vij·
In diebꝫ illis. Locutus ē dñs
ad achas dicens. Pete tibi ſi
gnū a dño deo tuo in profun=
dum inferni ſiue in excelſū ſu
pra. Et dixit achas. Non petā
et nō temptabo dñm. Et dixit
Audite ergo domus dauid.
Nūquid parū eſt vobis mo=
leſtos eſſe hominibꝫ·quia mo
leſti eſtis et deo meo? Propter
hoc dabit dñs ipſe vobis ſi=
gnum. Ecce virgo cōcipiet et
pariet filium·et vocabitur no
men eius emanuel. Butirum
et mel comedet·ut ſciat repro=
bare malū ⁊ eligere bonū. Gr.
Prope eſt dñs omnibꝫ inuocāti=
bus eum omnibꝫ qui inuocāt eū
in veritate· V. Laudem dñi loque
tur os meū et benedicat omnis ca
ro nomini ſancto eius·
Scdm lucam·i·
In illo tpe. Miſſus
eſt gabriel angelus a deo in ci
uitatē galilee: cui nomen na=
zareth·ad virginē deſponſatā
viro·cui nomen erat ioſeph·
de domo dauid·et nomen vir=
ginis maria. Et ingreſſus an
gelus ad eam dixit. Aue gra=
tia plena dominus tecum· be=
nedicta tu in mulieribꝫ. Que
cū audiſſet turbata eſt in ſer=
mone eiꝰ·⁊ cogitabat qualis
eſſet iſta ſalutatio. Et ait an=
gelus ei. Ne timeas maria in
ueniſti enī gratiā apud dñm.
Ecce cōcipies in vtero et pari=
es filiū·⁊ vocabis nomen eiꝰ
iheſum·hic erit magnus: et fi
lius altiſſimi vocabit̄. Et da=
bit illi dñs deus ſedem dauid
patris eius·⁊ regnabit in do=
mo iacob in eternum·et regni
eius non erit finis·Dixit autē
maria ad angelū. Quomō fi
et iſtud qm̄ virū nō cognoſco?

Et reſpondens angelus dixit
ei. Spiritus ſanctus ſupueni
et in te: et virtus altiſſimi ob=
umbrabit tibi. Ideoq; et qđ
naſcetur ex te ſanctũ vocabit
filius dei. Et ecce elizabeth co=
gnata tua· et ipa cõcepit filiũ
in ſenectute ſua. Et hic mẽſis
eſt ſextus illi que vocatur ſte=
rilis· quia nõ erit impoſſibile
apud deũ omne verbũ. Dixit
autẽ maria. Ecce ancilla dñi
fiat michi ſecũdũ verbũ tuũ.
Confortamini et iã nolite Offꝯ
timere ecce enĩ deus veſter retribuet
iudiciũ ipe veniet ⁊ ſaluos vos fa
ciet· Secre· Eccleſie tue qs
dñe munera placatus aſſume
que et miſericorditer offerẽda
tribuiſti· ⁊ in noſtre ſalutis po
tenter efficis tranſire miſteriũ
Per dñm. Cõ Ecce virgo cõci
piet ⁊ pariet filiũ et vocabitur no=
men eius emanuel. Complẽ.
Quorum nos domine largi=
tate donorũ: et tpalibꝫ attolle
pſidijs ⁊ renoua ſempiternis
Per. Feria ſexta Introitus
Prope eſto dñe et omnes vie
tue veritas initio cognoui
de teſtimonijs tuis quia ineternũ
tu es· ps Beati imaculati in via
qui ambulant in lege dñi. Ora·
Excita dñe queſumus po=
tentiã tuã et veni· ut hij
qui in tua pietate confidunt·
ab omni citius aduerſitate li
berentur. Per dñm.
Lectio yſaie prophete· xj·
Hec dicit dominus deus.
Egredietur virga de ra=
dice yeſſe· et flos de radice eius
aſcendet. Et requieſcet ſuper eũ
ſpiritus domini· ſpiritus ſapi
entie et intellectus· ſpiritus cõ
ſilij ⁊ fortitudinis· ſpiritus ſci
entie ⁊ pietatis. Et replebit eũ
ſpiritus timoris domini· Nõ
ſecundũ viſionẽ oculoꝝ iudi=
cabit· neq; ſecundũ auditum
aurium arguet· ſed iudicabit
in iuſticia pauperes· et arguet
in equitate pro manſuetis ter
re. Et pcutiet terrã virga oris
ſui· et ſpiritu labiorũ ſuorum
interficiet impium· Et erit iu=
ſticia cingulum lũborum eius
et fides cinctoriũ renum eius·
Oſtende nobis domine mi= Grꝯ
ſericordiam tuam et ſalutare tuũ
da nobis· ỽ Benedixiſti domi=
ne terrã tuam auertiſti captiuita
tem iacob·
Secundum Lucam· j·
In illo tempore. Exſur=
gens maria abijt in mõ
tana cum feſtinatione in ciui=
tem iuda· et intrauit in domũ
zacharie· et ſalutauit elyſa=
beth. Et factum eſt ut audi=
uit ſalutationem marie eli=
ſabeth: exultauit in gaudio

infans in utero eius. Et reple
ta ē ſpiritu ſancto eliſabeth. et
exclamauit voce magna ⁊ di-
xit. Benedicta tu inter mulie-
res. ⁊ benedictus fructus ven-
tris tui. Et vnde michi hoc ut
veniat mater dñi mei ad me?
Ecce enim ut facta eſt vox ſa
lutationis tue in auribꝫ meiſ.
exultauit in gaudio infans
in utero meo. Et beata que cre
didiſti: quoniā pficientur ea
que dicta ſunt tibi a dño. Et
ait maria. Magnificat ani-
ma mea dñm. et exultauit ſpi
ritus meꝰ in deo ſalutari meo
Deus tu cōuertens viuifi Offm
cabis nos ⁊ plebs tua letabitur in
te oſtende nobis dñe miſericordiā
tuā et ſalutare tuū da nobis.
Preſta qſ̄ ops deus ut di-
cato munere congruentē no-
ſtre deuotionis offeramus af
fectum. P dñm. Cō. Ecce ve-
niet dñs et oēs ſancti eiꝰ cū eo et
erit in die illa lux magna Cōplū
Proſint nobis dñe ſumpta
miſteria: ut pariter nos a pec-
catis exuāt. ⁊ pſidijs tue pro-
piciationis attollant. P do.
Veni et Sabbato Intro.
oſtende nobis faciē tuā dñe.
qui ſedes ſup cherubin et ſalui eri-
mus. ps Qui regis iſrahel inten-
de qui deducis velut ouē ioſeph.
Deus qui cōſpicis Oratō
quia ex noſtra prauita-
te affligimur. concede ꝓpicius:
ut ex tua viſitatione conſole-
mur. Qui viuis. Lectio yſaie
In diebꝫ illis. prophete. xix.
Clamabūt iuſti ad dñm a fa-
cie tribulantis. ⁊ mittet eis ſal
uatorē ⁊ ꝓpugnatorē qui libe
ret eos. Et cognoſcēt dñs ab
egipto. et cognoſcent egiptij
dñm in die illa. Et colent eum
in hoſtijs ⁊ muneribꝫ. ⁊ vota
vouebūt dño et ſoluent. Et p
cutiet dñs egiptū plaga ma-
gna: et ſanabit eam. Et reuer
tentur ad dñm. et placabitur
eis. et ſanabit eos dñs deus
A ſūmo celo egreſ- Gr. noſter.
ſio eius ⁊ occurſus eius vſqꝫ ad ſū
mū eiꝰ. V. Celi enarrāt gloriā dei et
opa manuū eius annūciat firma
Conce- Oratio mentum.
de qſ̄ omnipotēs deus:
ut qui ſub peccati iugo ex ve-
tuſta ſeruitute deprimimur.
expectata unigeniti filij tui no
ua natiuitate liberemur. Qui
viuis et regnas.
Lectio yſaie prophete. xxxv.
Hec dicit dñs. Letabitur
deſerta et inuia: ⁊ exulta-
bit ſolitudo. et florebit quaſi
lilium. Germinans germina
bit et exultabit letabunda et
laudans Gloria libani data
eſt ei. decor carmeli et ſaron.
Ipſi videbūt gloriā domini.
et decorem domini dei noſtri.

Cõfortate manꝰ diſſolutas ⁊
genua debilia roborate Dicite
puſillanimes cõfortamini et
nolite timere. Ecce deus veſter
ultionẽ adducet tribulatõnis
Deus ipẽ veniet et ſaluabit
nos. Tũc aperient oculi cecoꝝ
et aures ſurdoꝝ patebũt. Tũc
ſaliet ſicut ceruus claudus· et
aperta erit lingua mutoꝝ· qꝛ
ſciſſe ſunt in deſerto aque· et
torrentes in ſolitudine: et que
erat arida in ſtagnũ: et ſitiẽs
in fõtes aquaꝝ. Ait dñs oꝑs.
A ſole poſuit tabernaculũ Gr
ſuũ ⁊ ipẽ tanquã ſponſus ꝓcedens
de thalamo ſuo ℣ A ſummo celo
egreſſio eius ⁊ occurſus eius uſqꝫ
ad ſummũ eius Oratio
Indignos nos q̄s dñe famu-
los tuos quos actionis ꝓprie
culpa cõtriſtat· unigeniti filij
tui aduẽtu letifica· Qui tecũ.
Lectio yſaie prophete· xl·
Hec dicit dñs. Sup mon-
tẽ excelſũ aſcende tu qui
euãgeliſas ſyon. Exalta ĩ for
titudine vocẽ tuã· qui euãge-
liſas iheruſalẽ· Exalta noli ti
mere· Dic ciuitatibꝫ iuda· ecce
deus veſter· Ecce deus veſter in
fortitudine veniet: ⁊ brachiũ
eius dñabit᷑· Ecce merces eiuſ
cũ eo: et opus illius corã illo·
Sicut paſtor gregem ſuũ pa-
ſcet: in brachio ſuo congrega
bit agnos· et in ſinu ſuo leua
bit eos dñs deus noſter· Gr
Domine deꝰ virtutũ cõuerte nos
et oſtende nobis faciẽ tuã et ſalui
erimus· ℣ Excita dñe potentiam
tuã et veni ut ſaluos facias nos·
Adeſto dñe ſuppli Oratio
cationibꝫ nr̄is: ⁊ p̄ſentiſ
vota ieiunij placita tibi deuo-
tione exhibere cõcede P dñm·
Preſta q̄s oꝑs Sup pꝫm.
deus: ut filij tui ventura ſolen
nitas· ⁊ p̄ſentis nobis vite cõ-
ferat remedia et p̄mia eterna
cõcedat. Qui te. Lectio yſaie
Hec dicit dñs. ꝓphete· xlv.
Criſto meo cyro cuiꝰ ap
prehendi dexterã: ut ſubijciam
ante faciẽ eius gentes· ⁊ dorſa
regũ vertã· Et aperiã corã eo
ianuas· ⁊ porte nõ claudentur
Ego ante te ibo: et glorioſos
terre hũiliabo· Portas ereas
cõteram: ⁊ vectes ferreos con
fringam· Et dabo tibi theſau-
ros abſcõditos· ⁊ archana ſe
cretoꝝ· Ut ſcias quia ego dñſ
qui inuoco nomen tuũ deus
iſrahel: propter iacob ſeruũ
meũ· et iſrahel electũ meũ· Et
vocaui te nomine tuo· aſſimi
laui te et non cognouiſti me·
Ego dñs et nõ eſt alius· extra
me nõ eſt deus· Accinxi te ⁊ nõ
cognouiſti me: ut ſciãt hij qui
ab ortu ſolis ſunt· et qui ab
occidẽte: quoniã abſqꝫ me nõ
eſt deus. Ego dñs et non eſt

alter· formans lucẽ et creans
tenebras· faciens pacẽ et cre=
ans malũ· Ego dñs faciens
omnia hec. Rorate celi deſuper
et nubes pluant iuſtũ aperiat̃
terra et germinet ſaluatorem
et iuſticia oriatur ſimul. Ego
dñs creaui eũ. Sp. Excita do=
mine potentiã tuã ⁊ veni ut ſaluoſ
nos facias.: ṽ Qui regis iſrahel
intende qui deducis velut ouem io
ſeph qui ſedes ſup cherubin appa=
re coram effraym beniamyn et ma=
Preces po= Oratio naſſe·
puli tui qs dñe clemẽ
ter exaudi: ut qui iuſte ꝓ pecca
tis noſtris affligimur: pieta=
tis tue viſitatione cõſolemur
P. Lectio danielis ꝓphete· iij
Angelus dñi deſcendit cũ
azaria ⁊ ſocijs eiꝰ in for
nacẽ· ⁊ excuſſit flãmã ignis de
fornace· ⁊ fecit mediũ fornacis
quaſi ventũ roris flantẽ. Flã
ma autẽ diffuſa eſt ſup forna
cem ſexagintanouẽ cubitis· ⁊
incẽdit quos reperit iuxta for=
nacẽ de caldeis miſtros regis
qui eã incendebãt. Illos autẽ
omnino nõ tetigit ignis neq;
cõtriſtauit· nec quicq̃ mole=
ſtie intulit. Tũc hij tres quaſi
ex uno ore laudabãt ⁊ glori=
ficabãt deũ in fornace dicẽtes
Benedictus es dñe ymnus
deus patrũ noſtroꝝ. Et lau
dabilis et glorioſus in ſecula. Et

benedictũ nomen glorie tue qđ eſt
ſanctũ. Et laudabile ⁊ glorioſum
in ſecula. Benedictus es in tẽplo
ſancto glorie tue· Et laudabilis·
Benedictus es ſuper ſceptrũ diui
nitatis tue· Et laudabile· Bene=
dictus es qui ambulas ſup pẽnas
ventoꝝ· Laudabilis. Benedictus
es ſup thronũ ſanctũ regni tui· Et
laudabilis. Benedictus es ſuper
cherubin intuens abyſſos· Et lau
dabilis. Benedicant te celi terra
mare ⁊ om̃ia que in eis ſunt· Lau
dabilis· Benedicant te oẽs ange
li ⁊ ſancti tui. Laudabilẽ Gloria
patri ⁊ filio ⁊ ſpiritui ſancto· Lau
dabili et glorioſo in ſecula. Sicut
erat in principio ⁊ nũc ⁊ ſemꝑ ⁊ in
ſecula ſeculoꝝ Amen· Laudabilis
Benedictus es dñe. Oratio
Deus qui tribꝫ pueris mi=
tigaſti flãmas igniũ· cõ
cede propicius: ut nos famu=
los nõ exurat flãma viciorũ·
P· Lectio epiſtole beati pau
li apli Ad theſſaloñ· ij· ca· ij·
Fratres. Rogamus vos
ꝑ aduentũ dñi nr̃i ihe=
ſu xpi ⁊ noſtre cõgregationis
in idipſm· ut non cito mouea=
mini a veſtro ſenſu· neq; ter=
reamini neq; ꝑ ſpiritũ neq; ꝑ
ſermonẽ neq; ꝑ epiſtolã tanq̃
per nos miſſam· quaſi inſtet
dies dñi· Ne quis vos ſedu=
cat ullo mõ· Qm̃ niſi venerit
diſſenſio primũ· et reuelatus

fuerit homo peccati filius per-
ditionis qui aduerſatur et ex
tollitur ſupra omne id qđ di
citur deus·aut qđ colit̄·ita ut
in templo dei ſedeat·oſtendens
ſe tanq̃ȝ ſit deus. Nõ retinetis
qđ cũ adhuc eſſem apud vos
hec dicebam vobis. Et nunc
quid detineat ſcitis·ut reueletur
in ſuo tpe. Nã miſteriũ iã ope
rat̄ iniquitatis tantũ· ut qui
tenet nunc teneat·donec de me-
dio fiat. Et tunc reuelabit̄ ille
iniquus quẽ dñs iheſus inter
ficiet ſpũ oris ſui·ꝛ deſtruet il-
luſtratione aduẽtus ſui eum.
Qui regis iſrahel in- Tractus
tende qui deducis velut ouẽ ioſeph
V̄ Qui ſedes ſup cherubin appare
corã effraym beniamyn et manaſſe
V̄ Excita dñe potentiã tuã et veni
ut ſaluos facias nos· Scđm lu
Anno quinto cam·iij·
decimo imperij tyberij ce-
ſaris·pcurante poncio pylato
iudeã·tetrarcha aũt galilee he
rode·philippo autẽ fratre eius
tetrarcha yturee et traconiti-
dis regionis et lyſania abyli-
ne tetrarcha·ſub principibus
ſacerdotũ anna et caypha·fa-
ctum eſt verbũ dñi ſup iohã-
nem filiũ zacharie in deſerto.
Et venit in omnẽ regionẽ ior
danis p̃dicãs baptiſmũ peni-
tentie·in remiſſionẽ peccatorũ
Sicut ſcriptũ eſt in libro ſer-
monum yſaie ꝓphete. Vox cla
mantis in deſerto: parate viã
dñi·rectas facite ſemitas eius.
Omnis vallis implebitur· et
omis mons ꝛ collis humilia-
bit̄. Et erũt praua in directa: ꝛ
aſpera in vias planas. Et vi-
debit omnis caro ſalutare dei·
Exulta ſatis filia ſyon p̃- Offñ
dica filia iheruſalem ecce rex tuus
venit tibi ſanctus et ſaluator.
Eccleſie tue munera Secr̄·
dñe ſanctifica ꝛ ꝯcede·ut p hec
veneranda miſteria pane ce-
leſti refici mereamur·P· Cõ·
Exultauit ut gigas ad currendã
viã a ſummo celo egreſſio eius et
occurſus eius uſq; ad ſũmũ eius·
Queſumus dñe deus Cõplñ·
noſter·ut ſacroſancta miſte-
ria que p reparationis noſtre
munimĩe cõtuliſti·ꝛ p̃ſens no
bis remediũ eſſe facias ꝛ futu
rum. P dñm Dñica quarta
Memento noſtri dñe in be
neplacito populi tui viſi
ta nos in ſalutari tuo ad
videndũ in bonitate electoꝝ tuorũ
in leticia gentis tue ut lauderis cũ
hereditate tua· ps Peccauimus
dñe cũ patribȝ noſtris iniuſte egi
mus iniquitatẽ fecimus· Orõ·
Excita dñe potentiã tuã et
veni· et magna nobis
virtute ſuccurre: ut per auxi-
lium gratie tue·quod noſtra
peccata prepediũt indulgentia

tue ꝓpiciatõis acceleret. Qui
Lectio ep̃le beati pauli apoſto
li Ad philippenſes·iiij·
Fratres. Gaudete iuſti in
dñ̃o ſemper iterum dico
gaudete·modeſtia vr̃a nota ſit
omnibꝫ hominibꝫ·dñs enim
ꝓpe eſt. Nichil ſolliciti ſitis ſed
in om̃i oratione et obſecratio
ne cũ gratiarũ actione petitio
nes vr̃e innoteſcãt apud deũ.
Et pax dei que exſuperat omnẽ
ſenſum cuſtodiat corda vr̃a
et intelligẽtias vr̃as. In xp̄o
iheſu dñ̃o nr̃o. Gr̃ Prope eſt
dñs omnibꝫ inuocãtibus eũ om-
nibꝫ qui inuocant eũ in veritate·
ỽ Laudem dñi loquetur os meũ ⁊
benedicat omnis caro nõi ſancto
eius· Alla ỽ Veni dñe et noli
tardare relaxa facinora plebis tue
Secundũ Johannem·j·
In illo tp̃e. Miſerunt iudei ab
iheroſolimis ſacerdotes et le-
uitas ad iohannẽ ut interro-
garent eũ. Tu quis es? Et cõ-
feſſus ē·et nõ negauit. Et cõfeſ
ſus eſt: quia nõ ſum ego xp̄s.
Et interrogauerũt eũ. Quid
ergo? Helyas es tu? Et dixit·
Nõ ſum· Propheta es tu? Re
ſpondit· Non· Dixerũt ergo ei
Quis es? ut reſpõſum demus
hijs qui miſerunt nos Quid
dicis de teipſo? Ait· Ego vox cla
mantis in deſerto: dirigite viã
dñi ſicut dixit yſaias ꝓpheta·

Et qui miſſi fuerant erant ex
phariſeis· Et interrogauerũt
eum et dixerũt ei· Quid ergo
baptiſas: ſi tu nõ es xp̄s·neqꝫ
helyas·neqꝫ ꝓpheta? Reſpon-
dit eis iohannes dicens· Ego
baptiſo in aqua·medius aũt
veſtrũ ſtetit quẽ vos neſcitis·
Ipſe eſt qui poſt me venturus
eſt·qui ante me factus eſt·cuiꝰ
nõ ſum dignus ut ſoluã eius
corrigiam calciamẽti· Hec in
bethania facta ſunt trans ior
danẽ·vbi erat iohãnes bap-
tiſans· Offr̃ Aue maria gra-
tia plena dñs tecum benedicta tu
in mulieribꝫ et benedictus fructus
ventris tui· Secr̃· Sacrificijs
p̄ſentibꝫ dñe q̄s placatus in-
tende·ut et deuotioni noſtre ꝓ-
ficiant et ſaluti. P dñm· Cõ·
Ecce virgo concipiet et pariet fi-
lium et vocabitur nomẽ eius ema
nuel· Complenda Sumptis
dñe muneribus ſacris q̃s:
ut cum frequentatione miſte-
rij creſcat noſtre ſalutis affe-
ctus· P dñm· Feria quarta
Lectio epiſtole bt̃i pauli ap̃li
Fratres· Ad epheſios·j·
Nõ ceſſo gratias agens
pro vobis·memoriam veſtri
faciens in orationibus meis·
Et deus pater domini noſtri
iheſu criſti: det vobis ſpiri-
tum ſapiẽtie ⁊ reuelationis in
agnitione eius· illuminatos

oculos cordis vrī: ut ſciatis
que ſit ſpes vocationis eius.
Que diuitie glorie hereditā-
tis eius in ſanctis. Et que ſit
ſupeminens magnitudo vir-
tutis eius in nos· qui credim⁹
ſcđm operationē potentie vir-
tutis eius· quā operatus eſt in
xp̄o· ſuſcitans eū a mortuis· ⁊
conſtituens ad dexterā ſuā in
celeſtibꝫ· ſupra omnē princi-
patū et poteſtatē et virtutē et
dominationē Et omne nomē
qđ nominatur in ſecula ſecu-
loꝝ Amē. Scđm matheū· iij
In illo tpe. Videns iohannes
multos phariſeoꝝ ⁊ ſaduceo
rum venientes ad baptiſmū
ſuū dixit eis· Progenies vipe
rarū quis demōſtrauit vobiſ
fugere a ventura ira. Facite
ergo fructū dignū penitentie:
Et ne velitis dicere intra vos
patrē habemus abraham Di
co enim vobis quoniā potēs
eſt deus de lapidibꝫ iſtis ſuſci-
tare filios abrahe· Jam enī
ſecuris ad radicē arboꝝ poſita
eſt· Omīs ergo arbor que nō
facit fructū bonū excidet̄: et in
ignē mittetur Ego quidē ba-
ptiſo vos in aqua in peniten
tia. Qui autē poſt me ventu-
rus eſt fortior me eſt: cui⁹ nō
ſum dignus calciamenta por
tare. Ipſe vos baptiſabit in
ſpiritu ſancto et igni.

Lectio ep̄le beati pauli apl̄i
Ad theſſalo. ij· Theſſalon̄· iij:
Frēs. Nolite deficere bene-
facientes in xp̄o dn̄o nr̄o
Qđ ſi q̄s nō obedit verbo nr̄o
p epiſtolā· hūc notate· et non
cōmiſceamini cū illo: ut ꝯfun
datur. Et nolite quaſi inimi-
cū illū exiſtimare: ſed corripi-
te ut fratrē. Ipſe autē dn̄s pa
cis det vobis pacē ſempiternā
in omni loco Dn̄s ſit cū om-
nibꝫ vobis. Scđm Lucā· vij
In illo tpe. Nūciauerūt iohā
ni diſcipuli eius de virtutibꝫ et
ſignis que fecerat iheſus. Et
cōuocauit duos de diſcipulis
ſuis iohānes· et miſit ad ihm̄
dicens. Tu es qui vēturus es
an aliū expectam⁹? Cū aūt ve
niſſent ad eū viri dixerūt· Jo
hānes baptiſta miſit nos ad
te dicens· Tu es qui vēturus
es an aliū expectam⁹? In illa
autē hora curauit multos a
languoribꝫ et plagis ⁊ ſpiriti
bus malis et cecis multis do-
nauit viſum. Et rn̄dens dixit
illis. Euntes nūciate iohāni· q̄
audiſtis ⁊ vidiſtis· Quia ceci
vident· claudi ambulāt· lepro
ſi mundant̄· ſurdi audiūt mor
tui reſurgūt pauꝑes euāgeli
ſantur. Et beatus qui non fue
rit ſcandaliſatus in me. Et cū
diſceſſiſſent nūcij iohānis ce-
pit dicere de iohāne ad turbaſ

Quid exiſtis in deſertū videre
arūdinē vento moueri. Sed
quid exiſtis videre hominem
mollibꝫ veſtimentis indutū.
Ecce qui in veſte p̄cioſa ſūt et
delicijs in domibꝫ regum ſunt
Sed quid exiſtis videre ꝓphe-
tam. Utiqꝫ dico vobis et pluſ
quā prophetā. Hic eſt de quo
ſcriptū eſt. Ecce mitto angelū
meum ante faciem tuā qui p̄
parabit viā tuā ante te. Dico
enī vobis. maior inter natos
mulierū propheta iohāne ba
ptiſta nemo eſt. Qui autē mi
nor eſt in regno dei: maior eſt
illo. In vigilia natiuitatis
dn̄i Ad miſſam Introitus
Hodie ſcietis qꝛ veniet dn̄s et
ſaluabit nos ⁊ mane videbi
tis gloriā eius. ps Dn̄i eſt terra
et plenitudo eius orbis terrarū et
vniuerſi qui habitāt in ea. Oro
Deus qui nos redemptio-
nis noſtre ānua expecta
tione letificas. p̄ſta: ut vnige-
nitū tuū quē redemptorē no-
ſtrū leti ſuſcipimus. venientē
quoqꝫ iudicē ſecuri videam⁹.
Dn̄m. Lectio yſaie ꝓphete. lxij
Hec dicit dn̄s. Propter ſy-
on nō tacebo. et ꝓpter ihe
ruſalē nō quieſcā donec egre-
diatur ut ſplendor iuſtus eius
et ſaluator eius ut lāpas accē
dat. Et videbūt gentes iuſtū
tuū. et cuncti reges inclitū tuū
et vocabitur tibi nomen no-
uum qd̄ os dn̄i nomīauit. Et
eris corona gl'e in manu dn̄i.
et dyadema regni in manu dei
tui. Non vocaberis vltra dere
licta ⁊ terra tua nō vocabitur
amplius deſolata. ſed vocabi
tur volūtas mea in ea. Et ter-
ra tua inhabitabit. qꝛ cōpla-
cuit dn̄o in te. Lectio epiſtole
beati pauli apl'i Ad Romañ. j
Paulus ſeruus iheſu xp̄i
vocatus apl'us. ſegrega
tus in euāgeliū dei qd̄ ante ꝓ-
miſerat p̄ prophetas ſuos in
ſcripturis ſanctis de filio ſuo
qui fact⁹ eſt ei ex ſemīe dauid
ſcd̄m carnē. qui predeſtinatus
eſt filius dei in virtute ſcd̄m ſpi
ritū ſanctificationis ex reſur-
rectione mortuoꝝ iheſu criſti
dn̄i noſtri. P quē accepimus
gratiā ⁊ apoſtolatū ad obedi-
endū fidei in omnibꝫ gentibꝫ
pro nomine eius. In quibus
eſtis et vos vocati. Iheſu xp̄i
dn̄i noſtri. Grad Hodie ſcie-
tis qꝛ veniet dn̄s et ſaluabit nos ⁊
mane videbitis gloriam eius. v̄
Qui regis iſrahel intende qui de-
ducis velut ouē ioſeph. qui ſedes
ſup̄ cherubin appare corā effraym
benyamyn et manaſſe. Si fuerit
vigilia natiuitatis xp̄i die do-
minico tūc dicit. All'a Hodie
ſcietis quia veniet dn̄s ⁊ ſaluabit
nos ⁊ mane videbitis gloriā eius.

Secundum Matheum .j.

Cum eſſet deſponſata ma-
ter iheſu maria ioſeph.
anteq̄ȝ cōuenirent inuenta eſt
in utero habens de ſpiritu ſan
cto. Joſeph autē vir eius cum
eſſet iuſtus ⁊ nollet eā tradu-
cere. voluit occulte dimittere
eam. Hec autem eo cogitante
Ecce angelus dn̄i in ſomnis
apparuit ei dicens. Joſeph fi
li dauid noli timere: accipere
mariā cōiugē tuā. Quod eni
in ea natum eſt de ſpiritu ſan-
cto eſt. Pariet autem filiū et
vocabis nomen eius iheſum
Ipſe enim ſaluū faciet populū
ſuū a peccatis eorum. Offr

Tollite portas principes veſtras
et eleuamini porte eternales et in-
troibit rex glorie. Secr. Da no
bis dn̄e q̄s: ut natiuitatis
dn̄i noſtri iheſu xp̄i ſolennia
que p̄ſentibȝ ſacrificijs p̄ueni
mus. ſic noua ſint nob̄ ut cō-
tinuata p̄maneāt. ſic p̄petua
p̄ſeuerent. ut pro ſui miracu-
lo noua ſemp̄ exiſtant. et a ve
tuſtatis maculis nos emun-
dent. P eundem. Cō. Reuela-
bitur gloria dn̄i et videbit omnis
caro ſalutare dei noſtri. Cōpleñ.

Da nob̄ dn̄e q̄s unigeniti
filij tui recenſita natiuitate re
ſpirare cuius miſterio celeſti
paſcimur et potamur. P eū.

In gallicantu Introitus

Dominus dixit ad me fi-
lius meus es tu ego ho-
die genui te. Ps. Quare
fremuerūt gentes et populi medi-
tati ſunt inania. Oratio

Deus qui hanc ſacratiſſi-
mā noctē veri luminis
feciſti illuſtratione clareſcere.
da q̄s ut cuius lucis miſte-
ria in terra cognouimus. eius
quoqȝ gaudijs in celo p̄frua-
mur. Lectio yſaie p̄phete .ix.

Hec dicit dn̄s deus. Popu
lus gentiū qui ambula
bat in tenebris vidit lucē ma
gnam. habitantibȝ in regio-
ne umbre mortis. lux orta eſt
eis. Paruulus enī natus eſt. ⁊
filius datus eſt. Et factus eſt
principatus eius ſup hume-
rum eius. ⁊ vocabitur nomen
eius āmirabilis. conſiliarius
deus fortis. pater futuri ſecu-
li. princeps pacis. Multipli-
cabitur eius imperium. et pa-
cis non erit finis. Super ſo-
liū dauid et ſup regnū eius ſe
debit. ut cōfirmet illud ⁊ corro
boret in iudicio et iuſticia am-
modo et uſqȝ in ſempiternū.

Lectio ep̄le bt̄i pauli apoſtoli

Rm̄e. Apparuit Ad tytū .ij.
gratia dei et ſaluatoris
nr̄i omnibȝ hoībȝ erudiēs nos
ut abnegātes impietatē et ſe-
cularia deſideria. ſobrie ⁊ iuſte
et pie viuamus in hoc ſeculo.

Expectātes beatā ſpē ⁊ aduētū
glorie magni dei· ⁊ ſaluatoris
nr̄i iheſu xp̄i· qui dedit ſemet=
ipſū p̄ nobis· ut nos redime=
ret ab omni iniquitate· ⁊ mū=
daret ſibi pp̄lm acceptabilem
ſectatorē bonoꝝ operū. Hec lo=
quere et exhortare· in xp̄o ihe=
ſu dn̄o nr̄o· Gr̄ Tecū princi=
piū in die virtutis tue in ſplendo=
ribꝫ ſanctoꝝ ex utero ante luciferū
genui te· v̄ Dixit dn̄s dn̄o meo ſe
de a dextris meis donec ponā inimi
cos tuos ſcabellum pedum tuoꝝ.
Alla v̄ Dn̄s dixit ad me filius
meus es tu ego hodie genui te·
In illo tp̄e. Scd̄m Lucam· ij
Exijt edictū a ceſare auguſto
ut deſcriberet̄ univerſus orbis.
Hec deſcriptio prima facta eſt
a p̄ſide ſyrie cyrino. Et ibant
oēs ut p̄fiterent̄ ſinguli in ci=
uitatē ſuā. Aſcendit aūt et io=
ſeph a galilea de ciuitate naza
reth in iudeā ciuitatē dauid· q̄
vocat̄ bethleem· eo q̄ eſſet de
domo et familia dauid· ut p̄fi
teret̄ cū maria deſponſata ſibi
uxore pregnāte. Factū eſt aūt
cū eſſent ibi· impleti ſunt dies
marie ut pareret· ⁊ peperit filiū
ſuū primogenitū· et pānis eū
involuit· ⁊ reclinauit eū in p̄ſe
pio· q̄ non erat ei locus in di=
uerſorio. Et paſtores erāt in
regione eadē vigilātes ⁊ cuſto
dientes vigilias noctis ſuper
gregem ſuū. Et ecce angelus
dn̄i ſtetit iuxta illos· ⁊ claritas
dei circūfulſit illos· ⁊ timuerūt
timore magno. Et dixit illis
angelus· Nolite timere. Ecce
enī euāgeliſo vobis gaudiū
magnū qđ erit omni pp̄lo· q̄
natus eſt nobis hodie ſalua=
tor· qui eſt xp̄s dn̄s in ciuitate
dauid· et hoc vobis ſignum.
Inuenietis infantē pānis in=
volutū· et poſitū in p̄ſepio· Et
ſubito facta ē cū angelo mul
titudo militie celeſtis exercitus
laudantiū deū ⁊ dicentiū· Glo
ria ī excelſis deo· et in terra pax
hoībꝫ bone volūtatis· Offr̄
Letentur celi et exultet terra ante
faciem dn̄i quoniā venit· Secr̄.
Accepta tibi ſit dn̄e q̄s ho
dierne feſtiuitatis oblatio· ut
tua gr̄a largiēte· p̄ hec ſacro
ſancta cōmercia in illius inue
niamur forma· in quo tecū ē
nr̄a ſubſtātia· Ihūs xp̄s. Cō
In ſplendoribꝫ ſanctorū ex utero
ante luciferū genui te. Cōpleñ
Da nobis q̄s dn̄e deus nr̄· ut
qui natiuitatem dn̄i nr̄i iheſu
xp̄i miſterijs nos ſacris fre=
quētare gaudemꝰ· dignis con
uerſationibꝫ ad eius merea=
mur p̄tingere conſortiū. P· In
Lux fulgebit hodie aurora
ſup̄ nos q̄ natus eſt nobis
dn̄s ⁊ vocabitur āmirabilis deus
princeps pacis pater futuri ſeculi

cuius regni nõ erit finis· ps Do
minus regnauit decorẽ indutus eſt
indutus eſt dñs ⁊ pcinxit ſe virtu
D a qñs ops Oratio te.
deus· ut qui noua incar=
nati verbi tui luce pfũdimur·
hoc in nro reſplẽdeat ope· qd
p fidem fulget in mente. P eũ·
D a Eodem die anaſtaſie
qñs ops deuſ· ut qui bea
te anaſtaſie martiris tue ſolẽ
nia colimꝰ· eiꝰ apud te patro=
cinia ſentiamus. P. Lectio
H ec dicit yſaie pphete· lxj·
dñs. Spũs dñi ſup me
eo q vnxit me. Ad annũcian=
dũ mãſuetis miſit me· ut me=
derer contritos corde· ⁊ pdicarẽ
captiuis indulgentiã· et clau=
ſis apertionẽ· ut pdicarẽ annũ
placabilẽ dño· et diem vltio=
nis deo nro· ut conſolarer oẽs
lugentes· et ponerẽ fortitudi=
nem lugentibꝫ ſyon· ⁊ darem
eis coronã p cinere· oleũ gau=
dij pro luctu· palliũ laudis p
ſpiritu meroris. Et vocabun
tur in ea fortes iuſticie· plãta=
tio dñi ad glorificandũ. Ecce
dñs auditũ fecit in extremis
terre. Dicite filie ſyon· ecce ſal=
uator tuus venit· ecce merces
eiꝰ cũ eo· ⁊ opus illiꝰ corã illo
Et vocabũt eũ pplꝫ ſanctus
redempti a dño deo noſtro·
Lectio epiſtole beati pauli apo
ſtoli Ad tytum· iij·

K ĩme. Apparuit benigni=
tas ⁊ hũanitas ſaluato
ris dei nri· nõ ex opibꝫ iuſticie
q fecimꝰ nos· ſed ſcdm ſuã mi
ſericordiã ſaluos nos fecit· p
lauacrũ regenerationis et re=
nouationis ſpũs ſancti· quẽ
effudit in nos abunde p iheſũ
xpm ſaluatorẽ noſtrũ· Ut iu=
ſtificati gratia ipſius· heredes
ſimus ſcdm ſpem vite eterne.
In xps iheſu dño noſtro Gr
B enedictus qui venit in noĩe do=
mini deus dñs et illuxit nobis· v
A dño factũ eſt iſtud et eſt mirabi
le in oculis noſtris· Alla v Do=
minus regnauit decorẽ indutus eſt
indutus eſt dñs fortitudinẽ et pre
cinxit ſe virtute· Scdm lucã· ij
I n illo tpe· Paſtores loque=
bantur ad inuicem dicentes.
Trãſeamus vſqꝫ bethleem· et
videamꝰ hoc verbũ qd factũ
eſt· qd dñs fecit et oſtendit no
bis. Et venerũt feſtinãtes· et
inuenerũt mariã et ioſeph· et
infantẽ poſitũ in pſepio. Ui=
dentes autẽ cognouerũt de ver
bo qd dictũ erat illis de puero
hoc. Et omnes qui audierũt
mirati ſũt de his que a paſto=
ribꝫ dicebãtur ad ipſos. Ma=
ria autẽ cõſeruabat oĩa ver=
ba hec· cõferens in corde ſuo.
Et reuerſi ſunt paſtores glori
ficantes deũ· in omnibꝫ q au=
dierant et viderãt. ſicut dictũ

eſt ad illos. Offῑ. Deus enim
firmauit orbē terre qui nō cōmo=
uebitur parata eſt ſedes tua deus
ex tunc a ſeculo tu es. Secre.
Cuncta q̄s dn̄e hijs mune
ribꝫ ſemꝑ dyabolica figmen=
ta ſeclude. ut noſtri redempto=
ris exordia purificatis menti
bus celebremꝰ. Aliud ſecre. de
Accipe q̄s ſancta anaſtaſia
dn̄e munera dignāter oblata
⁊ bt̄e anaſtaſie meritiſ ad nr̄e
ſalutis auxiliū ꝑuenire cōcede
Exulta filia ſyon lauda Cō. P
filia iheruſalē ecce rex tuus venit
tibi ſanctus et ſaluator mundi.
Huius nos q̄s dn̄e Cōpleñ.
ſacramēti ſemꝑ nouitas na=
talis inſtauret. cuiꝰ natiuitaſ
ſingularis hūanā repulit ve=
tuſtatem. Alia cōplenda.
Satiaſti dn̄e familiā tuā mu
neribꝫ ſacris. eiꝰ nos q̄s ſp
interueniente patrocinio refo
ue. cuiꝰ ſolēnia celebramꝰ. P
In natiuitate dn̄i ad ſummā
miſſam Introitus.
Puer natus
eſt nobis et
filius datuſ
eſt nobis cu
ius imꝑiū
ſuꝑ humerū
eius et voca
bitur nomē
eius magni cōſilij angelus. ps
Cantate dn̄o canticū nouū qꝛ mi
rabilia fecit. Oratio
Concede q̄s oīps deus. ut
nos hodierna die vnige
niti tui noua ꝑ carnē natiui=
tas liberet. quos ſub peccati iu=
go vetuſta ſeruitꝰ tenet. P eū
Lectio yſaie prophete. lij.
Hec dicit dn̄s. Propter
hoc ſciet populus meus
nomen meū in die illa. Quia
ego ipſe qui loquebar: ecce aſ
ſum. Quā pulcri ſupra mon
tes pedes annūciantis ⁊ p̄dicā
tis pacē. annūciantis bonū. p̄
dicantis ſalutē dicentis. ſyon
regnabit deus tuus. Vox ſpe=
culatorꝝ tuorꝝ leuauerūt vocē
ſuā. ſimul laudabūt. qꝛ oculo
ad oculū videbūt cū cōuerte=
rit dn̄s ſyon. Gaudete et lau=
date ſimul deſerta iheruſalē.
quia cōſolatus eſt dn̄s pp̄lm
ſuū. Et videbūt omnes reges
terre ſalutare dei nr̄i. Lectio
ep̄le bt̄i pauli ap̄li ad hebre=
Fratres. Multipha= os. j
rie multiſqꝫ modiſ: olim
deus loquēs patribꝫ in ꝓphe=
tis. nouiſſime diebꝫ iſtis locu
tus eſt nobis in filio ſuo. quē
cōſtituit heredem vniuerſorū.
ꝑ quē fecit et ſecula. Qui cum
ſit ſplendor glīe. et figura ſub
ſtantie eius. portās oīa verbo
virtutis ſue. purgationē pecca
torꝝ faciens. Sedet ad dexterā
maieſtatis in excelſis. Tanto

melioꝛ angelis effectus·quãto
differencius pre illis nomẽ he
reditauit·Cui enĩ dixit aliquã
do angeloꝝ·Filius meus es tu·
ego hodie genui te. Et rurſũ.
Ego ero illi in patrem· et ipẽ
erit michi in filiũ. Et cũ iterũ
introducit primogenitũ in oꝛ
bem terre dicit. Et adoꝛent eũ
omnes angeli eius. Et ad an
gelos quidem dicit. Qui facit
angelos ſuos ſpũs·⁊ miſtroſ
ſuos flamam ignis. Ad filiũ
autẽ. Thronus tuus deus ĩ ſe
culum ſeculi· virga equitatis
virga regni tui. Dilexiſti iuſti
ciam et odiſti iniquitatẽ·ꝓpte=
rea unxit te deus deus tuꝰ oleo
exultationis p̃ ꝑticipibꝫ tuis.
Et tu dñe in principio terrã
fundaſti· ⁊ opera manuũ tua=
rũ ſunt celi·Ipſi peribũt tu au
tem ꝑmanebis·et omẽs ſicut
veſtimentũ veteraſcent.Et ve
lut amictũ mutabis eos ⁊ mu
tabũtur. Tu autẽ idem ipẽ es
et anni tui nõ deficient. Gꝛ
Viderũt omnes reges terre ſalu=
tare dei noſtri iubilate deo omnis
terra· ỽ Notũ fecit dñs ſalutare
ſuũ ante cõſpectũ gentiũ reuelauit
iuſticiã ſuã. Allꝉa ỽ Dies ſan=
ctificatus illuxit nobis venite gẽ=
tes et adoꝛate dñm qꝛ hodie deſcen
dit lux magna ſup terram.
Initiũ ſancti euãgelij Scd'm
Johannem·j·

IN principio erat verbum· et
verbũ erat apud deũ:et deus
erat verbũ. Hoc erat in princi
pio apud deũ. Omnia ꝑ ipſũ
facta ſunt·et ſine ipõ factũ eſt
nichil. Qd̃ factũ eſt in ipõ vi=
ta erat·et vita erat lux hoim·
et lux in tenebris lucet·et tene=
bre eã nõ cõprehenderũt. Fuit
homo miſſus a deo·cui nomẽ
erat iohãnes. Hic venit in te=
ſtimoniũ·ut teſtimoniũ ꝑhibe
ret de lumine· ut omnes crede=
rent per illũ. Nõ erat ille lux·
ſed ut teſtimoniũ ꝑhiberet de
lumine. Erat lux vera que il=
luminat omnẽ hominẽ veni=
entẽ in hũc mundũ. In mũdo
erat et mũdus per ipm factus
eſt·et mũdus eũ nõ cognouit
In ꝓpria venit·et ſui eũ nõ re
ceperũt. Quotquot autẽ rece=
perũt eũ·dedit eis poteſtatẽ fili=
os dei fieri·his qui credũt ĩ no
mine eius. Qui nõ ex ſangui=
nibꝫ·neqꝫ ex volũtate carnis
neqꝫ ex voluntate viri· ſed ex
deo nati ſunt. Et verbũ caro
factũ eſt·⁊ habitabit in nobiſ
Et vidimus gloꝛiã eius· glo=
riam quaſi unigeniti a patre
Plenũ gr̃a et veritate· Offꝛ
Qui ſunt celi et tua eſt terra oꝛbẽ
terrarũ et plenitudinẽ eius tu ſun
daſti iuſticia et iudiciũ p̃paratio
ſedis eius· Secꝛ· Oblata dñe
munera noua unigeniti tui

natiuitate ſanctifica· noſqꝫ a
peccatoꝝ nr̄oꝝ maculis emū-
da. P. Secr̄· Oblatio tibi ſit
dn̄e q̄s hodierne feſtiuitatis
accepta qua ⁊ nr̄e recōciliatio
nis proceſſit placatio ⁊ diuini
cultus nobis eſt indulta ple-
nitudo P eundē dn̄m. Cō.
Viderūt omnes fines terre ſaluta
re dei noſtri· Cōplen· eti dn̄e
frequētamus ſalutis humane
principia· qꝛ trina celebratio
beate cōcipit miſteria trinitatiſ
Orelta qm̄ op̄s Cōplen· P.
Deus· ut natus hodie ſaluatoꝛ
mūdi· ſicut diuine nobis ge-
nerationis eſt auctoꝛ· ita ⁊ im
moꝛtalitatis ſit ipſe largitoꝛ.
Ihūs xp̄s fili⁹ tuus dn̄s nr̄.

De ſancto ſtephano Intro.

Etenim ſederūt pꝛincipes ⁊ ad
uerſū me loquebātur ⁊ ini-
qui ꝑſecuti ſunt me adiuua me do
mine deus meus qꝛ ſeruuſ tuus ex
ercebatur in tuis iuſtificationibꝫ.
ps Beati immaculati in uia qui
ambulant in lege dn̄i· Oꝛatio
Da nobis qm̄s dn̄e imitari
qd̄ colimus· ut diſca-
mus et inimicos diligere· qꝛ
eius cōmemoꝛationē celebra-
mus· qui nouit etiā pro ꝑſecu
toꝛibꝫ exoꝛare. Dn̄m· Lectio
In diebus actuū apl̄oꝝ· vj·
illis. Stephanus plenus gr̄a
et foꝛtitudine· faciebat ꝓdigia
et ſigna magna in populo.
Surrexerūt autē quidā de ſy-
nagoga que appellabatur li-
bertinoꝝ et cyrenenſiū et alex-
andrinoꝝ· ⁊ eoꝝ qui erant a ci
licia et aſya· diſputantes cum
ſtephano et nō poterāt reſiſte
re ſapientie et ſpiritui qui lo-
quebatur. Audientes aūt hec
diſſecabātur in coꝛdibꝫ ſuis·
et ſtridebant dentibus in eum
Cū autē eſſet ſtephanus ple-
nus ſpiritu ſancto· intendens
in celū· vidit gloꝛiā dei· ⁊ iheſū
ſtantem a dextris dei et ait. Ec-
ce video celos apertos· ⁊ filium
hominis ſtantē a dextris vir-
tutis dei. Exclamantes autem
voce magna· cōtinuerūt au-
res ſuas ⁊ impetū fecerūt vna
nimiter in eū. Et eijcientes eū
extra ciuitatē· lapidabant. Et
teſtes depoſuerūt veſtimenta
ſua ſecus pedes adoleſcentis· q̄
vocabat̄ ſaulus. Et lapida-
bant ſtephanū· inuocantē et
dicentem. Domine iheſu ſuſci
pe ſpiritū meum. Poſitis aūt
genibus· clamauit voce ma-
gna dicens· Dn̄e ne ſtatuas il
lis hoc peccatum· Et cum hoc
dixiſſet obdoꝛmiuit in dn̄o·
Sederunt principes et ad Grad̄
uerſum me loquebantur et iniqui
ꝑſecuti ſunt me. v̄ Adiuua me do
mine deus meus ſaluū me fac pro
pter miſericoꝛdiā tuam· All'a v̄
Video celos aptos et iheſū ſtantē

a dextris virtutis dei. Sc̄dm
IN illo tp̄e. Dice= matheũ·xxj
bat iheſus turbis iudeoꝝ. Ec=
ce ego mitto ad vos prophe=
tas et ſapientes ⁊ ſcribas·⁊ ex
illis occidetis et crucifigetis·et
ex eis flagellabitis in ſynago
gis veſtris·et ꝑſequimini de ci
uitate in ciuitatem· ut veniat
ſuper vos omnis ſanguis iu=
ſtus qui effuſus eſt ſuper ter=
ram·a ſanguine abel iuſti·vſ=
qȝ ad ſanguinem zacharie fi=
lij barachie· quem occidiſtis
inter templũ et altare. Amen
dico vobis· venient hec om=
nia ſuper generationẽ iſtam.
Iheruſalem iheruſalẽ que oc
cidis ꝓphetas et lapidas eos·
qui ad te miſſi ſunt. Quotiẽs
volui congregare filios tuos
quẽadmodum gallina cõgre
gat pullos ſuos ſub alas· et
noluiſtis. Ecce relinquetur vo
bis domus veſtra deſerta. Di=
co enim vobis· non me vide=
bitis āmodo· donec dicatis·
Benedictus qui venit in no=
mine domini. Offertorium
Elegerunt apoſtoli ſtephanũ le=
uitam plenũ fide et ſpiritu ſancto
quem lapidauerunt iudei orantẽ
et dicentem dñe iheſu accipe ſpiri=
tum meum· Secretũ Suſcipe
munera domine ꝓ cõmemo=
ratione beati ſtephani marti=
ris· ut ſicut illum paſſio glo=
rioſum fecit· ſic nos deuotio
reddat innocuos. P. Secr.
Grata tibi ſint domine queſu
mus munera deuotionis ho=
dierne que beati ſtephani pro
thomartiris tui cõmemora=
tio glorioſa depromit. Per.
Video celos apertos et Com·
iheſum ſtantem a dextris virtutis
dei domine iheſu accipe ſpiritũ me
um et ne ſtatuas illis hoc peccatũ
quia neſciũt quid faciũt· Cõplũ
Auxilientur nobis dñe que=
ſumus ſumpta miſteria· ⁊ in=
tercedente beato ſtephano pro
thomartire tuo· ſempiterna
nos ꝓtectione cõfirment. P.
Omnipotẽs Alia cõplenda.
ſempiterne deus qui primici=
as martirum in beati ſtepha=
ni leuite ſanguine dedicaſti·
tribue queſumus: ut pro no=
bis interceſſor exiſtat·qui pro
ſuis perſecutoribus exorauit·
Dñm noſtrũ. De ſancto Jo
hanne euãgeliſta Introitus.
IN medio eccleſie aperuit os eius ⁊
impleuit eum dñs ſpiritu ſapien=
tie ⁊ intellectus ſtola glorie induit
eum· ps Bonũ eſt confiteri dño
et pſallere nomini dñi altiſſimi.
Eccleſiam tuam Oro
queſum⁹ dñe benignus
illuſtra·ut beati iohãnis apo=
ſtoli tui ⁊ euãgeliſte illumina
ta doctrinis ad dona ꝑueniat
ſempiterna. Per dñm.

Lectio libri ſapientie · xv ·
Qui timet deũ faciet bona.
Et qui cõtinens eſt iuſti=
cie · apprehendet illam · ⁊ obuia
bit illi quaſi mater honorifi=
cata. Cibauit illũ pane vite et
intellectus · et aqua ſapiẽtie ſa
lutaris potabit illũ. Et firma
bit in illo et nõ flectet · ⁊ cõtine
bit illũ · et nõ cõfundet · et exal=
tabit illũ apud ꝓximos ſuos ·
In medio eccleſie aperuit os
eius · et impleuit eũ ſpiritu ſa=
piẽtie et intellectus · ⁊ ſtola glo
rie induit eum. Jocũditatē et
exultationē theſauriſauit ſu=
per eũ. Et noīe eterno heredi=
tauit illum dñs deus noſter.
Exijt ſermo inter fratres ꝙ Gꝛ
diſcipulus ille nõ moritur V Sed
ſic eum volo manere donec veniã
tu me ſequere. Alľa V Hic eſt
diſcipulus ille qui teſtimoniũ ꝑhi
bet de hijs et ſcimus quia verũ eſt
teſtimoniũ eius Scdm iohãnē
In illo tpe. Dixit iheſus · xxi ·
petro. Sequere me. Cõuerſus
petrus vidit illũ diſcipulũ quē
diligebat iheſus ſequentem ·
qui et recubuit in cena ſupra
pectus eius · et dixit. Domine
quis eſt qui tradet te? Hũc er=
go cum vidiſſet petrus. Dixit
iheſu. Dñe hic autē qd? Dicit
ei iheſus. Sic eũ volo mane=
re donec veniam · Quid ad te?
tu me ſequere. Exijt ergo ſer=
mo iſte inter fratres quia di=
ſcipulus ille nõ moritur. Et nõ
dixit iheſus nõ moritur. Sed
ſic eũ volo manere donec ve=
niam. Quid ad te? Hic eſt di=
ſcipulus qui teſtimoniũ ꝑhi=
bet de hijs · et ſcripſit hec. Et ſci
mus quia verũ eſt teſtimoniũ
eius. Offꝛ Juſtus ut palma
florebit ſicut cedrus que in libano
eſt multiplicabitur · Secr · Suſ=
cipe dñe queſumus munera q̄
in eius ſolẽnitate deferimus ·
cuius nos cõfidimus patroci
nio liberari. P · Cõ Exijt ſer=
mo inter fratres ꝙ diſcipulus ille
non moritur et nõ dixit iheſus nõ
moritur ſed ſic eũ volo manere do
nec veniam · Cõplen · Refecti
cibo potuqꝫ celeſti deus noſter
te ſupplices depcamur · ut in cu
ius hec cõmemoratione perce=
pimus · eius muniamur ⁊ pcī=
bus · P · Alia Cõplenda.
Omnipotẽs ſempiterne deus ·
qui huiꝰ diei venerandã ſan
ctamqꝫ leticiam beati iohãnis
aplī tui et euãgeliſte feſtiuita=
te tribuiſti · da eccleſie tue que=
ſumus ⁊ amare qd credidit et
ꝓdicare qd docuit · P · In na=
tali innocentum · Gloria patri
ad reſponſoria nõ canitur nec
in miſſa ad officiũ Glľa patri
uel etiã Glľa in excel · aut Alľa
Credo in unũ deũ · niſi in dñica
die euenerit Introitus

Ex ore infantium deus et lac-
tentiū pfeciſti laudem ꝓpter
inimicos tuos. ps Domine dn̄s
noſter quā admirabile eſt nomen
tuū in uniuerſa terra. Oratio
Deus cuius hodierna die
pconiū innocentes mar
tires non loquendo ſed mori-
endo cōfeſſi ſunt. omnia in no
bis viciorum mala mortifica
ut fidem tuā quā lingua no-
ſtra loquitur. etiam moribus
vita fateatur. P Lectio libri
apocal. btī iohānis apli. xiiij.
In diebꝫ illis. Vidi ſupra mō
tem ſyon agnum ſtantem. Et
cum eo centum quadraginta
quatuor milia. habentes no-
men eius et nomen patris eiꝰ
ſcriptum in frontibꝫ ſuis. Et
audiui vocem de celo tanquā
vocē aquarū multarū. ⁊ tan-
quā vocem tonitrui magni.
Et vocem quā audiui ſicut ci
tharedorum cytharizantiū in
cytharis ſuis. Et cantabant
quaſi canticū nouum ante ſe
dem et ante quatuor anima-
lia et ſeniores. Et nemo po-
terat dicere canticum niſi illa
centum quadraginta quatu-
or milia qui empti ſunt de ter
ra. Hij ſunt qui cū mulieri-
bus nō ſunt coinquinati. vir
gines enim ſunt. hij ſequūtur
agnū quocūqꝫ ierit. hij empti
ſūt ex hominibꝫ primicie deo
et agno. Et in ore eorū nō eſt
inuentū mendaciū. Sine ma
cula ſunt ante thronum dei.
Anima noſtra ſicut paſ Grad.
ſer erepta eſt de laqueo venantiū.
V Laqueus cōtritus eſt et nos li-
berati ſumus adiutoriū noſtrū in
nomine dn̄i qui fecit celū et terrā.
Laus tibi xpe V Te martirum
candidatus laudat exercitus do-
mine. Secundū
In illo matheum. ij
tempore. Angelus domi
ni apparuit in ſomnis ioſeph
dicens. Surge et accipe pue-
rū et matrē eius. ⁊ fuge in egi-
ptū. et eſto ibi uſqꝫ dū dicā ti-
bi. Futurū eſt enī ut herodes
querat puerū ad pdendū eū.
Qui cōſurgēs accepit puerū
⁊ matrē eiꝰ nocte ⁊ receſſit in e-
giptū. Et erat ibi uſqꝫ ad obi
tum herodis. ut adimpleret
quod dictum eſt a domino per
prophetam dicentem. Ex egi-
pto vocaui filium meū. Tunc
herodes videns quia illuſus
eſſet a magis iratus eſt valde
Et mittēs occidit oēs pueros
qui erāt in bethleem. et in om̄i-
bus finibꝫ eiꝰ. a bimatu et in
fra ſcd̄m tpus qd̄ exquiſierat
a magis. Tūc impletū eſt qd̄
dictū eſt p iheremiā ꝓphetā di
centē. Vox in rama audita eſt
ploratus ⁊ vlulatus multus.
Rachel plorans filios ſuos ⁊

noluit cõſolari qꝛ nõ ſunt.
Anima noſtra ſicut paſ= Offr̄
ſer erepta eſt de laqueo venantiũ
laqueus cõtritus eſt et nos libera
ti ſumus. Secre. Adeſto do=
mine q̄ſ muneribꝫ innocẽ=
tum feſtiuitate ſacrandis· et
preſta: ut eoꝝ ſinceritatẽ poſſi=
mus imitari· quoꝝ tibi dican
dam veneramur infantiã· P
Vox in rama audita eſt plo= Cõ
ratus et ululatus rachel plorans
filios ſuos noluit cõſolari qꝛ non
Votiua dñe do Cõpleñ ſunt.
na percepimus que nobis ſan
ctoꝝ p̄cibꝫ et p̄ſentis q̄ſ vi=
te pariter et eterne tribue con=
ferre ſubſidiũ. P. Dñica in=
Dum me fra octauas
diũ ſilentiũ tenerent oĩa
et nox in ſuo curſu me=
dium iter haberet omnipotẽs ſer=
mo tuus dñe de celis a regalibus
ſedibus venit ps Dñs regnauit
decorẽ indutus ẽ indutꝰ ẽ dñs forti
tudinẽ et p̄cinxit ſe virtute Orõ
Omñs ſempiterne deus diri
ge actus nr̃os in bene=
placito tuo· ut in noĩe dilecti
filij tui mereamur bonis operi
bus habũdare. Per· Lectio
epl̃e beati pauli apoſtoli Ad
Fratres. gallatas·iiij·
Quanto tpe heres puu
lus eſt nichil differt a ſeruo cũ
ſit dñs omniũ· ſed ſub tutori
bus et actoribꝫ eſt uſqꝫ ad p̄=
finitũ tempus a patre. Ita et
nos cũ eſſemus puuli· ſub ele
mentis huiꝰ mũdi eramꝰ ſer=
uientes. At ubi venit plenitu
do tpis· miſit deus filium ſuũ
natũ ex muliere· factũ ſub le=
ge· ut eos qui ſub lege erãt re
dimeret· ut adoptionẽ filioꝝ
dei reciperemus. Qm̃ autẽ eſtis
filij dei· miſit deus ſpiritũ filij
ſui in corda vr̃a clamantem.
Abba pater. Itaqꝫ iã non eſt
ſeruus ſed filius· Qđ ſi filius
et heres p deũ. Gr̃ Specioſus
forma p̄ filijs hoĩm diffuſa eſt gra
tia in labijs tuis v̄ Eructauit cor
meũ verbũ bonũ dico ego opera
mea regi lingua mea calamus ſcri
be velociter ſcribentis· All'a v̄
Dñs regnauit decorẽ indutus eſt
indutus eſt dñs fortitudinẽ et pre
cinxit ſe virtute· Scđm lucã·ij·
In illo tpe. Erat ioſeph et ma
ria mater iheſu mirãtes ſuper
hijs que dicebãtur de illo. Et
benedixit illis ſymeon et dixit
ad mariã matrẽ eius. Ecce po
ſitus eſt hic in ruinam ꝛ in re=
ſurrectionẽ multoꝝ in iſrahel
et in ſignũ cui cõtradicet̃. Et
tuã ipiꝰ animã ptrãſibit gla
dius· ut reuelent̃ ex multis cor
dibꝫ cogitationeſ. Et erat an
na ꝓphetiſſa filia fanuel de tri
bu aſer· Hec ꝓceſſerat ĩ diebꝫ
multis· ꝛ vixerat cũ viro ſuo
ãnis ſeptẽ a v̄ginitate ſua. Et

hec vidua erat uſqȝ ad ãnos
octoginta quatuoꝛ· que non
diſcedebat de templo ieiunijs
et obſecrationibȝ ſeruiẽs die
ac nocte. Et hec ip̃a hoꝛa ſup=
ueniens cõfitebatur domino·
et loquebatur de illo omnibȝ·
que expectabant redemptionẽ
iſrahel. Et ut pfecerũt omnia
ſcd̃m legẽ domini· reuerſi ſunt
in galileam ciuitatẽ ſuam na
zareth. Puer autem creſcebat
et cõfoꝛtabatur plenus ſapiẽ
tia. Et gratia dei erat in illo.
Deus enim firmauit oꝛ= Offꝫ
bem terre qui nõ cõmouebitur pa
rata ſedes tua deus ex tũc a ſeculo
tu es· Secretũ Concede qꝰs
dñe ut oculis tue maieſtatis
munus oblatũ· et gratiã nob̃
deuotionis obtineat· et effectũ
nobis beate perhennitatis ac=
quirat. P dñm· Cõ Tolle pue
rum et matrem eius ⁊ vade in ter=
ram iuda defuncti ſũt enĩ qui que
rebant animã pueri Cõplenda
Per huius dñe operationem
miſterij et vicia noſtra purgẽ
tur· et iuſta deſideria cõpleanť
P dñm. In circũciſione dñi.
Puer natus eſt nobis· Require
in natiuitate dñi p totũ Orõ
Deus qui nobis ſaluato=
ris nati diẽ celebrare cõ
cedis octauũ· fac nos qꝰs eiꝰ
ppetua diuinitate muniri· cu=
ius ſumus carnali cõmertio
reparati. P· Lectio epiſtole
beati pauli apoſtoli Ad colo· j·
Fratres. Audiſtis diſpen=
ſationẽ dei que data eſt
michi in vobis· ut impleã ver
bum dei ⁊ miſterium quod ab
ſconditũ fuit a ſeculis ⁊ gene=
rationibȝ. Nũc autẽ manife=
ſtum eſt ſanctis eius: quibus
voluit deus notas facere diui
cias glꝛe ſacramẽti huiꝰ in gẽ=
tibȝ· qd̃ eſt xp̃us in nobis ſpes
glꝛe. Quẽ nos ãnũciamꝰ coꝛ=
ripiẽtes omnẽ hominẽ et docẽ
tes in om̃i ſapiẽtia· ut exhibea
mus omnẽ hoĩem pfectũ· In
xp̃o iheſu dñ̃o noſtro Scd̃m
In illo tp̃e· Poſtq̃ȝ Lucam· ij
cõſummati ſunt dies octo ut
circũcideretur puer· vocatũ eſt
nomen eius iheſus· Qd̃ voca
tum eſt ab angelo prius q̃ȝ in
utero cõciperetur. Secretum
Preſta qꝰs om̃s deus: ut hec
munera que dñi nr̃i iheſu xp̃i
archane natiuitatis miſterio
gerimus purificate mentis in
telligentia cõſequamur· Per·
Pfatio Quia p incar· Cõplñ
Preſta q̃s om̃s deus: ut qd̃ ſal
uatoꝛis dñi nr̃i iheſu xp̃i recẽ
ſita ſolennitate percepimus·
perpetue nobis redemptionis
cõferat medicinã· P. De do
Deus qui mina Oratio.
ſalutis eterne beate ma=
rie virginitate fecũda hũano

generi premia p̄ſtitiſti·tribue
q̄ſ:ut ip̄am p pobis interce
dere ſentiamus·p quā merui=
auctorem vite ſuſcipe. Dn̄m.
Muneribꝫ nr̄is q̄ſ Secre.
dn̄e p̄cibuſqꝫ ſuſceptis interce
dente p nobis dei genitrice ma
ria· et celeſtibꝫ nos mūda mi=
ſterijs et clementer exaudi. P
Hec nos cōmunio Cōplen·
dn̄e purget a crimine·et inter
cedente p nobis dei genitrice
maria·celeſtis remedij faciat
eſſe cōſortes. P dn̄· In vigi=
lia epiphanie. Lux fulgebit·
per totum. Oratio·
Corda nr̄a q̄ſ dn̄e ven
ture feſtiuitatis ſplendor
illuſtret·quo mūdi hui⁹ tene=
bris carere valeamus·ꝛ pue=
nire ad patriā claritatis eter=
ne·P· Lectio ep̄le Ad tytū·iij
Kmē·Apparuit benignitaſ
et hūanitas ſaluatoris
dei nr̄i·non ex opibꝫ iuſticie q̄
fecimus nos·ſed ſcd̄m ſuā mi
ſericordiā ſaluos nos fecit· p
lauacrū regenerationis ꝛ re=
nouationis ſpūs ſancti· quē
effudit in nos abunde·p iheſū
xp̄m ſaluatorē noſtrū·ut iuſti
ficati gratia ip̄ius heredes ſi=
mus ſcd̄m ſpē vite eterne. In
xp̄o iheſu dn̄o noſtro. Gr̄.
Benedictus qui venit in noīe do=
mini deus dn̄s et illuxit nobis· v̄
A dn̄o factū eſt iſtud et eſt mirabi

le in oculis noſtris. All'a v̄ Do=
minus regnauit decorē indutus eſt
indutus eſt dn̄s fortitudinē et pre
cinxit ſe virtute· Scd̄m matheū
In illo tp̄e·Defuncto hero ij·
de· ecce angelus dn̄i apparuit
in ſomnis ioſeph in egipto di
cens·Surge et accipe puerū et
matrē eius et vade in terram
iſrahel. Defuncti ſunt enī qui
querebant animā pueri·Qui
cōſurgēs accepit puerū ꝛ ma
trē eius ꝛ venit in terrā iſrael·
Audiens aūt q̄ archelaus re
gnaret in iudea pro herode pa
tre ſuo·timuit illuc ire. Et am
monitus in ſomnis·ſeceſſit in
ptes galilee. Et veniēs habi=
tauit in ciuitate que vocatur
nazareth·ut adimpleretˀ qd̄ di
ctū eſt p pphetas. Quoniā na
zareus vocabitˀ. Secr· Tri=
bue q̄s dn̄e ut eū p̄ſentibꝫ im
molemus ſacrificijs ꝛ ſuma=
m⁹ quē vēture ſolēnitatis pia
munera p̄loquūtˀ. P. p̄fatio
Quia per incarnati verbi·
Illumina q̄s dn̄e pplm̄ Cōplū
tuū ꝛ ſplēdore gr̄e tue cor eius
ſp accēde ut ſaluatoris mūdi
ſtella famulāte· manifeſtata
natiuitas in mentibꝫ nr̄is ſp
reueletˀ ꝛ creſcat·P dn̄. In die
epiphanie Intro.
Ecce aduenit dn̄ator dn̄ſ
et regnū i manu eius
et ptās ꝛ imperiū· p̄s

Deus iudiciũ tuũ regi da et iuſti
ciam tuã filio regis. Oratio

Deus q̃ hodierna die vni-
genitũ tuũ gentibꝫ ſtel-
la duce reuelaſti. cõcede ꝓpici⁹:
ut qui iam te ex fide cognoui-
mus uſqꝫ ad cõtemplandam
ſpeciem tue celſitudinis ꝑdu
camur. P dñm noſtrũ.

Lectio yſaie prophete. lx.

Surge illuminare iheru-
ſalem. quia venit lu-
men tuum. et gloria domini
ſuper te orta eſt. quia ecce te-
nebre operient terrã. et caligo
populos. ſuper te autẽ orietur
dñs. et gloria eius in te videbi
tur. Et ambulabũt gentes in
lumine tuo. et reges in ſplen-
dore ortus tui. Leua in circui-
tu oculos tuos ⁊ vide. Omñes
iſti cõgregati ſũt venerũt tibi.
filij tui de longe venient. ⁊ filie
tue de latere ſurgent. Tũc vide
bis et afflues. et mirabitur et
delectabitur cor tuũ. quãdo cõ
uerſa fuerit ad te multitudo
maris. fortitudo gentiũ vene-
rit tibi. Inundatio camelorũ
operiet te. dromedarij madi-
an et effa. Omnes de ſaba ve-
nient. aurum et thus deferen-
tes. et laudem dño ãnũciãtes.
Omnes de ſaba venient au- Gꝛ
rum et thus deferentes et laudẽ do
mino ãnũciantes. ℣ Surge et il-
luminare iheruſalẽ quia gloria do
mini ſup te orta eſt. Alla ℣ Vi-
dimus ſtellã eius in oriente et ve-
nimus cũ muneribꝫ adorare dñm.

Secundum Matheum. ij.

Cum natus eſſet iheſus
in bethleem iude. in die-
bus herodis regis. Ecce ma-
gi ab oriente venerũt iheroſo
limã dicentes. Ubi eſt qui na
tus eſt rex iudeorũ? Vidimus
enim ſtellam eius in oriente. ⁊
venimus cũ muneribꝫ adora
re eũ. Audiens autẽ herodes
rex turbatus eſt. et omnis ihe
roſolima cũ illo. Et cõgregãſ
omnes principes ſacerdotũ. et
ſcribas populi. ſciſcitabaẗ ab
eis ubi xp̃s naſceretur. At illi
dixerũt ei. In bethleem iude.
Sic eni ſcriptũ eſt per prophe
tam. Et tu bethleem terra iuda
nequaq̃ꝫ minima es in princi
pibus iuda. Ex te enim exiet
dux qui regat populũ meum
iſrahel. Tũc herodes clam vo
catis magis. diligenter didi-
cit ab eis tempus ſtelle que ap
paruit eis. Et mittens eos in
bethleem dixit. Ite interroga-
te diligenter de puero. Et cum
inueneritis. renũciate michi:
ut et ego veniens adorem eũ.
Qui cum audiſſent regem.
abierunt. Et ecce ſtella quam
viderant in oriente ante-

cedebat eos vſqꝫ dū veniens
ſtaret ſupra vbi erat puer.
Videntes autē ſtellam gaui-
ſi ſunt gaudio magno valde
Et intrantes domum inuene
rūt puerū cū maria matre eiꝰ
Et procidentes: adorauerunt
eū. Et apertis theſauris ſuis:
obtulerūt ei munera· aurum
thus et mirrā· Et reſponſo ac-
cepto in ſomnis ne redirēt ad
herodem· per aliā viā reuerſi
ſunt in regionē ſuam. Offꝫ
Reges tharſis et inſule munera
offerent reges arabū et ſaba dona
adducent ⁊ adorabūt eū omnes re
ges terre omēs gentes ſeruient ei·
Ecclesie tue qs dñe Secr.
dona ꝓpicius intuere· quibus
nō iam aurū thus et mirra ꝓ
fertur· ſed qđ hiiſdem muneri-
bus declarat immolatur et ſu
mit. Jheſus xp̄s dñs noſter.
Vidimus ſtellā eius in ori Cō.
ente et venimus cū muneribꝫ ado
rare dñm· Cōpleñ· Preſta qs
dñe deus noſter· ut que ſolēni
celebramus officio purificate
mentis intelligentia cōſequa-
mur. Per. Si proxima ebdo-
mada poſt octauā epiphanie
terminus ſeptuageſimalis e-
uenerit· inter octauas epipha
nie dñica cantanda eſt. Sin
autē poſt octauā tenenda eſt
In excelſo throno vi Introitus
di ſedere virū quē adorat multitu-
do angelorꝫ pſallentes in vnū ecce
cuius imperij nomē eſt ineternū.
Ps Jubilate deo oīs terra pſalmū
dicite noī eiꝰ date gloriā laudi eiꝰ
Vota qs dñe ſup Oro
plicātis populi celeſti pie
tate proſequere· ut et que agē
da ſunt videant· et adimplen-
da que viderint cōualeſcant.
P. Lectio epiſtole beati pauli
apoſtoli Ad romanos· xij·
Fratres. Obſecro vos p
miſericordiā dei· ut exhi-
beatis corpora vr̄a hoſtiā vi-
uentē ſanctā· deo placentē· ra
tionabile ſit obſequiū veſtrū
Et nolite cōformari huic ſecu
lo· ſed reformamini in nouita-
te ſenſus veſtri. ut ꝓbetis q̄ ſit
volūtas dei bona ⁊ beneplacēs
et pfecta. Dico enī p gratiā q̄
data eſt michi omībꝫ qui ſūt
inter vos· non plus ſapere q̄ꝫ
oportet ſapere· ſed ſapere ad ſo
brietatem. Et vnicuiqꝫ ſicut
deus diuiſit ſecundū menſurā
fidei. Sicut enī in vno corpore
multa mēbra habemus· omīa
autem mēbra nō eundē actū
habent· ita multi vnū corpus
ſumus in xp̄o. Singuli autē
alter alterius mēbra. In xp̄o
iheſu dño noſtro. Grad.
Benedictus dñs deus iſrahel qui
facis mirabilia magna ſolus a ſe
culo· V̄ Suſcipiant montes pacē
populo tuo et colles iuſticiam·

Alla ṽ Jubilate deo omnis ter
ra ſeruite domino in leticia·
In illo tpe. Scd̃m lucam·ij·
Ibãt parẽtes iheſu p omnes
annos in iheruſalem in die
ſolẽni paſce. Cum aũt factus
eſſet iheſus annorũ duodecim
aſcendẽtibꝫ illis ieroſolimã
ſecundũ cõſuetudinẽ diei feſti
cõſummatiſqꝫ diebꝫ cũ redi=
rent: remanſit puer ihũs in
iheruſalẽ· et nõ cognouerũt pa
rentes eiꝰ. Exiſtimãtes aũt eũ
eſſe in comitatu· venerũt iter
diei· et requirebãt eũ inter co=
gnatos et notos. Et nõ inue=
nientes reuerſi ſũt in iheruſa
lẽ inquirentes eũ. Et factũ eſt
poſt triduũ· inuenerũt illũ in
templo ſedentẽ in medio docto
rũ audientẽ illos ⁊ interrogã
tem. Stupebãt aũt oẽs qui eũ
audiebãt: ſup prudentiã ⁊ re=
ſponſis eius· Et videntes ãmi=
rati ſunt. Et dixit mater eius
ad illũ. Fili· quid feciſti nobis
ſic? Ecce ego et pater tuus do=
lentes querebamus te. Et ait
ad illos. Quid ẽ ꝙ me q̃reba
tis? Neſciebatis qꝛ in his que
patris mei ſũt oportet me eſſe?
Et ipſi nõ intellexerunt verbũ
qd̃ locutus eſt ad illos. Et de=
ſcẽdit cũ eis ⁊ venit nazareth·
et erat ſubditus illis. Et ma=
ter eius ꝯſeruabat oĩa verba
hec cõferens in corde ſuo. Et
iheſus ꝓficiebat ſapientia et
etate et gr̃a apud deũ ⁊ hoĩes.
Iubilate deo oĩs terra Offr̃
iubilate deo oĩs terra ſeruite dño
in leticia intrate in cõſpectu eius in
exultatione qꝛ dñs ipſe eſt deus.
Oblatũ tibi dñe ſacri= Secr̃·
ficiũ viuificet nos ſemp ⁊ mu
niat. P dñm· Cõ Fili quid fe
ciſti nobis ſic ego et pater tuus do
lẽtes querebamus te et quid eſt ꝙ
me q̃rebatis neſciebatis qꝛ in his
que patris mei ſũt oportet me eſſe.
Supplices te rogamꝰ Cõplñ
oĩps deus· ut quos tuis reficis
ſacramentis tibi etiã placitis
moribꝫ dignãter deſeruire cõ
cedas. P In octã epiphanie
Ecce aduenit dñator· ut ſupra
Deus cuiꝰ p totũ Oratio
unigenitus in ſubſtan=
tia nr̃e carnis apparuit· preſta
qs̃ · ut p eũ quẽ ſimilẽ nobis
foris agnouimꝰ· intus refor=
mari mereamur· Qui tecum·
Lectio yſaie prophete·
In diebꝫ illis· Dixit yſaias· do
mine deus meꝰ honorificabo
te· laudem tribuã nomini tuo
qui facis mirabiles res. Cõſi=
liũ tuũ antiquũ verũ fiat. Do
mine excelſum ẽ brachiũ tuũ
corona ſpei· que ornata ẽ glo=
ria· Exultet deſertũ et exultent
ſolitudines iordanis· ⁊ popu=
lus meus videbit altitudinẽ
domini et maieſtatem dei.

Et erit cõgregatus ⁊ redēptus
per deũ. Et veniens in ſyon cũ
gaudio et leticia ſempiterna.
erit ſup caput eius laus ⁊ ex=
ultatio. Et aperiã in montibꝫ
flumina. et in medijs campis
fontes diſrũpam. ⁊ terrã ſiti=
entem ſine aqua cõfundam.
Ecce puer meus exaltabiť et
eleuabiť. et ſublimus erit val=
de. Haurietis aquas in gau=
dio de fontibꝫ ſaluatoris. ⁊ di
cetis in illa die. Cõfitemĩ dño
et inuocate nomen eiꝰ. notas
facite in populis adinuentio=
nes eius. Mementote quoniã
excelſum eſt nomen eiꝰ. Cãta=
te dño quoniã magnifice fe=
cit. ãnũciate hoc in vniuerſa
terra. Dicit dñs omnipotens.
In illo tpe. **Scdm iohannẽ. j**
Vidit iohãnes ihesũ venien=
tẽ ad ſe. et ait. Ecce agnus dei.
ecce qui tollit pcc̃a mũdi. Hic
eſt enim de quo dixi. Qui poſt
me veniet vir ante factus eſt.
qꝛ prior me erat. et ego neſcie=
bam eũ. ſed ut manifeſtareť i
iſrahel. Propterea ego veni
in aqua baptiſans. ⁊ teſtimo
niũ phibuit iohãnes dicens.
Quia vidi ſpiritũ deſcendentẽ
de celo quaſi colũbam. et mã=
ſit ſup eũ. ⁊ ego neſciebam eũ
ſed qui miſit me baptiſare in
aqua ille michi dixit. Super
quẽ videris aſcendentẽ ſpiritũ
et manentẽ ſup eũ. hic eſt qui
baptiſat in ſpiritu ſancto. Et
ego vidi et teſtimoniũ phibui
quia hic eſt filius dei. **Secre.**
Hoſtias tibi dñe pro nati fi=
lij tui apparitione deferĩmus.
ſuppliciter exorantes. ut ſicut
nroꝝ eſt munerum auctor. ita
ipẽ miſericors ſit et ſuſceptor.
Jheſus xp̃s dñs nr̃. **Cõplen.**
Celeſti lumine qm̃s dñe ſem
per et vbiqꝫ nos preueni. ut mi=
ſteriũ cuius nos participes eſſe
voluiſti. et qd̃ puro cernimus
intuitu. ⁊ digno percipiamꝰ ef=
fectu. P. **Alia Complenda.**
Illumina qm̃s dñe pplm tuũ
et ſplendore gratie tue cor eiꝰ
ſemper accende. ut ſaluatoris
mũdi ſtella famulante mani
feſtata natiuitas in mentibꝫ
nr̃is ſemp reueleť ⁊ creſcat. P
Feria quarta Lectio epl̃e bea=
ti pauli apl̃i Ad romanos. iij
Fratres. Scimus qm̃ que
cũqꝫ lex loquiť. hijs qui
in lege ſũt loquiť. ut omne os
obſtruatur. et ſubditus fiat
omnis mundus deo. Quia ex
operibꝫ legis non iuſtificabiť
omnis caro corã illo. Per le=
gem enĩ agnitio pcc̃i. nũc enĩ
ſine lege iuſticia dei manifeſta
eſt. teſtificata a lege et pphetis
Juſticia autẽ dei p fidem iheſu
xp̃i ſup omnes qui credũt in
eum. Non enim eſt diſtinctio

omnes eni͂ peccauerūt ⁊ egent
gloria dei. Iuſtificati gratis p
gratiā ipſius·per redemptionē
que eſt in xp̄o iheſu·quem po-
ſuit deus ꝓpiciatorē p fidem et
ſanguinē ipſius· ad oſtenſio-
nē iuſticie ſue· propter remiſ-
ſionē p̄cedentiū delictoꝝ in ſu-
ſtentationē dei· ⁊ oſtenſionem
iuſticie eiꝰ in hoc tpe ut ſit ipſe
iuſtus ⁊ iuſtificans eū qui eſt
ex fide dn̄i noſtri iheſu xp̄i.

In illo tpe Scd̄m Matheū·iij
Venit iheſus a galilea in ior
danē ad iohannē ut baptiſa-
retur ab eo. Iohānes autem
prohibebat eum dicens. Ego
debeo a te baptiſari· ⁊ tu venis
ad me. Reſpondēs aūt iheſus
dixit ei. Sine modo. Sic eni͂ de
cet nos adimplere omnē iuſti
ciam. Tūc dimiſit eū. Bapti-
ſatus autē confeſtim aſcendit
de aqua. Et ecce aperti ſunt ce-
li· ⁊ vidit ſpiritū dei deſcenden
tem ſicut colūbam ⁊ venientē
ſuper ſe. Et ecce vox de celo di-
cens. Hic eſt filius meus dile-
ctus in quo michi bene cōpla-
cui. Feria ſexta poſt dn̄icā epi-
phanie Ad theſſalon̄·ij·ca·iij.

Fratres. Nolite deficere be
nefacientes· Qđ ſi quis
nō obedit verbo nr̄o p epiſto-
lam hūc notate ⁊ nō cōmiſcea
mini cū illo ut cōfundatur. Et
nolite quaſi inimicū illū exiſti
mare·ſed corripite ut fratrem
Ipſe autē deus pacis det vob
pacē ſempiternā in omni lo-
co. Dn̄s cū omnibꝫ vobis.

In illo· Scd̄m matheū·iiij·
tpe. Cū audiſſet iheſus q͛ io-
hannes traditus eſſet·ſeceſſit
in galileā· ⁊ relicta ciuitate na
zareth· venit ⁊ habitauit in ca
pharnaū maritima in finibꝫ
zabulon et neptalim·ut adim
pleretur qđ dictū eſt per yſaiā
ꝓphetam dicentē. Terra zabu
lon ⁊ terra neptalim via ma
ris trans iordanē galilee·po-
pulus gentiū qui ſedebat in te
nebris vidit lucē magnā· ⁊ ſe
dentibꝫ in regione umbre mor
tis·lux orta eſt eis. Exinde ce-
pit iheſus p̄dicare et dicere pe-
nitentiā agite appropinqua-
bit eni͂ regnū celoꝝ. Dn̄ica

Omnis terra ado- ſcd̄a.
ret te deus et pſallat tibi
pſalmū dicat noi͂ tuo al
tiſſime. ps Iubilate deo oi͂s ter-
ra pſalmū dicite noi͂ eius date glo
riam laudi eius. Oratio

Op̄s ſempiterne deus qui
celeſtia ſimul et terrena
moderaris·ſupplicationes po-
puli tui clemēter exaudi·et pa
cem tuā noſtris cōcede tempo-
ribus· Lectio epiſtole beati
pauli apoſtoli Ad romanī·xij·

Fratres. Habentes dona-
tiones ſecundū gratiā q̄

data eſt nobis differentes· ſi=
ue ꝓpheciã ſcđm rationẽ fidei·
ſiue miniſteriũ in miniſtrãdo
ſiue qui docet in doctrina· qui
exhortatur in exhortando· qui
tribuit in ſimplicitate· qui pre
eſt in ſollicitudine· qui miſere
tur in hilaritate. Dilectio ſine
ſimulatione· odientes malũ·
adherentes bono. Caritatẽ fra
ternitatis inuicem diligentes
honore inuicẽ ꝑuenientes. ſpe
gaudentes· in tribulatione pa
tientes. Orationi inſtãtes· ne
ceſſitatibꝫ ſanctoꝝ cõmunicã
tes· hoſpitalitatẽ ſectãtes. Be
nedicite pſequẽtibꝫ vos· bene=
dicite et nolite maledicere.
Gaudete cũ gaudentibꝫ· flete
cũ flentibꝫ. Idipſum inuicem
ſentientes· nõ alta ſapientes·
ſed humilibꝫ cõſentiẽtes. Gr̄
Miſit dñs verbũ ſuũ et ſanauit
eos et eripuit eos de interitu eoꝝ·
℣ Cõfiteantur dño miſericordie
eius et mirabilia eius filijs homi
num Alľa ℣ Laudate dominũ
omnes angeli eius laudate eũ om
nes virtutes eius. Scđm iohã
In illo tpe. Nuptie nem· ij·
facte ſunt in chana galilee· et
erat mater iheſu ibi. Voca=
tus eſt autẽ iheſus et diſcipu=
li eius ad nuptias· Et deficien=
te vino: dicit mater iheſu ad
eum· Vinũ nõ habent· Et dicit
ei iheſus· Quid michi et tibi
eſt mulier? Nondũ venit ho=
ra mea? Dicit mater eius mi=
niſtris· Quodcũqꝫ dixerit vo
bis facite. Erant autẽ ibi la=
pidee ydrie ſex poſite ſecundũ
purificationẽ iudeoꝝ· capien=
entes ſingule metretas binas
uel trinas. Dicit eis ihũs. Im
plete ydrias aqua· ⁊ impleue
rũt eas vſqꝫ ad ſummũ. Et di
cit eis iheſus. Haurite nũc et
ferte architriclino. Et tulerunt
Vt autem guſtauit architricli
nus aquã vinũ factã· ⁊ nõ ſci
ebat unde eſſet· miſtri aũt ſcie
bant qui hauſerãt aquã. Vo
cat ſponſum architriclinus· Et
dicit ei. Omnis homo primũ
vinũ bonũ ponit· et cũ inebria
ti fuerint· tũc dat id qđ deteriꝰ
eſt. Tu autẽ ſeruaſti vinũ bo=
num vſqꝫ adhuc. Hoc fecit in
itiũ ſignorũ iheſus in chana
galilee. ⁊ manifeſtauit gloriã
ſuam· et crediderũt in eũ diſci=
puli eius. Offr̄ Iubilate deo
omnis terra iubilate deo uniuerſa
terra pſalmũ dicite noĩ eius veni
te et audite et narrabo vobis oẽs
qui timetis deũ quãta fecit domi=
nus anime mee· Secr̄ Oblata
tibi dñe qm̃s munera ſancti=
fica· noſqꝫ p hec a pctoꝝ nroꝝ
maculis emũda. P. Com.
Dicit dñs implete ydrias aqua ⁊
ferte architriclino dũ guſtaſſet ar=
chitriclinus aquã vinũ factã dicit

ſponſo ſeruaſti vinū bonū uſqꝫ ad
huc hoc ſignū fecit iheſus primū
corā diſcipulis ſuis. Complen̄·
Augeatur in nobis dn̄e q̄s
tue v̄tutis opatio· ut diuinis
vegetati ſacramētis ad eorū
pmiſſa capienda tuo munere
ppareamur. P. Feria quarta
Epiſtola Ad colocenſes·j·
Fratres. Audiſtis diſpen=
ſationē dei que data eſt
michi in vos ut impleam ver
bum dei in miniſterio qd̄ ab=
ſconditū fuit a ſeculis ⁊ gene
rationibꝫ. Nūc autem mani
feſtū eſt ſanctis eius· quibus
voluit deus notas facere diui
tias glorie ſacramenti huius
in gentibꝫ· qd̄ eſt xp̄us in no=
bis ſpes glorie. Quē nos ānū
ciamus corripientes oēm ho=
minē et docentes eū in om̄i ſa
piencia· ut exhibeamus omnē
hominē pfectū· In xp̄o iheſu
dn̄o noſtro. Scd̄m marcū·j·
In illo tp̄e. Venit ad iheſū le=
proſus depcans eum et genu
flexo dixit. Si vis potes me
mūdare. Iheſus autē miſer=
tus eius extendit manū ſuam
et tangens eum ait illi. Volo·
mūdare. Hec cū dixiſſet· ſtatī
diſceſſit ab eo lepra· et mūda=
tus eſt. Et comminatus eſt ei.
Statimqꝫ eiecit illū et dicit ei.
Vide nemini dixeris· Sed va=
de oſtende te principi ſacerdo=
tum et offer pro emūdatione
tua que p̄cepit moyſes in teſti
moniū illis. Feria ſexta ad
thimotheum·j· ad thimo·j·
Fidelis ſermo ⁊ omni ac=
ceptione dignus· qꝛ ihe
ſus xp̄s venit in hūc mundū
peccatores ſaluos facere· quo=
rū primus ego ſum. Sed ideo
miſericordiā cōſecutus ſum:
ut in me primo oſtenderet ihe
ſus xp̄us omnē patientiā ad
informationē eoꝝ qui creditu
ri ſunt illi in vitā eternā. Regi
autē ſeculoꝝ immortali inui=
ſibili ſoli deo honor et gloria
in ſecula ſeculoꝝ amen.
Scd̄m Marcum·v·et·vj·
In illo tp̄e· Venit iheſus in pa
triam ſuā et ſequebātur eum
diſcipuli eius· Et facto ſabba
to cepit in ſynagoga docere· et
multi audiētes in doctrina ei⁹
admirabātur dicentes. Unde
huic hec omnia et que eſt ſapi
entia que data eſt ei et virtu=
tes tales que p manus eius ef
ficiūtur. Nōne iſte eſt fabri fi
lius marie· frater iacobi et io
ſeph et iude ⁊ ſymonis? Nōne
et ſorores ei⁹ hic nobiſcū ſūt
et ſcandalibātur in illo. Et di
cebat eis iheſus. Quia nō eſt
pph̄eta ſine honore niſi in pa=
tria ſua ⁊ in cognatione ſua.
Et nō poterat ibi v̄tutē ullam
facere· niſi paucos infirmos

impoſitis manibꝫ curauit·et
mirabatur ꝓpter incredulita=
tem illoꝝ. Dominica tercia.

Adorate deum oēs angeli eius
audiuit ⁊ letata eſt ſyon ⁊ ex
ultauerunt filie iude· ps Dñs re=
gnauit exultet terra. Oratio

Omñs ſempiterne deuſ·infir
mitatē noſtrā ꝓpicius re
ſpice atꝫ ad ꝓtegendū nos dex
terā tue maieſtatis extende· P
Lcō epl'e beati pauli apli Ad
romanos·xij

Frēs. Noli
te eſſe prudentes apud
voſmetipſos nulli malū ꝓ ma
lo reddentes. Prouidētes bo=
na nō tantū corā deo·ſed etiā
corā oīmibꝫ hoibus·ſi fieri po
teſt qđ ex vobis eſt· cū oīmibꝫ
hominibꝫ pacē habētes·non
voſmetipſos defendentes·frēs
kmi·ſꝫ date locū ire. Scriptū
eſt enī·michi vindicta ⁊ ego re
tribuā dicit dñs. Sed ſi eſurie
rit inimicus tu⁹· ciba illū. Si
ſitit potū da illi·hoc enī facieſ
carbones ignis cōgeres ſuper
caput ei⁹. Noli vinci a malo
ſed vince in bono malū. Gꝛ

Timebūt gētes nomē tuū dñe et
oēs reges terre gloriā tuā· Vſ
Qm edificauit dñs ſyon ⁊ videbitur in
maieſtate ſua. Alla ṽ Dñs reg=
nauit exultet terra letentur inſule
multe· Scđm matheum·viij.

In illo tpe. Cū deſcendiſſet ihe
ſus de mōte·ſecute ſūt eū turbe
multe. Et ecce leproſus veni=
ens·adorabat eū dicens. Dñe
ſi vis potes me mūdare· Et ex
tendens iheſus manū tetigit
eū dicēs·Uolo mūdare. Et cō
feſtim mūdata eſt lepra eius.
Et ait illi iheſus. Uide nemini
dixeris. Sed vade oſtēde te ſa=
cerdoti ⁊ offer munus qđ pce=
pit moyſes in teſtimoniū illiſ
Cū aūt introiſſet capharnaū
acceſſit ad eū centurio rogās
eū et dicēs. Dñe·puer me⁹ ia=
cet in domo mea paliticus et
male torquetꝛ. Et ait illi ihūs.
Ego veniā ⁊ curabo eū· Et rñ=
dens cēturio ait. Dñe nō ſum
dign⁹ ut intres ſub tectū meū
ſed tantū dic verbo et ſanabitꝛ
puer meus· Nā et ego hō ſum
ſub poteſtate ꝯſtitutus habēs
ſub me milites. Et dico huic
vade ⁊ vadit·alij veni ⁊ venit
et ſeruo meo fac hoc et facit.
Audiēs aūt ihūs miratus eſt
et ſequētibꝫ ſe dixit. Amē dico
voƀ· nō inueni tantā fidē in
iſrl'. Dico enī voƀ ꝙ multi ab
oriēte ⁊ occidēte venient· et recū=
bent cum abrahā ⁊ yſaac ⁊ ia
cob in regno celoꝝ· Filij aūt re
gni eicientꝛ in tenebras exterio
res·ibi erit fletus ⁊ ſtridor den=
tiū. Et dixit ihūs cēturioni·va
de et ſicut credidiſti fiat tibi· Et
ſanatus eſt puer in illa hora·
Dextera dñi fecit virtutē Offꝛ

dextera dñi exaltauit me nõ mori-
ar ſed viuã ꝛ narrabo opa dñi.
Hec hoſtia q̄s dñe emũ Secr̄
det nr̄a delicta· et ad ſacrificiũ
celebrandũ ſubditoꝝ tibi cor
pora mẽteſq3 ſanctificet. Cõ.
Mirabãtur oẽs de his q̃ pcedebãt
de ore dei Cõpleñ· Quos tãtis
dñe largiris vti miſterijs q̄s:
ut effectib3 eorũ nos veraciter
aptare digneris. Per Dñica
Deus qui quarta Orõ·
nos in tãtis periculis cõ
ſtitutos p hũana ſcis fragili-
tate nõ poſſe ſubſiſtere· da no
bis q̄s ſalutẽ mẽtis ꝛ corporiſ.
ut ea q̃ p pctĩs nr̃is patimur·
te adiuuãte vincamus. Per.
Lcõ epl'e bt̃i pauli apl'i Ad ro
Frẽs. Nemini mañ·xiij·
quicq̃3 debeatis· niſi ut in
vicẽ diligatis. Qui enĩ diligit
pximũ ſuũ legẽ impleuit. Nã
nõ adulterabis· nõ occideſ· nõ
furaberis· nõ falſũ teſtimoniũ
dices· nõ ꝯcupiſces rem proxi
mi tui. Et ſi qd̃ eſt aliud man
datũ in hoc verbo inſtaurat̃.
Diliges pximũ tuũ ſic teipm̃.
Dilectio pximi malũ nõ opa
tur. Plenitudo ergo legis ẽ di
lectio. Scd̃m matheũ·viij·
IN illo tpe. Aſcendẽte iheſu in
nauiculã ſecuti ſũt eũ diſcipu
li ei⁹. Et ecce motus magnus
factus ẽ in mari ita ut nauicu
la operiret̃ fluctib3· Erat aũt il
lis vẽtus cõtrarius. Ipe vero
dormitabat· Et acceſſerũt diſ-
cipuli ei⁹ ꝛ ſuſcitauerũt eũ di
cẽtes. Dñe· ſalua nos perim⁹.
Et dicit eis. Quid timidi eſtiſ
modice fidei? Tũc ſurgẽs ihũs
imperauit ventis ꝛ mari· et fa-
cta eſt trãquillitas magna in
mari. Porro oẽs mirabãtur
dicẽtes. Qualis eſt hic? q2 ven
ti ꝛ mare obediũt ei. Secre.
Concede q̄s oṗs deus: ut hu-
ius ſacrificij munus oblatũ·
fragilitatẽ nr̃a3 ab omni ma
lo purget ſemp ꝛ muniat. P·
Munera tua nos deus Cõplñ
a delectationib3 terrenis expe-
diãt· ꝛ celeſtib3 ſp inſtruãt ali
mẽtis. P Dñica vacãs Orõ
Familiã tuã q̄s dñe cõti-
nua pietate cuſtodi· ut q̃
in ſola ſpe grẽ celeſtis innititur
tua ſp ptectione muniat̃. P·
Lcõ epl'e bt̃i pauli apl'i Ad co
Frẽs. Induite loceñ·iij·
vos ſic electi dei ſancti· et
dilecti viſcera miſericordie· be
nignitatẽ· hũilitatẽ modeſtiã·
patientiã ſupportãtes inuicẽ·
donãtes vobiſmetipis. Si q̄s
aduerſus aliquẽ habet quere
lã ſicut et deus donauit nobis
ita ꝛ vos. Sup oĩa aũt hec ca
ritatẽ habentes qd̃ eſt vinculũ
pfectionis. Et pax dei exultet ĩ
cordib3 vr̃is in qua et vocati
eſtis ĩ vno corpe ꝛ grati eſtote

Verbū xp̄i habitet in vobis
abūdāter· in oī ſciētia docētes
et cōmonētes voſmetip̄os· in
pſalmis et cāticis ſpiritalibꝫ
in gratia cantātes et pſallen=
tes in cordibꝫ vr̄is dn̄o. Om̄e
quodcūqꝫ facietis ī verbo aut
in opere oīa in noīe dn̄i iheſu
xp̄i facite· grās agentes deo et
patri. P ihm̄ xp̄m dn̄m nr̄m.
In illo tpe· Scd̄m matheū· xj·
Reſpiciens ihūs dixit. Cōfite=
or tibi pater dn̄e celi ⁊ terre· qꝛ
abſcōdiſti hec a ſapientibꝫ et
prudentibꝫ ⁊ reuelaſti ea puu
lis. Ita pater· qm̄ ſic placitū
fuit ante te. Oīa michi tradi=
ta ſūt a pr̄e meo. Et nemo no
uit filiū niſi pater· neqꝫ q̄s no
uit patrē niſi fili⁹· ⁊ cui volue=
rit filius reuelare. Venite ad
me oēs qui laboratis ⁊ onera
ti eſtis ⁊ ego reficiā vos. Tol=
lite iugū meū ſup vos ⁊ diſci=
te a me qꝛ mitis ſum et hūilis
corde· et inuenietis requiē aīa=
bus vr̄is. Iugū eni meū ſua=
ue eſt· et onus meū leue. Secr·
Hoſtias tibi dn̄e placationiſ
offerim⁹· ut et delicta nr̄a miſe
ratus abſoluas· ⁊ nutātia cor
da tu dirigas. P· Cōplen̄·
Om̄s oīps deus· ut illius ſalu
taris capiam⁹ effectū cuius p
hec miſteria pign⁹ accepim⁹.
Dn̄ica vacans Oratio·
Conſerua pp̄l'm tuū deus ⁊
tuo noī fac deuotū· ut diuinis
ſubiectus officijs· et tpalia vi
riliter regat· et eterna dona p=
cipiat. P. Secr. Hec nos ob
latio q̄s dn̄e mūdet et renouet
et gubernet ⁊ ptegat. P. Cōpl'
Celeſtibus nos dn̄e paui=
ſti delicijs· q̄s: ut ſp eadē p que
veraciter viuim⁹ appetamus
Dn̄ica in ſeptuageſima P.
Circūdederūt me gemitus
mortis dolores inferni cir
cūdederūt me ⁊ in tribu=
latōne inuocaui dn̄m ⁊ exaudiuit
de tēplo ſancto ſuo vocē meā· Ps
Diligam te dn̄e virtus mea dn̄s
firmamentū meū et refugiū meū.
Preces nrās q̄s dn̄e Oro
clemēter exaudi· ut q̄ iu=
ſte p pccīs nr̄is affligimur· p
tui noīs gl'a miſericorditer li
beremur. Per. Lectio epiſto=
le beati pauli apl'i Ad corin=
Fr̄es. Neſcitis theos· j· ix
q̄ hij qui in ſtadio cur=
rūt oēs quidē currūt· ſed vn⁹
accipit brauiū. Sic currite ut
cōprehēdatis. Oīs eni q̄ in a=
gone ꝯtendit ab om̄ibꝫ ſe ab
ſtinet. Et illi quidē ut corrupti
bilē coronā accipiāt· nos aūt
incorruptā. Ego igit̄ ſic cur=
ro nō quaſi in incertū. Sic pu
gno nō q̄ſi aerē verberās· ſed
caſtigo corpus meū ⁊ in ſerui
tutē redigo· ne forte cū alijs p̄
dicaueri· ip̄e reprobus efficiar

Nolo eni̅ vos ignorare fr̄es·
q̄m patres nr̄i omnes ſub nu
be fuerūt·et omnes mare trā=
ſierūt·et omnes in moyſe ba=
ptiſati ſunt in nube et in mari·
Et omnes eandē eſcā ſpirita=
lem māducauerūt·⁊ oēs eun=
dem ſpiritalē potum biberunt.
Bibebant autē de ſpirituali cō
ſequente eos petra. Petra au=
tem erat xp̄s Gr̄. Adiutor in
opportunitatibꝫ in tribulatione ſpe
rent in te qui nouerunt te quoniā
nō dereliquis querentes te dn̄e·
℣ Quoniā nō in finē obliuio erit
pauperis patientia pauperū non
peribit ineternū exurge dn̄e ut nō
ꝑualeat homo· Tractus.
De profundis clamaui ad te do=
mine dn̄e exaudi vocem meam· ℣
Fiant aures tue intendētes in vo
cem deprecationis mee ℣ Si iniqui
tates obſeruaueris dn̄e dn̄e quis
ſuſtinebit· ℣ Quia apud te pro=
piciatio eſt et ꝓpter legem tuā ſuſti
nui te dn̄e· Scd̄m Matheū·xx·
In illo tp̄e. Dixit iheſus diſci=
pulis ſuis parabolā hanc. Si
mile eſt regnū celorū homini
patrifamilias qui exijt primo
mane cōducere operarios in
vineā ſuā. Conuentione autē
facta cū operarijs ex denario
diurno·miſit eos in vineā ſu=
am. Et egreſſus circa horā ter
ciam·vidit alios ſtātes in fo=
ro ocioſos et dixit eis. Ite et
vos in vineā meā·⁊ qd̄ iuſtū
fuerit dabo vobis. Illi autē
abierūt. Iterū autem exijt cir
ca ſextam et nonā horam ⁊ fe
cit ſimiliter. Circa horam vero
vndecimā exijt et inuenit ali=
os ſtantes· et dicit illis. Quid
hic ſtatis tota die ocioſi? Di=
cūt ei. quia nemo nos cōduxit
Dicit illis. Ite ⁊ vos in vineā
meā. Cum autē ſero factū eſ=
ſet. Dicit dn̄s vinee procura=
tori ſuo. Voca operarios·⁊ red
de illis mercedē incipiēs a no=
uiſſimis vſqꝫ ad primos. Cū
veniſſent ergo qui circa vnde
cimā horam venerant·accepe
rūt ſingulos denarios·Veniē
tes autē et primi arbitrati ſūt
ꝙ plus eſſent accepturi. Acce=
perūt autē et ipī ſingulos de=
narios. Et accipientes mur=
murabant aduerſus patrēfa
milias dicentes. Hij nouiſſi=
mi vna hora fecerūt·et pares
illos nobis feciſti·qui portaui
mus pondus diei et eſtus. At
ille reſpondens vni eoꝝ dixit.
Amice·non facio tibi iniuriā·
Nonne ex denario conueniſti
mecum? Tolle qd̄ tuū eſt ⁊ va
de. Volo autem et huic nouiſ
ſimo dare ſicut et tibi. An nō
licet michi facere qd̄ ego volo
An oculus tuus nequā eſt· qꝛ
ego bonus ſū. Sic erūt nouiſ=
ſimi primi·et primi nouiſſimi

Multi enim ſunt vocati· pau-
ci vero electi. Offi. Bonum eſt
confiteri domino et pſallere nomi-
ni tuo altiſſime. Secretum
Muneribus noſtris queſu-
mus domine p̄cibuſqꝫ ſuſcep
tis· ⁊ celeſtibus nos mūda mi
ſterijs· et clementer exaudi· P
Illumina faciem tuā ſuper Cō.
ſeruū tuū ⁊ ſaluū me fac in tua mi
ſericordia dn̄e nō confundar quo-
niam inuocaui te· Cōplenda·
Fideles tui deus ꝑ tua dona
firmentur· ut eadem et ꝑcipi-
endo requirant· et querendo ſi
ne fine ꝑcipiant· P. Officia
quarte et ſexte ferie require in-
fra ante quaſdam ſpeciales
miſſas Dn̄ica in ſexageſima
Exurge quare obdormis
domine exurge et ne repel
las in finem quare facie̅
tuā auertis obliuiſceris tribulatō
nis noſtre adheſit in terra venter
noſter exurge dn̄e adiuua nos ⁊ li
bera nos· ps Deus auribus no-
ſtris audiuimus patres noſtri an
nunciauerūt nobis· Oratio
Deus qui conſpicis· quia
ex nulla noſtra actione
confidimus· concede ꝓpicius:
ut contra omnia aduerſa do-
ctoris gentiū protectione mu
niamur. Per Ad corinthios
Fratres. Libenter ·ij·xj·
ſuffertis inſipie̅tes· cū ſi
tis ipſi ſapie̅tes. Suſtinetiſ eni

ſi quis vos in ſeruitute̅ redi-
git· ſi quis deuorat· ſi quis ac
cipit· ſi quis extollitur· ſi quis
vos in faciem cedit. Scd̄m ig
nobilitate̅ dico· quaſi nos in
firmi fuerimus in hac parte.
In quo quis audet in inſipie̅
tia dico: audeo et ego. Hebrei
ſunt et ego· iſrahelite ſunt et
ego. Semen abrahe ſūt ⁊ ego
Miniſtri xp̄i ſūt ⁊ ego. Ut mi-
nus ſapiens dico· plus ego.
In laboribꝫ plurimis· in car-
ceribꝫ abūdantius· in plagis
ſupra modū· in mortibus fre
quenter. A iudeis quinquies
quadragenas vna minꝰ ac-
cepi. Ter virgis ceſus ſum· ſe
mel lapidatus ſum· ter nau-
fragiū feci· nocte ac die in pro
fundo maris fui· in itineribꝫ
ſepe· ꝑiculis fluminū· ꝑicu-
lis latronū· ꝑiculis ex gene-
re· ꝑiculis ex gentibꝫ· ꝑicu-
lis in ciuitate· ꝑiculis in ſoli
tudine· ꝑiculis in mari· ꝑeri-
culis in falſis fratribꝫ. In la
bore et erūna· in vigilijs mul-
tis. In fame et ſiti· in ieiunijs
multis. In frigore ⁊ nuditate
Preter illa q̄ extrinſecus ſunt
inſtātia mea quotidiana ſol-
licitudo omniū eccleſiarum.
Quis infirmatur et ego non
infirmor? Quis ſcandaliſa-
tur et ego nō vror? Si gloria-
ri oportet· q̄ infirmitatis mee

ſunt gloriabor. Deus et pater
domini nr̄i iheſu xp̄i ſcit qui ē
benedictus in ſecula quod nō
mentior. Damaſci prepoſitus
gentis arethe regis. cuſtodie=
bat ciuitatē damaſcenorū ut
me cōprehenderet. Et per fene=
ſtram in ſporta dimiſſus ſum
per murū. et ſic effugi manus
eius. Si gloriari oportet. non
expedit quidem. Veniā autem
ad viſiones ⁊ reuelationes do
mini. Scio hominē in xp̄o an
te ānos quatuordecim. ſiue in
corpore ſiue extra corpus. ne=
ſcio deus ſcit raptum huiuſce=
modi. uſq; ad terciū celū. Et
ſcio huiuſmodi hominē ſiue
in corpe ſiue extra corpus. ne=
ſcio deus ſcit. quoniā raptus
eſt in paradiſum. ⁊ audiuit ar
chana verba que nō licet ho=
mini loqui. Pro huiuſmodi
gloriabor. pro me autē nichil
niſi in infirmitatibus meis.
Nā et ſi voluero gloriari: nō
ero inſipiens. Veritatē enim
dicam. parco autē ne quis me
exiſtimet ſupra id qđ videt in
me: aut audit aliquid ex me.
Et ne magnitudo reuelatio=
nū extollat me. datus ē michi
ſtimulus carnis mee angelus
ſathane ut me colaphiſet.
Propter quod ter dn̄m roga
ui. ut diſcederet a me. Et dixit
michi. Sufficit tibi gr̄a mea.
Nam virtus in infirmitate p
ficitur. Libenter igitur gloria
bor in infirmitatibus meis. ut
inhabitet in me virtus xp̄i.
Sciant gentes quoniam Gr
nomen tibi deus tu ſolus altiſſi=
mus ſuper omnem terram. v̄ De
us meus pone illos ut rotam et ſi=
cut ſtipulam ante faciem venti.
Commouiſti dn̄e terrā Tractus
et cōturbaſti eam. v̄ Sana cōtri=
tiones eius quia mota eſt. v̄ Ut
fugiant a facie arcus ut liberen=
tur electi tui.

Secundum Lucam. viij.

In illo tempore. Cū tur=
ba plurima cōueniret. et
de ciuitatibus properarent ad
iheſum. Dixit p ſimilitudinē.
Exijt qui ſeminat ſeminare ſe
men ſuum. Et dum ſeminat.
aliud cecidit ſecus viam et cō
culcatum eſt. ⁊ volucres celi co
mederunt illud. Et aliud ceci=
dit ſupra petram. et natum
aruit. quia non habebat hu=
morē. et aliud cecidit inter ſpi
nas. ⁊ ſimul exorte ſpine ſuffo
cauerunt illud. Et aliud ceci=
dit in terram bonam. ⁊ ortum
fecit fructum centuplum. Hec
dicens clamabat. Qui habet
aures audiēdi audiat. Inter
rogabāt autē eum diſcipuli
eius. Que eſſet hec parabola?

Quibꝫ ipſe dixit· vobis datū
eſt noſſe miſterium regni dei.
Ceteris autē in parabolis· ut
videntes nō videāt· et audien=
tes nō intelligant. Eſt aūt hec
parabola. Semen eſt verbum
dei. Qui autē ſecus viam· hij
ſunt qui audiūt verbū dei. De
inde venit dyabolus· et tollit
verbū de corde eoꝝ· ne creden=
tes ſalui fiant. Nā qui ſupra
petram· qui cū audierunt cum
gaudio ſuſcipiūt verbum. Et
hij radices non habent· qꝛ ad
tempus credunt· ⁊ in tempoꝛe
temptationis recedūt· Qđ in
ſpinis cecidit· hij ſunt· qui au=
dierūt et a ſollicitudinibꝫ ⁊ di
uitijs et voluptatibꝫ vite eun
tes ſuffocantur· ⁊ nō referunt
fructū. Qđ aūt in terrā bonā
hij ſunt qui in corde bono ⁊ op
timo· audientes verbū retinēt
et fructū afferūt in patientia.
Perfice greſſus meos in Offr̄
ſemitis tuis ut nō moueantur ve
ſtigia mea inclina dn̄e aurem tuā
et exaudi verba mea mirifica mi=
ſericordias tuas qui ſaluos facis
ſperantes in te dn̄e· Secre·
Oblatū tibi dn̄e ſacrificiū vi
uificet nos qs̄ ſemp et mu=
niat· P· Cō· Introibo ad alta
re dei ad deū qui letificat iuuentutē
Supplices te ro Cōplā· meā·
gamus ops̄ deꝰ· ut quos tuis
reficis ſacramētis· tibi etiam

placitis moribꝫ dignanter de
ſeruire cōcedas· Per·
Officia quarte ⁊ ſexte ferie re
quire infra ante ſpeciales miſ
ſas· Dn̄ica in quinqͣgeſima
Esto michi in deū ꝓtectorē
et in locum refugij ut ſal
uū me facias quoniā fir
mamentū meū et refugiū meū es
tu et propter nomen tuū dux mi=
chi eris et enutries me· ps In te
dn̄e ſperaui nō cōfundar ineternū
in iuſticia tua libera me Oratio
Preces nr̄as qs̄ dn̄e cle=
menter exaudi· atqꝫ a pec
catoꝝ noſtroꝝ vinculis abſo
lutos· ab omni nos aduerſita
te cuſtodi. P. Lc̄o epl'e beati
pauli apl'i Ad corinthi· j· xiij·
Fratres. Si linguis ho=
minū loquar et angelo
rum· caritatē autem nō habeā
factus ſum velut es ſonans·
aut cimbalū tinniens. Et ſi ha
buero propheciā· et nouerim
miſteria omnia· et omnē ſci=
entiā. Et ſi habuero omnē fi=
dem· ita ut montes transferā·
caritatē autē nō habeā nichil
ſum· Et ſi diſtribuero in cibos
pauperum omnes facultates
meas· et ſi tradidero corpus
meum ita ut ardeam· caritatē
autē non habuero nichil mi=
chi prodeſt· Caritas patiens
eſt· benigna eſt· Caritas non
emulatur· nō agit perperam·

Non inflatur· non eſt ambi=
cioſa· nõ querit que ſua ſunt.
Nõ irritatur· nõ cogitat ma=
lum. Non gaudet ſup iniqui=
tate· cõgaudet autem veritati·
Oĩa ſuffert· oĩa credit· oĩa ſu
ſtinet. Caritas nũquã excidit.
ſiue ꝓphetie euacuabunt̃· ſiue
lingue ceſſabunt· ſiue ſciencia
deſtruetur. Ex pte enĩ cognoſci
mus· et ex pte ꝓphetamus. Cũ
aũt venerit qđ pfectũ eſt· eua
cuabit̃ qđ ex pte eſt. Cũ eſſem
puulus loquebar ut puulus.
ſapiebã ut puulus· cogitabã
ut puulus. Quãdo aũt factuſ
ſum vir· euacuaui ea q̃ erãt p
uuli. Uidemꝰ enĩ nũc p ſpecu=
lũ in enigmate· Tũc aũt facie
ad faciẽ videbimꝰ. Nũc ꝯgno
ſco ex pte· tũc autẽ cognoſcã
ſicut ⁊ cognitus ſũ. Nũc autẽ
manẽt fides ſpes caritas· hec
tria. Maior autẽ hoꝝ eſt cari=
Tu es deus qui facis Grꝉ tas·
mirabilia ſoluſ notã feciſti in gẽti
bus virtutẽ tuã· ℣ Liberaſti i bra
chio tuo pplm tuũ filios iſrl̃ et io=
ſeph· Tractꝰ· Iubilate deo oĩs
terra ſeruite dño in leticia intrate
in cõſpectu eius in exultatione· ℣
Scitote qm̃ dñs ipe eſt deus· ℣
Ipe fecit nos et non ipi nos· ℣
Nos aũt pplˀs eius ⁊ oues paſcue
eius· Scdm lucam· xviij·
In illo tpe· Aſſumpſit iheſus
duodecim diſcipulos ſuos· Et
ait illis· Ecce aſcendimꝰ ihe=
roſolimã ⁊ cõſũmabũtur oĩa
que ſcripta ſũt p ꝓphetas de fi
lio hoĩs· Tradet̃ enĩ gentibꝫ ⁊
illudet̃· ⁊ flagellabit̃ et cõſpuet̃
Et poſtq̃ꝫ flagellauerint occi=
dent eũ et tercia die reſurget.
Et ipi nichil hoꝝ intellexerũt
et erat verbũ iſtud abſcondi=
tũ ab eis· ⁊ nõ intellexerũt que
dicebãtur· Factũ eſt aũt cũ ap
propĩquaret iericho· cecuſ qui
dã ſedebat ſecus viã mendi=
cans. Et cũ audiret turbã p̃te
reuntẽ· interrogabat qđ hoc
eſſet. Dixerũt aũt ei q̃ iheſus
nazarenus trãſiret. Et clama
uit dicẽs. Iheſu fili dauid mi
ſerere mei. Et qui p̃ibãt incre
pabãt eũ ut taceret. Ipe vero
multo magis clamabat. Fili
dauid miſerere mei· Stãs aũt
iheſus iuſſit illũ adduci ad ſe
Et cũ appropĩquaſſet interro
gauit illũ dicẽs· Quid tibi viſ
faciã? At ille dixit. Dñe ut vi=
deam. Et dixit illi ihũs. Reſpi
ce· fides tua te ſaluũ fecit· et cõ=
feſtim vidit· ⁊ ſequebat̃ eũ ma
gnificãs deũ. Et oĩs plebs ut
vidit dedit laudem deo· Offꝫ
Benedictus es dñe doce me iuſti=
ficationes tuas benedictus es dñe
doce me iuſtificationes tuas in la
bijs meis ꝓnũciaui oĩa iudicia
oris tui· Secretũ· Hec hoſtia
queſumus domine emundet

noſtra delicta· et ad ſacrificiũ
celebrandũ ſubditoꝝ tibi coꝛ=
pora menteſqꝫ ſanctificet. P·
Manducauerũt et ſaturati Cō·
ſut nimis ⁊ deſideriũ eoꝝ attulit eiſ
dñs nõ ſũt fraudati a deſiderio ſuo
Oms ops deus ut qui Cõplñ
celeſtia alimẽta ꝑcepimus· ꝑ
hec cõtra oĩa aduerſa munia
mur. P· Feria quarta in ca=
pite ieiunij ante proceſſionẽ·
Exaudi nos dñe qm̃ beni=
gna eſt miſericoꝛdia tua
ſecũdũ multitudinẽ mi=
ſerationũ tuarũ reſpice nos dñe:
Ps Saluũ me fac deus qm̃ ĩtraue
rũt aque uſqꝫ ad animã meã.
Oremus Flectamus genua.
Concede nobͣ dñe Oratio
preſidia militie xp̄iane
ſanctis ĩchoare ieiunijs· ut cõ
tra ſpiritales nequitias pug=
naturi cõtinentie muniamur
auxilijs. Leuate P dñm. Ad
uxta ueſti ꝓceſſionẽ antipho·
bulũ et altare ploꝛabãt ſacerdotes
et leuite miniſtri dñi et dicent pce
dñe pce ꝑplo tuo et ne diſſipes oꝛa
clamantiũ ad te dñe· Bñdictio
ſuper cineres· Adiutoꝛiũ noſtrũ
in noĩe dñi· Qui fecit celũ et terrã.
Dñs vobiſcũ· Et cũ ſpũ tuo Oro
Oĩs ſempiterne deus· pce
metuẽtibus te· ꝓpiciare
ſupplicantibꝫ ⁊ mittere digne
ris ſanctũ angelũ tuũ de celis·
qui bene ✠ dicat ⁊ ſancti ✠ fi
cet cineres iſtos· ut ſint reme=
diũ ſalubre oĩbus nomen
tuũ ſanctũ hũiliter implorãti
bus· ac ſemetĩpos ꝑ cõſciẽtia
delictoꝝ ſuoꝝ accuſantibꝫ atꝫ
ante conſpectũ diuine potentie
tue· facinoꝛa ſua deploꝛãtibꝫ·
uel ſereniſſimã pietatem tuã
ſuppliciter obnixeqꝫ flagitan=
tibꝫ· preſta q̃s ꝑ inuocationẽ
ſanctiſſimi nomĩs tui· ut qui
eos ſup ſe aſpſerint ꝓ redem=
ptĩone pccõꝝ coꝛpis ſanitatẽ
et aĩe medelã ꝑcipiant. P do·
Deus qui hu Alia Oratio
miliatione flecteris ⁊ ſa=
tiſfactione placaris· aurẽ tue
pietatis inclina p̃cibꝫ noſtris
et capitibꝫ ſeruoꝝ tuoꝝ huiꝰ
cineris aſpſione attactis effũ
de ꝓpiciꝰ gratiã tue benedictio
nis· ut eos in ſpũ ꝯpũctionis
repleas· ⁊ que iuſte poſtulaue=
rint· efficaciter tribuas ⁊ cõceſ
ſa ſtabilitate intacta manere
decernas. P· Alia Oratio
Oĩps ſempiterne deus· qui
niniuitis in cinere et cili
cio penitentibꝫ indulgẽtie tue
remedia p̃ſtiſti· cõcede ꝓpicius:
ut ſic eos imitemur habitu·
quatenus venie ꝓſequamur
obtentũ. P· Antiphona
Immutemur habitu ⁊ cinere et
cilicio· ieiunemus ⁊ ploꝛemus an
te dominum quia multum miſeri=
coꝛs eſt dimittere peccata noſtra

deus noſter. ℣ Juxtã veſtibu-
lũ. ut ſupra ℟ Emendem⁹ i me.
℟ Tribularer. ℟ Paradiſi por.
Jmponens ſup capita populi
Memento hõ qȝ cineres dic.
cinis es et in puluerẽ reuerte-
Miſereris Introitus ris.
oim dñe et nichil odiſti eoꝝ
que feciſti diſſimulans pcc̃a hoim
ꝓpter penitentiã ⁊ pcens illis qȝ tu
es dñe deus noſter. ps Miſerere
mei dñe miſerere mei qm̃ in te cõ-
fidit anima mea. Oratio
Pr̃a q̃s dñe fidelibȝ tuis.
ut ieiunioꝝ veneranda
ſolẽnia ⁊ cõgrua pietate ſuſci
piãt. ⁊ ſecura deuotione pcur-
rant. Lectio iohelis ꝓphete. ij.
Hec dicit dñs. Conuertimĩ
ad me in toto corde vr̃o.
in ieiunio ⁊ fletu et planctu. et
ſcindite corda vr̃a et nõ veſti-
mẽta veſtra. Et cõuertimĩ ad
dñm deũ vr̃m. qȝ benign⁹ ⁊ mi
ſericors eſt. patiẽs ⁊ multũ mi
ſericors. ⁊ p̄ſtabilis ſup mali-
cia. Quis ſcit ſi cõuertatur et
ignoſcat deus ⁊ relinquat poſt
ſe benedictionẽ. Sacrificiũ ⁊ li
bamen dño deo noſtro. Ca-
nite tuba in ſyon. ſanctificate
ieiuniũ. vocate cetũ. cõgrega-
te populũ. ſanctificate eccleſiã.
coadunate ſenes. ꝯgregate p
uulos ⁊ ſugẽtes vbera. Egredi
atur ſponſus de cubili ſuo. et
ſponſus de thalamo ſuo. In-
ter veſtibulũ et altare plora-
bãt ſacerdotes. miniſtri dñi ⁊ di
cent. Parce dñe pce pp̃lo tuo.
et ne des hereditatẽ tuã in op-
probriũ. ut non dñent eis na
tiones. Quare dicũt in pp̃lis
vbi eſt de⁹ eoꝝ. Zelatus ẽ dñs
terrã ſuã. ⁊ pepcit pp̃lo ſuo. Et
rñdit dñs ⁊ dixit pp̃lo ſuo. Ec-
ce ego mittã vobꝭ frumentũ et
vinũ ⁊ oleũ et replebimĩ in eiſ
Et nõ dabo opprobriũ in gẽti-
bus. Dicit dñs oĩps. Gr̃ Miſe
rere mei deus miſerere mei qm̃ in
te cõfidit aĩa mea. ℣ Miſit de celo
et liberauit me dedit in opprobriũ
cõculcantes me. Tractus Dñe
nõ ſcdm pcc̃a noſtra facias nobiſ
neqȝ ſcdm iniquitates noſtras re-
tribuas nobis. ℣ Dñe ne memi-
neris iniquitatũ noſtraꝝ ãtiqua-
rũ cito anticipent nos miſericordie
tue qȝ paupes facti ſumus nimis.
℣ Adiuua nos deus ſalutaris no
ſter ⁊ ꝓpter gloriã noĩs tui dñe libe
ra nos ⁊ ꝓpicius eſto pcc̃is noſtris
ꝓpter nomen tuũ. Scdm
In illo tpe. Dixit mathẽu. vj.
iheſus diſ. ſuis. Cũ ieiunatis
nolite fieri ſic ypocrite triſtes.
Exterminant enĩ facies ſuas
ut appareãt corã hoĩbus ieiu
nãtes. Amẽ dico vobꝭ. receperũt
mercedẽ ſuam. Tu autẽ cum
ieiunas vnge caput tuum et
faciem tuam laua. ne videa-
ris ab hominibus ieiunans.

Sed patri tuo qui eſt in ab=
ſcōdito· Et pater tuus qui vi
det in abſcondito reddet tibi.
Nolite theſauriſare vob̄ the=
ſauros in terra· vbi erugo et
tinea demolitur· ⁊ vbi fures ef
fodiūt ⁊ furātur. Theſauriſa
te autē vobis theſauros in ce
lo· vbi nec erugo nec tinea de=
molitur· ⁊ vbi fures non effo=
diunt nec furātur. Vbi enī eſt
theſaurus tuus· ibi eſt et cor
tuū. Offer. Exaltabo te dn̄e qm̄
ſuſcepiſti me nec delectaſti inimicoſ
meos ſup me dn̄e clamaui ad te ⁊
ſanaſti me· Secre. Hac nos
qs̄ dn̄e his muneribꝫ offerē
dis cōuenienter aptari· quibꝫ
ip̄ius venerabilis ſacramēti
venturū celebramus exordiū
P. p̄fatio Qui corpali ieiu.
Qui meditabitur in lege Com.
dn̄i die ac nocte dabit fructū ſuū i
in tp̄e ſuo· Percepta
nobis dn̄e p̄beant ſacramēta
ſubſidiū· ut et tibi grata ſint
nr̄a ieiunia· ⁊ nob̄ pficiāt ad
medelā· Po. Inclinate capita
vr̄a deo· Oremus. Inclinātes
ſe dn̄e maieſtati tue ppiciatus
intende· ut qui diuino munere
ſunt refecti celeſtibꝫ ſemp mu
niātur auxilijs· P. Feria· v·
Cum clamarē ad dn̄m exau=
diuit vocē meā ab hijs qui
appropinquant michi et hūiliauit
eos qui eſt ante ſecula ⁊ manet ine
ternū iacta cogitatū tuū in dn̄o et
ip̄e te enutriet. Ps. Exaudi deus ora
tionē meā et ne deſpexeris depreca
tionē meā· Oratio
Deus qui culpa offenderis
penitentia placaris· p̄ces
populi tui ſupplicātis ppicius
reſpice· ⁊ flagella tue iracūdie
que p pccīs nr̄is meremur cle
menter auerte. P. do. Lectio
In diebꝫ yſaie pphete· xxxviij·
illis. Egrotauit ezechias vſqꝫ
ad mortē· Et introiuit ad eū
yſaias filius amos ppheta. Et
dixit ei. Hec dicit dn̄s. Diſpo=
ne domui tue qꝛ morieris tu· ⁊
nō viues. Et cōuertit ezechiaſ
faciē ſuā ad parietē· et orauit
ad dn̄m et dixit. Obſecro dn̄e
memēto queſo qm̄o ambula=
uerim corā te in veritate et in
corde pfecto· ⁊ qđ bonum eſt in
oculis tuis fecerim. Et fleuit
ezechias fletu magno. Factū=
qꝫ eſt verbū dn̄i ad yſaiā di=
cens. Vade et dic ezechie. Hec
dicit dn̄s deus dauid pr̄is tui.
Audiui orationē tuā ⁊ vidi la
crimā tuā· Ecce ego adijciam
ſup dies tuos quīdecim ānos
et de manu aſſirioꝝ eruā te· et
ciuitatē iſtā ptegam eā· Dicit
dn̄s op̄s· Gr. Iacta cogitatū
tuum in dn̄o ⁊ ip̄e te enutriet· V.
Dū clamarem ad dn̄m exaudiuit
vocē meam ab his qui appropin=
quāt michi Sc̄dm matheū· vj

In illo tp̄e. Dixit ihesus diſci-
pulis ſuis. Cū oratis nō eritiſ
ſicut ypocrite qui amant in ſy
nagogis et angulis platearū
ſtantes orare. ut videātur ab
hominibꝫ. Amen dico vobis
receperūt mercedē ſuā. Tu au
tem cū oraueris intra in cubi
culum tuū. et clauſo oſtio ora
patrē tuū in abſcondito. ⁊ pa
ter tuus q̄ videt in abſcondito
reddet tibi. Orantes aūt noli-
te multū loqui ſicut ethnici fa
ciūt. Putāt enī q̄ in multilo-
quio ſuo exaudiātur. Nolite
ergo aſſimilari eis. ſcit enī pa
ter veſter quid opus ſit vobiſ
anteq̄ꝫ petatis eū. Offꝫ. Ad te
dn̄e leuaui animā meā deus meuſ
in te cōfido nō erubeſcam neqꝫ ir-
rideant me inimici mei etenim uni
uerſi qui te expectant nō cōfunden
tur. Secr̄. Sacrificijs p̄ſenti
bus dn̄e q̄s intende placatus.
ut et deuotioni nr̄e pficiant et
ſaluti. P. Cō. Acceptabis ſacri
ficiū iuſticie oblatōnes ⁊ holocau
ſta tūc imponēt ſup altare tuū dn̄e
Celeſtis doni benedi Cōpleñ.
ctione percepta ſupplices te dep̄-
camur oīp̄s deus. ut hoc idem
nobis ⁊ ſacramenti cauſa ſit
et ſalutis. P. Sup populū.
Parce dn̄e parce pp̄lo tuo. ut
dignis flagellationibꝫ caſti-
gatus. in tua miſeratione re-
ſpiret. P. Feria ſexta Intro.

Audiuit dn̄s et miſertus eſt
michi dn̄s factus eſt adiu-
tor meus. Ps. Exaltabo te dn̄e q̄m
ſuſcepiſti me nec delectaſti inimi-
cos meos ſuper me. Oratio
Inchoata ieiunia q̄s dn̄e be
nigno fauore proſequere. ut ob
ſeruantiā quā corporaliter ex
hibem⁹. mentibꝫ etiā ſinceris
exercere valeamus. P. dn̄m.
Lectio yſaie prophete. lviij.
Hec dicit dn̄s deus. Cla-
ma ne ceſſes. quaſi tuba
exalta vocē tuā. ⁊ annūcia po
pulo meo ſcelera eoꝝ. ⁊ domui
iacob pc̄ta eoꝝ. Me etenim de
die in diē querūt. et ſcire vias
meas volūt. quaſi gens que
iuſticiā fecerit. et que iudicium
dei ſui nō dereliquerit. Rogant
me iudicia iuſticie. appropin-
quare deo volūt. Quare ieiu-
nauimus ⁊ nō aſpexiſti. humi
liauimus aīas nr̄as ⁊ neſciſti
Ecce in die ieiunij vr̄i inuenit
volūtas vr̄a. et oēs debitores
vr̄os repetitis. Ecce ad lites et
cōtētiones ieiunatis ⁊ percutitiſ
pugno impie. Nolite ieiunare
ſic vſqꝫ ad hāc diē. ut audia-
tur in excelſo clamor vr̄. Nū-
quid tale eſt ieiuniū qd̄ elegi:
per diē affligere hoīem animā
ſuā? Nūq̄d cōtorquere q̄ſi cir
culū caput ſuū. ⁊ ſaccū et cine
rē ſternere? Nūq̄d iſtd̄ vocab
ieiuniū. ⁊ diē acceptabilē dn̄o

Nōne hoc eſt maius ieiuniū
quod elegi? Diſſolue colliga=
tiones impietatis· ſolue faſci=
culos deprimentes. Dimitte
eos qui cōfracti ſunt liberos· ⁊
omne onus eoꝝ diſrūpe· Fran
ge eſurienti panem tuū· et ege
nos vagoſqꝫ induc in domū
tuā. Cū videris nudū operi eū·
et carnē tuā ne deſpexeris· Tūc
erūpet quaſi mane lumen tuū
et ſanitas tua citius orietur.
Et anteibit faciem tuam iuſti
cia tua· et gloria dñi colliget
te. Tūc invocabis· ⁊ dñs exau
diet· clamabit et dicet. Ecce aſ
ſum. Quia miſericors ſum do
minu deus veſter· Gr. Unam
petij a dño hanc requirā ut inha=
bitem in domo dñi. ℣ Ut videam
volūtatem dñi et protegar a tēplo
ſancto ſuo. Scdm matheū· v·
In illo tpe. Dixit ihesus diſci=
pulis ſuis. Audiſtis qꝛ dictū ē
antiquis. Diliges proximum
tuū· et odio habebis inimicū
tuū. Ego autē dico vobis. Di
ligite inimicos veſtros· Bene
facite his qui oderūt vos· Et
orate pro pſequentibꝫ et calū
niantibꝫ vos· ut ſitis filij pa=
tris vr̄i qui in celis eſt· qui ſo=
lem ſuū facit oriri ſup bonos
et malos· et pluit ſup iuſtos ⁊
iniuſtos. Si enī diligitis eos
qui vos diligūt· quā mercedē
habebitis? Nōne et publicani
hoc faciūt? Et ſi ſalutaueritis
fratres veſtros tantum quid
aliud facitis? Nōne et publi=
cani hoc faciūt? Eſtote ergo p
fecti· ſicut et pater veſter cele=
ſtis perfectus eſt· Attendite ne
iuſticiā veſtrā faciatis coram
hominibꝫ ut videamī ab eis·
Alioquin mercedem nō habe=
bitis apud patrē veſtrū qui in
celis eſt· Cū ergo facis elemo=
ſinam· noli tuba canere ante
te ſicut ypocrite faciūt in ſyna=
gogis et in vicis· ut honorifi=
centur ab hominibus· Amen
dico vobis receperūt mercedē
ſuam. Te autē faciente elemo
ſinā· neſciat ſiniſtra tua quid
faciat dextera tua· ut ſit elemo
ſina tua in abſconſo. Et pa=
ter tuus qui videt in abſconſo
reddet tibi· Offr. Domine vivi
fica me ſcdm eloquiū tuū ut ſciam
teſtimonia tua· Secr· Sacri=
ficium dñe obſeruantie qua=
drageſimalis offerimus· pr̄a
qm̄s: ut tibi et mētes noſtras
reddat acceptas et cōtinentie
pmptioris nobis tribuat fa=
cultatem· P· Com. Seruite
dño in timore et exultate ei cū tre=
more apprehendite diſciplinam ne
pereatis de via iuſta· Compleñ·
Tribue nobis oīps deus: ut
dona celeſtia q̄ debito frequen
tamꝰ obſequio ſalutaria no=
bis iugiter ſentiamus. Per·

Spiritũ nobis dñe Cõpleñ.
tue caritatis infunde· ut quos
uno celeſti pane ſaciaſti· tua
facias pietate cõcoꝛdes. Per.
Quere dñe po= Sup ꝓpulũ.
pulũ tuũ· et ab omnibꝫ pctĩs
clementer emũda· qꝛ nulla ei
nocebit aduerſitas· ſi nulla
dominetur iniquitas. Per.
Sabbato Introitus Audiuit
dñs· per totum· Oratio
Obſeruationis huius an
nua celebritate letantes
qſ dñe· ut paſcalibꝫ actio=
nibꝫ inherentes· plenis eiꝰ ef=
fectibus gaudeamus. Per.
Lectio yſaie prophete· lviij·
Hec dicit dñs. Si abſtule=
ris de medio tui cathenã
et deſieris extendere digitũ· ꝛ lo
qui qđ nõ prodeſt. Cũ effuderiſ
eſurienti animã tuã· ꝛ animã
afflictã repleueris· oꝛietᷣ in te=
nebris lux tua· et tenebre tue
erũt ſicut meridies. Et requiẽ
dabit tibi dñs deus tuus ſem
per· et implebit ſplẽdoꝛibꝫ ani
mã tuã· et oſſa tua liberabit.
Et eris quaſi oꝛtus irriguus
et ſicut fons aquarũ: cuiꝰ nõ
deficient aque. Et edificabun
tur in te deſerta ſeculoꝝ. Fun=
damenta generationis et ge=
nerationis ſuſcitabis· Et vo=
caberis edificatoꝛ ſepiũ· cõuer
tens ſemitas iniquitatũ. Si
auerteris a ſabbato pedẽ tuũ
facere volũtatẽ tuã in die ſan
cto meo· ꝛ vocaberis ſabbatũ
delicatũ· et ſanctũ dñi gloꝛio=
ſum· ꝛ gloꝛificaueriſ eũ· Dum
nõ facis vias tuas· ꝛ nõ inue
nietur volũtas tua· ut loqua
ris ſermonẽ· tunc delectaberis
ſup dño· ꝛ ſuſtollã te ſup alti=
tudinẽ terre· et cibabo te here=
ditate iacob patris tui. Os e=
nim dñi locutũ eſt hec Scđm
In illo tpe. Dice= Lucã· xiiij·
bat iheſus cuidã principi ſa=
cerdotũ phariſeoꝝ. Cum facis
prandiũ aut cenã· noli voca=
re amicos tuoſ· neqꝫ frẽs tuoſ
neqꝫ cognatos tuos neqꝫ vici
nos diuites· ne foꝛte ipſi te rein
uitẽt ꝛ fiat tibi retributio Sed
cũ facis cõuiuiũ· voca paupe=
res debiles claudos cecos ꝛ bea
tus eris qꝛ nõ habẽt retribue
re tibi. Retribuetᷣ enĩ tibi in re
ſurrectione iuſtoꝝ. Hec cũ au
diſſet quidã de ſimul diſcũben
tibꝫ Dixit illi. Beatus q̃ man
ducabit panem in regno dei.
Suſcipe dñe ſacrificiũ Secr.
cuiꝰ voluiſti dignãter immo=
latione placari· preſta qſ:
ut huius opatione mũdati· be
neplacitũ tibi nr̃e mentis offe
ramus affectũ. P· Cõplenda
Celeſtis vite munere vegetati
qſ dñe· ut qđ eſt nobis in p̃
ſenti vita miſteriũ· fiat eterni=
tatis auxiliũ. P Sup ꝓpulũ

Fideles tui deus per tua dona
firmentur· ut eadē et ꝑcipien=
do requirant· et querendo ſine
fine ꝑcipiant. P· Dñica in
Inuocauit me quadrageſima.
et ego exaudiā eū eripiā eū et glo=
rificabo eum longitudine dierum
adimplebo eum· Ps Qui habitat
in adiutorio altiſſimi in protectio
ne dei celi cōmorabitur· Oratio
Deus q̄ eccleſiā tuā ānua
quadrageſimali obſer=
uatione purificas· p̄ſta fami=
lie tue: ut qđ a te obtinere ab=
ſtinendo nititur hoc bonis ope
ribꝫ exequat̄. P. Lectio ep̄le
beati pauli apſl· ij· ad corin· vj
Fratres. Hortamur vos
ne inuacuū gratiā dei re=
cipiatis. Ait enī. Tempore ac=
cepto exaudiui te ⁊ in die ſalu
tis adiuui te. Ecce nūc tēpus
acceptabile· ecce nūc dies ſalu
tis· nemini dantes vllā offen
ſionē· ut nō vituperet̄ miſteriū
noſtrū. Sed in omībꝫ exhibea
mus noſmetip̄os ſicut dei mi=
niſtros· in multa patiētia· in
tribulationibꝫ· in neceſſitati=
bus· in anguſtijs· in plagis·
in carceribꝫ· in ſeditionibꝫ· in
laboribꝫ· in vigilijs in ieiunijſ
in caſtitate in ſcientia in lōga
nimitate in ſuauitate· in ſpiri
tu ſancto In caritate nō ficta
in verbo veritatis· in virtute
dei· p arma iuſticie· a dextris et
a ſiniſtris. per gloriā ⁊ ignobi
litatē· p infamiā et p bonā fa=
mam· Ut ſeductores et vera=
ces. Sicut qui ignoti ⁊ cogni=
ti. Quaſi morientes et ecce vi
uimus. Ut caſtigati ⁊ nō mor
tificati. Quaſi triſtes ſemp au
tem gaudentes. Sicut egenteſ
multos aūt locupletātes. Tā
quā nichil habentes et oīa poſ
ſidentes. Gr̄ Angelis ſuis mā
dauit de te ut cuſtodiāt te in omni
bus vijs tuis· V̄ In manibꝫ por=
tabūt te ne unquā offendas ad la
pidem pedem tuum· Tractus
Qui habitat in adiutorio altiſſi
mi in ꝓtectōne dei celi ꝯmorabitur
V̄ Dicet dño ſuſceptor meuſ es tu
et refugiū meū deus meus ſperabo
in eū· V̄ Quoniā ip̄e liberauit me
de laqueo venantiū ⁊ a verbo aſpe=
ro· V̄ Scapulis ſuis obūbrabit ti
bi et ſub pennis eius ſperabis· V̄
Scuto circūdabit te veritas eius·
nō timebis a timore nocturno· V̄
A ſagitta volante in die a nego=
cio pambulante in tenebris ab in
curſu et demonio meridiano· V̄
Cadent a latere tuo mille ⁊ decē mi
lia a dextris tuis tibi autē nō ap=
propinquabit· V̄ Qm̄ angelis ſu
is mādauit de te ut cuſtodiāt te in
omnibꝫ vijs tuis· V̄ In manibꝫ
portabūt te ne forte offendas ad la
pidem pedē tuū· V̄ Sup aſpidem ⁊
baſiliſcū ambulabis ⁊ cōculcabis
leonē ⁊ draconē· V̄ Quoniā in me

ſperauit liberabo eū protegā eum
qm̄ cognouit nomen meū· V̄ In
uocauit me et ego exaudiā eū cum
ſum in tribulatione· V̄ Eripiā eū
et gloꝛificabo eū longitudine dieꝝ
adimplebo eū ⁊ oſtendā illi ſaluta
re meū. Scdm̄ matheum·iiij·
IN illo tp̄e. Ductus eſt iheſus
in deſertū a ſpiritu·ut tempta
retur a diabolo. Et cū ieiunaſ
ſet quadraginta diebꝫ ⁊ qua
draginta noctibꝫ·poſtea eſu=
rijt. Et accedens tēptatoꝛ dixit
ei. Si filius dei es dic ut lapideſ
iſti panes fiant. Qui rñdens
dixit. Scriptū eſt. Nō in ſolo
pane viuit homo· ſed in om̄i
verbo qd̄ ꝓcedit de oꝛe dei. Tūc
aſſumpſit eū diabolus in ſan
ctam ciuitatē·⁊ ſtatuit eum ſu
pra pīnaculū templi. Et dixit
ei. Si filiꝰ dei es mitte te deoꝛſū
Scriptū eſt eñi. Quia angeliſ
ſuis mādauit de te· et in mani
bus tollent te· ne foꝛte offen=
das ad lapidē pedem tuuꝫ· Ait
illi iheſus rurſum· Scriptum
eſt· Nō temptabis dñm deum
tuū· Iterū aſſumpſit eū dya=
bolus·in montē excelſum val
de·et oſtendit ei omnia regna
mūdi et gloꝛiā eoꝝ et dixit ei·
Hec oīa tibi dabo· ſi ꝓcidens
adoꝛaueris me· Tunc dixit illi
iheſus· Vade ſathanaſ· Scrip
tum eſt eñi· Dñm deū tuū ado=
rabis et illi ſoli ſeruies· Tunc

reliquit eum dyabolus. Et ecce
angeli acceſſerūt ⁊ miſtrabāt
Scapulis ſuis obum Offr̄ ei.
brabit tibi dñs et ſub pēnis eius
ſperabis ſcuto circūdabit te veri=
tas eius· Secr̄ Sacrificiū qua
drageſimalis inicij ſolēniter
immolamꝰ· te dñe deꝑcantes:
ut cū epularū reſtrictione car
naliū·a noxijs quoqꝫ volup=
tatibus tempremur. P· Cō.
Scapulis ſuis obūbrabit tibi et
ſub pēnis eius ſperabis ſcuto circū
dabit te veritas eius· Cōplen·
Qui nos dñe ſacramēti liba=
tio ſancta reſtauret· et a vetu=
ſtate purgatos· in miſterij ſa=
lutaris faciat trāſire cōſoꝛtiū
Sicut oculi· Feria ſcda. P.
ſeruoꝝ in manibꝫ dñoꝝ ſuo
rū ita oculi noſtri ad dñm deū no
ſtrū donec miſereatur noſtri miſe=
rere nobiſ dñe miſerere nobiſ· Ps
Ad te dñe leuaui animā meā deuſ
meus in te confido nō erubeſcam.
Conuerte nos deus Orō
ſalutaris noſter· ⁊ ut no
bis ieiuniū quadrageſimale
ꝓficiat· mētes nr̄as celeſtibus
inſtrue diſciplinis. P. Lectio
ezechielis ꝓphete·xxxiiij·
Hec dicit dñs. Ecce ego ipſe
requirā oues meas· et viſita=
bo illas· ſic viſitat paſtoꝛ gre=
gem ſuū· in die quando fuerit
in medio ouiū ſuarū diſſipa=
tarū. Sic viſitabo oues meas

et liberabo eas de oĩbz locis
in quibz diſperſe fuerãt in die
nubis ⁊ caliginis. Et educam
eas de populis· et congregabo
eas de terris· ⁊ educam eas in
terrã ſuã. Et paſcã eas in mõ
tibus iſrahel· in riuis et in cũ=
ctis ſedibz terre. In paſcuis
uberrimis paſcã eaſ· ⁊ in mõti
bus excelſis iſrl' erunt paſcue
earũ. Ibi requieſcent in her=
bis uirẽtibz· ⁊ in paſcuis pin=
guibz paſcentur ſup montes
iſrahel. Ego paſcã oues me=
as· ⁊ ego eas accubare faciã·
dicit dñs deus. Qđ perierat re
quiram· et qđ abiectũ fuerat
reducam ⁊ qđ infirmũ fuerat
cõſolidabo· ⁊ qđ cõfractũ fue=
rat alligabo· ⁊ qđ pingue ⁊ for
te cuſtodiã. Et paſcã illas in
iudicio et iuſticia. Dicit domi
nus oṗs· Gr Protector noſter
aſpice deus et reſpice ſuper ſeruos
tuos· ṽ Dñe deus uirtutũ exau=
di ṗces ſeruoꝝ tuoꝝ: Scdm ma
In illo tpe· Dixit ihe theũ· xxv
ſus diſ· ſuis. Cũ uenerit filius
hoĩs in maieſtate ſua ⁊ oñes
angeli eius cũ eo: tunc ſedebit
ſup ſedem maieſtatis ſue: ⁊ cõ
gregabũtur ante eũ oẽs gen=
tes ⁊ ſeparabit eos ab inuicẽ
ſicut paſtor ſegregat oues ab
hedis. Et ſtatuet quidẽ oues
a dextris ſuis. hedos autẽ a ſi=
niſtris. Tũc dicet rex hijs qui
a dextris eius erũt. Uenite be=
nedicti patris mei· poſſidete pa
ratũ uobis regnũ a cõſtitutiõ
ne mũdi. Eſuriui enĩ ⁊ dediſtiſ
michi mãducare. Sitiui et de=
diſtis michi bibere. hoſpes erã
et collegiſtis me. Nudus erã
et cooperuiſtis me. Infirmus
eram et uiſitaſtis me. In car
cere erã ⁊ ueniſtis ad me. Tũc
reſpondebũt ei iuſti dicẽtes. Do
mine quãdo te uidimus eſuri
entẽ et pauimus te. Sitientẽ ⁊
dedimus tibi potũ· Quando te
uidimus hoſpitẽ ⁊ collegimꝰ
te. Aut nudũ ⁊ cooperuimꝰ te?
Aut quãdo te uidimus infir=
mũ· aut in carcere et uenimuſ
ad te? Et reſpondẽs dicet illis
Amen dico uobis q̃zdiu feci=
ſtis uni de his fratribus meis
minimis: michi feciſtis. Tunc
dicet et hijs qui a ſiniſtris eiꝰ
erũt. Diſcedite a me maledicti
in ignẽ eternũ: qui paratus ẽ
dyabolo et angelis eius. Eſu=
riui enim et nõ dediſtis michi
manducare. Sitiui ⁊ nõ dedi=
ſtis michi potũ. Hoſpes eram
et non collegiſtis me. Nudus
erã ⁊ nõ cooperuiſtis me. In=
firmus eram et in carcere ⁊ nõ
uiſitaſtis me. Tũc reſponde=
bũt et ipi dicẽtes. Dñe· quãdo
te uidimus eſurientẽ aut ſiti=
entem· aut hoſpitẽ· aut nudũ
aut infirmum uel in carcere et

non miſtrauimus tibi. Tunc
reſpōdebit illis dicēs. Amē di
co vobis: quādiu nō feciſtis
vni de minoribꝫ his·nec michi
feciſtis·Et ibūt hij in ſuppliciū
eternū· iuſti autē in vita eter=
nam. Offer. Reuela oculos me
os ⁊ cōſiderabo mirabilia tua dn̄e
ut doceas me iuſticiā tuā da michi
intellectū ut diſcā mandata tua.
Accepta tibi ſit nr̄e de Secre·
uotionis oblatio que et ieiu=
niū noſtrū te operāte ſanctifi
cet·⁊ indulgentiam nobis tue
cōſolatōnis obtineat. P· Cō
Voce mea ad dn̄m clamaui et ex
audiuit me de mōte ſancto ſuo nō
timebo milia populi circūdātiſ me
Salutaris tui dn̄e mu-Cōpl.
nere ſatiati ſupplices exoram⁹
ut cui⁹ letamur guſtu renoue=
mur effectu·P· Sup populū
Abſolue qſ̄s dn̄e noſtroꝝ
vincula pcc̄oꝝ· ⁊ quicqd̄ p eis
meremur ppiciatus auerte. P
Domine refu= Feria tercia
gium factus es nobis a ge=
neratione et progenie a ſeculo ⁊ in
ſeculū tu es· ps Priuſquā mōteſ
fierent aut formaretur terra et or=
Reſpice dn̄e Oratio bis·
familiā tuā ⁊ pr̄a ut apd̄
te mens noſtra tuo deſiderio
fulgeat que ſe carnis macera
tione caſtigat. P· Lc̄o yſaie
In diebus illis. prophete·lv·
Locutus eſt yſaias ppheta di

cens. Querite dn̄m dū inueni
ri poteſt·inuocate eū dū prope
eſt. Derelinquat impius viā
ſuam·et vir iniquus cogitatō
nes ſuas· et reuertatur ad do=
minū et miſerebitur eius ⁊ ad
deū noſtrū·qm̄ multus eſt ad
ignoſcendū. Non enī cogita
tiones mee cogitationes vr̄e:
neqꝫ vie mee vie vr̄e dicit dn̄s
Quia ſicut exaltantur celi a
terra:ſic exaltate ſunt vie mee
a vijs veſtris·et cogitationes
mee a cogitationibꝫ vr̄is. Et
quomodo deſcēdit imber ⁊ nix
de celo:⁊ illuc vltra nō reuerti=
tur·ſed inebriat terrā ⁊ infun
dit eam et germinare eā facit·
et dat ſemen ſerenti ⁊ panē co
medenti·Sic erit verbū meum
qd̄ egredietur de ore meo. Nō
reuertet̄ ad me vacuū: ſed fa=
ciet quecūqꝫ volui·⁊ pſperabi
tur in hijs ad que miſi illud.
Ait dn̄s op̄s. Gr. Dirigatur
oratio mea ſicut incenſum in cōſpe
ctu tuo dn̄e· V Eleuatio manuū
mearū ſacrificiū veſpertinū·
In illo tp̄e Scd̄m matheū·xxi
Cū intraſſet iheſus iheroſoli=
mam cōmota eſt vniuerſa ci=
uitas dicēs. Quis eſt hic: Po
puli autē dicebant. Hic eſt ihe
ſus propheta a nazareth ga=
lilee. Et intrauit iheſus in tē=
plum·et eiciebat omnes ven=
dentes et ementes in templo.

Et menſas nūmulariorꝫ ⁊ ca
thedras vendentiū colūbas
euertit. Et dicit eis. Scriptum
eſt enim. Domus mea domus
orationis vocabit̄· vos autē
feciſtis illam ſpeluncā latro=
num. Et acceſſerunt ad eū ceci
claudi in tēplo et ſanauit eos
Videntes autē principes ſacer
dotum et ſcribe· mirabilia que
fecit: et pueros clamantes in
templo ⁊ dicentes. Oſanna fi
lio dauid: indignati ſūt ⁊ dixe
runt ei. Audis quid iſti dicūt.
Jheſus autē dicit eis. Utiqꝫ.
Nunquā legiſtis· quia ex ore
infantiū ⁊ lactentiū perfeciſti
laudem. Et relictis illis. Abijt
foras extra ciuitatē in betha=
niā· ibiqꝫ docebat de regno dei.
In te ſperaui dn̄e dixi tu es Offꝛ
deus meus in manibꝫ tuis tēpora
Oblatis qs̄ dn̄e Secr̄· mea
placare muneribꝫ· ⁊ a cunctis
nos defende periculis. P. Cō·
Cum inuocarē te exaudiſti me de
us iuſticie mee in tribulatione di
lataſti me miſerere michi dn̄e ⁊ ex=
audi orationem meā· Cōplen̄.
Queſumus op̄s deus· ut illiꝰ
ſalutaris capiamus effectū· cu
ius ꝑ hec miſteria pignus ac
cepimus· Per. Sup populū
Aſcendant ad te dn̄e preces
noſtre· et ab eccleſia tua cūctā
repelle nequiciam. P. Feria
quarta Introitus.

Reminiſcere miſerationū tu
arū dn̄e et miſericordie tue
que a ſeculo ſunt ne unquā domi=
uentur nobis inimici noſtri libera
nos deus iſrahel ex omnibꝫ angu
ſtijs noſtris· ps Ad te dn̄e leua=
ui animā meā deus meus in te cō=
fido non erubeſcam. Oratio
Preces noſtras qs̄ dn̄e
clementer exaudi· et con
tra cūcta nobis aduerſantia
dexterā tue maieſtatis extende·
P. Lectio libri exodi· xxiiij·
In diebus illis. Dixit dn̄s ad
moyſen. Aſcēde ad me ad mō
tem· ⁊ eſto ibi. Daboqꝫ tibi du
as tabulas lapideas: ⁊ legem
ac mandata· que ſcripſi ut do
ceas filios iſrl̄. Surrexit moy
ſes ⁊ ioſue miniſter eius. Aſcē
denſqꝫ moyſes ad montē dei:
ſenioribꝫ ait. Expectate hic do
nec reuertar ad vos. Habetis
aaron et hur vobiſcū. Si qd
natū fuerit queſtionis: refere=
tis ad eos. Cumqꝫ aſcendiſſet
moyſes· operuit nubes montē
et habitauit gloria dn̄i ſuper
ſynai· tegens illū nube ſex die=
bus. Septimo autem die vo=
cauit eum dn̄s de medio cali=
ginis. Erat autem ſpecies glo
rie dn̄i: quaſi ignis ardens ſu
per verticē montis in cōſpectu
filiorum iſrahel. Ingreſſuſqꝫ
moyſes mediū nebule· aſcen=
dit in montē. Et fuit ibi qua=

draginta diebus et quadra=
ginta noctibus. Grad.
Tribulationes cordis mei dila=
tate ſunt de neceſſitatibus meis eri
pe me domine. ꝟ Vide humilitatē
meam et laborem meum ⁊ dimitte
omnia peccata mea. Oratio
Deuotionē populi tui que
ſumus dn̄e benignus in
tende. ut qui per abſtinentiam
maceramur in corpore. ꝓ fru=
ctum boni opis reficiamur in
mente. P. Lc̄o libri regū.
In diebꝫ illis. Venit he=
lyas in berſabee iuda. et
dimiſit ibi puerum ſuū ⁊ per=
rexit in deſertum viam vnius
dieī. Cumqꝫ veniſſet et ſederet
ſubter vnam iuniperū: petiuit
anime ſue ut moreretur. et ait
Sufficit michi dn̄e. tolle que=
ſo animā meā. Neqꝫ enī me=
lior ſum q̄ꝫ patres mei. Pro=
iecitqꝫ ſe et obdormiuit in vm
bra iuniperi. Et ecce angelus
domini tetigit eum. Dixitqꝫ ei
Surge comede. Et reſpexit. Et
ecce ad caput eius ſubcineri=
cius panis et vas aque. Co=
medit ergo et bibit. et rurſum
obdormiuit. Rurſuſqꝫ reuer=
ſus eſt angelus domini ſecun
do et tetigit eū. Dixitqꝫ ei. Sur
ge comede. grandis enim tibi
reſtat via. Qui cum ſurrexiſ=
ſet: comedit et bibit. Et am=
bulauit in fortitudine cibi il=
lius quadraginta diebus et
quadraginta noctibus vſqꝫ
ad montē dei oreb. Tractus
De neceſſitatibus meis eripe me
domine vide humilitatem meam ⁊
laborem meum et dimitte omnia
peccata mea. ꝟ Ad te dn̄e leuaui
animā meā deus meus in te con=
fido nō erubeſcam neqꝫ irrideāt me
inimici mei. ꝟ Etenim vniuerſi
qui te expectant non confundentur
confundantur om̄es facientes va
na. Scd̄m matheum. xij.
In illo tempore. Acceſſe=
runt ad iheſum ſcribe et
pharisei dicētes. Magiſter vo
lumus a te ſignū videre. Qui
reſpondens ait illis. Genera=
tio mala et adultera ſignum
querit. ⁊ ſignum non dabitur
ei niſi ſignum ione prophete.
Sicut enim ionas fuit in ven
tre ceti tribus diebus et tribus
noctibꝫ. Ita erit filius homi=
nis in corde terre tribus diebꝫ
et tribus noctibꝫ. Viri niniui
te ſurgent in iudicio cū gene=
ratione iſta et cōdemnabunt
eam. quia penitentiā egerunt
in predicatione ione. Et ecce
plus q̄ꝫ iona hic. Regina au=
ſtri ſurget in iudicio cum gene
ratione iſta. et condemnabūt
eam. quia venit a finibus ter
re audire ſapientiam ſalomo
nis. Et ecce plus q̄ꝫ ſalomon
hic. Cum autem immundus

ſpiritus exierit ab hoīe· am=
bulat per loca arida querens
requiem et non inuenit. Tūc
dicit. Reuertar in domū meā
vnde exiui· et veniens inuenit
vacantē· ſcopis mūdatam et
ornatam. Tūc vadit et aſſu=
mit ſeptem alios ſpiritus ſe=
cum nequiores ſe· et ingreſſi
habitant ibi. Et fiunt nouiſſi
ma hominis illi⁹ peiora prio=
ribus. Sic et erit generationi
huic peſſime. Adhuc eo loquē
te ad turbas. Ecce mater eius
et fratres eius ſtabant foris:
querentes loqui ei. Dixit autē
ei quidā. Ecce mater tua ⁊ fra
tres tui foris ſtant querentes
te. At ipſe reſpondens dicenti ſi
bi ait. Que eſt mater mea· et
qui ſunt fratres mei. Et exten
dēs manū in diſcipulos ſuos
dixit. Ecce mater mea et fra=
tres mei. Quicūq; enī fecerit
voluntatē patris mei qui in
celis eſt· ipſe meus frater et ſo=
ror et mater eſt. Offā Sedi
tabar in mādatis tuis que dilexi
valde et leuabo manus meas ad
mandata tua que dilexi· Secr̄·
Hoſtias tibi dn̄e placationis
offerimus· ut et delicta noſtra
miſeratus abſoluas· ⁊ nutan
tia corda tu dirigas· Per· Cō
Intellige clamorē meum intende
voci orationis mee rex meus ⁊ de⁹
meus quoniā ad te orabo domine

Qui dn̄e preceptione Cōpleñ
ſacramenti ⁊ a noſtris mūde=
mur occultis· ⁊ ab hoſtiū libe=
remur inſidijs. P Sup pplm
Mentes noſtras queſumus
domine lumine tue claritatis
illuſtra· ut videre poſſim⁹ que
agenda ſunt· ⁊ que recta ſunt
agere valeamus· P dn̄m·
Confeſſio Feria quinta·
et pulcritudo in cōſpectu eius ſan=
ctitas et magnificentia in ſanctifi
catione eius· ps Cantate domi=
no canticū nouū cantate dn̄o om
Suſcipe Oratio nis terra.
quēs dn̄e p̄ces noſtras·
et ad aures miſcdie tue poſtu=
latōnes ſacrate tibi plebiſ ad
mitte· P· Lectio ezechielis pro
IN diebus illis. phete· xviij·
Factum eſt verbū dn̄i ad me
dicens. Quid eſt q͏ inter vos
parabolam vertitis in puer=
bium iſtud in terra iſrahel di=
centes. Patres noſtri comede
rūt vuam acerbam· et dentes
filiorꝫ obſtupeſcunt· viuo ego
dicit dn̄s. Si erit vltra in pro
uerbiū parabola hec in iſrael
Et omnes aīe mee ſūt· Ut ani
ma patris· ita et aīa filij mea
eſt. Anima que peccauerit ipſa
morietur. Et vir qui fuerit iu
ſtus ⁊ fecerit iudicium et iuſti=
ciam· in montibus nō comede
rit· ⁊ oculos ſuos non leuaue
rit ad ydola domus iſrahel· et

vxorem proximi ſui non vio=
lauerit·⁊ ad mulierē mēſtrua
tam nō acceſſerit· ⁊ hominem
non cōtriſtauerit·pignus debi
tori reddiderit· per vim nichil
rapuerit· panem ſuū eſurien
ti dederit·et nudū operuerit ve=
ſtimento. Ad vſuram non co
modauerit·et amplius nō ac
ceperit·ab iniquitate manum
ſuā auerterit· iudiciū verū fe=
cerit inter virū ⁊ virum· in p̄=
ceptis meis ambulauerit·⁊ iu
dicia mea cuſtodierit· ut faci=
at veritatē. Hic iuſtus eſt· vi=
ta viuet et nō morietur. Ait do
minus omnipotens. Grad.
Cuſtodi me dn̄e ut pupillā ocu=
li ſub umbra alarū tuarum prote
ge me· v̄ De vultu tuo iudicium
meū prodeat oculi tui videāt equi
tatem· Scdm iohannē·viij·
In illo tp̄e. Dicebat iheſus ad
eos qui crediderunt ei iudeos.
Si vos manſeritis in ſermo=
ne meo·vere diſcipuli mei eri=
tis·⁊ cognoſcetis veritatē·⁊ ve
ritas liberabit vos. At illi dix
erūt. Semen abrahe ſumus:
et nemini ſeruiuimus vnquā
Quomō tu dicis· liberi eritis?
Reſpondit eis iheſus. Amen
amen dico vobis·quia omīs
qui facit peccatū ſeruus eſt pec
cati. Seruus aūt non manet
in domo ineternū· filius autē
manet ineternū ī domo. Si er
go vos filius liberabit· vere
liberi eritis. Scio quia filij a=
brahe eſtis·ſed queritis me in
terficere·quia ſermo meuſ nō
capit in vobis. Ego quod vi
di apud patrē loquor· et vos
que vidiſtis apud patrem ve
ſtrum facitis. Reſponderūt et
dixerūt ei. Pater noſter abra
ham eſt. Dicit eis iheſus. Si
filij abrahe eſtis·opera abra=
he facite. Nūc autem queritis
me interficere hominē qui ve
ritatē locutus ſum vobiſ·quā
audiui a deo· Hoc abraham
non fecit. Vos ſcitis opera pa
tris veſtri. Dixerunt itaqz ei.
Nos ex fornicatione non ſu=
mus nati·vnū patrē habem⁹
deū. Dixit ergo eis iheſus. Si
deus pater vr̄ eſſet·diligeretis
vtiqz me. Ego enī a deo p̄ceſſi
et veni. Neqz enī a me ip̄o ve
ni: ſed ille me miſit. Quare lo
quelā meā nō ꝯgnoſcitis·qm̄
nō poteſtis audire ſermonem
meū. Vos ex p̄re diabolo eſtis
et deſideria patriſ vr̄i vultis fa
cere. Ille homicida erat ab in
itio: et in veritate non ſtetit·qꝛ
nō eſt veritas in eo· Cū loquit̄
mendaciū ex proprijs loqui=
tur·quia mendax eſt et pater
eius. Quia autem ego verita
tem dico non creditis michi.
Quis ex vob̄ arguet me de pec
cato? Si veritatē dico quare

non creditis michi. Qui eſt ex
deo verba dei audit. Offr̃
Immittit angelus domini in cir
cuitu timentiũ eum et eripiet eos
guſtate ⁊ videte quoniã ſuauis eſt
dominus· Secretũ· Sacrificia
queſumus dñe propicius iſta
nos ſaluent que medicinali-
bus ſũt inſtituta ieiunijs· P·
Panis quem ego dedero ca Cõ
rõ mea eſt pro ſeculi vita· Cõplñ
Quorum nos domine largi-
tate donorũ· et temporalibꝫ at
tolle preſidijs et renoua ſem-
piternis· Per· Sup populũ
Da queſumus dñe populo
xp̄iano ⁊ que profitenť agno
ſcere· ⁊ celeſte munus diligere
quod frequentant· P dñm·

Feria ſexta Introitus·

De neceſſitatibus meis eripe
me domine vide humilita-
tem meam et laborem meũ ⁊ dimit
te omnia peccata mea· p̃s Ad te
domine leuaui animã meam deuſ
meus in te confido nõ erubeſcam·

Eſto domine pro- Oratio
picius plebi tue ⁊ quam
tibi facis eſſe deuotã· benigno
refoue miſeratus auxilio· P·

Lectio ezechielis ꝓphete·xviij·

Hec dicit dñs deus· Ani-
ma que peccauerit ipſa
morietur· Filius non portabit
iniquitatẽ patris· ⁊ pater non
portabit iniquitatẽ filij· Iuſti
cia iuſti ſuper eum erit· ⁊ impie
tas impij erit ſup eum· Si au
tem impius egerit penitentiã
ab omnibꝫ peccatis ſuis que
operatus eſt· ⁊ cuſtodierit pre-
cepta mea· ⁊ fecerit iudicium ⁊
iuſticiam· vita viuet et nõ mo
rietur. Omniũ iniquitatũ eiꝰ
quas operatus eſt non recor-
dabor· In iuſticia ſua quã o-
peratus eſt viuet. Nũquid vo
luntatis mee eſt mors impij·
dicit dñs deus· et non magis
ut cõuertatur a vijs ſuis ⁊ vi
uat. Si aũt auerterit ſe iuſtuſ
a iuſticia ſua et fecerit iniqui-
tatem ſcd̃m omnes abhomi-
nationes quas operari ſolet
impius nũquid viuet? Oĩes
iuſticie eius quas fecerat· non
recordabũtur· in p̃uaricatio-
ne qua p̃uaricatus eſt· ⁊ in pec
cato ſuo qđ peccauit impius
morietur. Et dixiſtis. Non eſt
equa via dñi. Audite ergo do-
mus iſrael. Nũquid via mea
equa non eſt· et nõ magis vie
veſtre praue ſunt? Cum enim
auerterit ſe iuſtꝰ a iuſticia ſua
et fecerit iniquitatẽ· morietur
in eis· In iuſticia ſua quã ope
ratus eſt morieť· Et cũ auerte
rit ſe impiꝰ ab iniquitate ſua
quã operatus eſt· et fecerit iu-
diciũ ⁊ iuſticiã· ip̃e animã ſuã
viuificabit· Cõſiderans enĩ et
auertens ſe ab oĩibꝫ iniqui-
tatibus ſuis quas operatus

eſt. vita viuet et nō morietur. Ait dominus omnipotens. Gr.
Saluū fac ſeruum tuū dñe deus meus ſperantē in te. V. Auribus percipe dñe orationē meā. Tractus Domine non ſecundū peccata.
In illo tpe. Scdm iohannē. v.
Erat dies feſtus iudeoꝝ. ⁊ aſcē dit iheſus iheroſolimā. Erat autē iheroſolimis probatica piſcina que cognominabatur hebraice bethſaida: quīqꝫ porticus habens. In his iacebat multitudo magna languentiū: cecoꝝ claudoꝝ aridoꝝ expectantiū aque motū. Angelus autē domini ſcdm tempus deſcendebat in piſcinā. et mouebatur aqua. Et qui prior deſcendiſſet in piſcinā: poſt motionē aque ſanꝰ fiebat a quacūqꝫ detinebatur infirmitate. Erat autem quidā homo ibi: triginta ⁊ octo annos habēs in infirmitate ſua. Hūc cū vidiſſet iheſus iacentem. ⁊ cognouiſſet quia multū tempus haberet: dicit ei. Vis ſanus fieri? Reſpondit ei languidus. Domine: hominē non habeo. ut cum turbata fuerit aqua mittat me in piſcinā. Dum venio enim ego alius ante me deſcē dit. Dicit ei iheſus. Surge tolle grabatū tuū et ambula. Et ſtatim ſanus factus ē homo. et ſuſtulit grabatū ſuū et ambulabat. Erat autē ſabbatū in illa die. Dicebāt ergo iudei illi qui ſanus fuerat factus. Sabbatū eſt. nō licet tibi tollere grabatū tuū. Reſpondit eis. Qui me ſanū fecit. ille michi dixit. Tolle grabatū tuū ⁊ ambula. Interrogauerūt ergo eum. Quis eſt homo ille: qui dixit tibi. tolle grabatum tuū et ambula? Is aūt qui ſanus fuerat effectus neſciebat quis eſſet. Iheſus aūt declinauit a turba conſtituta ī loco. Poſtea inuenit eū iheſus in templo. et dixit ei. Ecce ſanus factus es. iam noli peccare. ne deterius tibi aliquid cōtingat. Abijt ille homo et nunciauit iudeis. quia iheſus eſſet qui fecit eum ſanū. Offr. Benedic aīa mea dño et noli obliuiſci oēs tribulationes eius ⁊ renouabitur ſicut aquile iuuentus tua. Secr.
Suſcipe q̄s dñe munera nr̄e ſeruitutis oblata. et tua propicius dona ſanctifica. Cō.
Erubeſcāt et cōturbentur oēs inimici mei auertantur retrorſum et erubeſcant valde velociter.
Per huius dñe ope Cōpleñ.
rationem miſterij. et vicia noſtra purgentur. ⁊ iuſta deſideria cōpleātur. P. Sup ppl'm.
Exaudi nos omīps et miſericors deus ⁊ mentibꝫ nr̄is gratie tue lumen oſtende. Per.

Sabbato Introitus.
Intret oratio mea in conſpe=
ctu tuo inclina aurē tuam
ad precem meam domine. Ps
Domine deus ſalutis mee in die
clamaui et nocte coram te. Oro
Populū tuū q̄ſ dñe, ꝓpi=
cius reſpice. atqȝ ab eo
flagella tue iracūdie clemēter
auerte. P. Lectio libri deutro
In diebus illis. nomij. xxvj.
Locutus eſt moyſes ad dñm
dicēs. Reſpice dñe de ſanctua=
rio tuo: ⁊ de excelſo celoꝝ habi=
taculo. Benedic pp̄lo tuo iſrl̄
et terre quā dediſti ei: ſicut iu=
raſti patribȝ noſtris terrā la=
cte et melle manantem. Audi
iſrahel. Hodie p̄cepit tibi dñs
deus tuus. ut facias mādata
eius atqȝ iudicia. ⁊ cuſtodias
et impleas ex toto corde tuo. et
ex tota anima tua. Dñm ele=
giſti hodie. ut ſit tibi deꝰ ⁊ am
bules in vijs eius. ⁊ cuſtodias
cerimonias illius. et mādata
atqȝ iudicia. et obedias eiꝰ im
perio. Et dñs elegit te hodie.
ut ſis ei populus peculiaris. ſi=
cut locutus eſt tibi. et cuſtodi
as omnia p̄cepta eiꝰ et faciat
te excelſiorem cūctis gentibȝ.
quas creauit in laudē et glo=
riam noīs eius. ut ſis pp̄lus
ſanctus dñi dei tui. ſicut locu=
tus eſt tibi. Gr. Propicius eſto
dñe pcc̄is noſtris nequādo dicant
gentes ubi eſt deus eoꝝ. V̄ Adiu=
ua nos deꝰ ſalutaris noſter ⁊ pro=
pter honorem nominis tui domi=
ne libera nos.
Deus qui nos in tā= Oro
tis periculis cōſtitutos ꝓ
humana ſcis fragilitate non
poſſe ſubſiſtere. da nobis ſalu
tem mentis et corporis. ut ea q̄
ꝓ pcc̄is nr̄is patimur. te adiu=
uante vincamus. P. Lectio
In diebȝ illis. libri deutro. xj.
Dixit moyſes filijs iſrahel. Si
cuſtodieritis mādata mea q̄
ego p̄cipio vob̄ et feceritis ea.
ut diligatis dñm deū vr̄m. et
ambuletis in oīb̄ȝ vijs eius
adherentes ei. diſperdet domi=
minus oīes gētes iſtas ante
faciē veſtrā et poſſidebitis eas
que maiores et fortiores vo=
bis ſunt. Omnis locus quem
calcauit pes veſter: veſter erit
A deſerto et libano et flumine
effraten magno uſqȝ ad ma=
re occidentale erūt termini ve
ſtri. Nullus ſtabit cōtra vos
Terrorē veſtrū et formidinē
dabit dñs deꝰ veſter ſup oēm
terram quā calcaturi eſtis. ſi=
cut locutus eſt vobis domi=
nus deus vr̄. Grad. Protector
noſter aſpice deus et reſpice ſuper
ſeruos tuos V̄ Domine deus vir
tutū exaudi p̄ces ſeruoꝝ tuoꝝ.
Lc̄o libri. ij. machabeoꝝ. j
In diebus illis. Oracio=

nem faciebāt ſacerdotes dum
offerrent ſacrificiū ꝑ populo
iſrahel· Jonatha inchoante.
Ceteris autē reſpondentibꝫ et
dicentibꝫ. Benefaciat vobis
deus et meminerit teſtamenti
ſui· qđ ad abrahā et yſaac et
iacob locutus eſt ſeruoꝝ ſuo
rū fideliū· ut det vobis coꝛ om
nibus ut colatis eū et faciatiſ
eius volūtatē coꝛde magno· et
aīa volēte. Adaperiat dñs coꝛ
veſtrū in lege ſua· ⁊ in p̄ceptis
ſuis et faciat pacē. Exaudiat
dñs oꝛationes vr̄as ⁊ recōci=
lietur vobis· nec nos deſerat
in tēpoꝛe malo· Dñs deus vr̄.
Dirigatur oꝛatio mea ſicut Sꝑ
incenſum in cōſpectu tuo dñe· v̄
Eleuatio manuū mearū ſacrificiū
Pro= Oratio veſpertinū·
tectoꝛ noſter aſpice deus·
ut qui maloꝝ nr̄oꝝ pondere p̄
mimur· ꝑcepta miſericoꝛdia·
libera tibi mente famulemur·
P. Require ante lectionem.
In diebꝫ illiſ· Oꝛationē facie
bāt ſacerdotes. Oꝛatio
Adeſto dñe ſupplicationi=
bus nr̄is ut eſſe te largi=
ente mereamur ⁊ inter ꝓſpera
humiles et inter aduerſa ſecu
ri. P Lc̄o libri ſapiētie· xxxvi·
Miſerere mei deus omniū
et reſpice nos· et oſtende
nobis lucē miſerationū tuaꝝ
et mitte timoꝛē tuū ſup gētes·
q̄ nō exquiſierūt te· ut cogno=
ſcant qꝛ nō eſt deus niſi tu· ut
enarrent magnalia tua. Al=
leua manū tuam ſup gentes
alienas· ut videant potentiam
tuā. Sicut enī in cōſpectu eoꝛū
ſanctificatus es in nobis· ſic
in cōſpectu nr̄o magnificabe=
ris in illis· ut cognoſcāt te ſic̄
et nos cognouimus· quia nō
eſt deus p̄ter te dñe. Innoua
ſigna et immuta mirabilia.
Glorifica manū et brachium
dextrū. Excita furoꝛē ⁊ effunde
iram. Extolle aduerſariū ⁊ af
flige inimicū· feſtina tempus
et memento finis ut enarrent
mirabilia tua dñe deꝰ noſter·
Iacta cogitatū tuū in dño Sꝑ
et ipſe te enutriet· v̄ Dñ clamare
ad dñm exaudiuit vocem ab hijs
qui appropinquāt michi· Oro
Actiones noſtras qs̄ do
mine ⁊ aſpirando p̄ueni
et adiuuando ꝓſequere· ut cū=
cta noſtra operatio a te ſemꝑ
incipiat· ⁊ ꝑ te cepta finiat. P
Lectio danielis prophete· iij·
Angelus dñi deſcendit cū
azaria et ſocijs eiꝰ in foꝛ
nacem· et excuſſit flamā ignis
de foꝛnace: ⁊ fecit mediū foꝛna
cis quaſi ventū roꝛis flantem
Flama autem diffuſa eſt ſup
foꝛnacē ſexagita nouē cubitiſ
Et incendit quos reperit iuxta
ta foꝛnacē de caldeis miſtros

regis· qui eam incendebant.
Illos autē omnino nō tetigit
ignis neqꝫ cōtriſtauit· nec q̄c-
q̄ꝫ moleſtie intulit. Tūc hij treſ
quaſi ex vno ore laudabāt et
glorificabant deū in fornace
dicentes. ymnus.

Benedictus es dn̄e deus pa-
trū noſtroꝝ· Et laudabilis
et glorioſus in ſecula· Et benedi-
ctum nomen gl'e tue qd̄ eſt ſanctū
Laudabile ꝛ glorioſum in ſecula.
Benedictus es in templo ſancto
gl'e tue· Et laudabil'. Benedictus
es ſup ſceptrū diuinitatis tue· Et
laudabilis. Benedictus es qui ſe
des ſup pēnas ventoꝝ· Laudabil'.
Benedictus es ſup thronū ſanctū
regni tui· Et laudabilis. Benedi
ctus es ſup cherubin intuēs abyſ-
ſos· Et laudabilis. Benedicant te
celi terra mare ꝛ omnia que in eis
ſunt· Laudabile. Benedicant te
omnes angeli ꝛ ſancti tui. Lauda
bilem. Gloria patri et filio ꝛ ſpiri
tui ſancto. Laudabili et glorioſo
in ſecula. Sicut erat in principio
et nūc et ſemp et in ſecula ſeculorū
amen· Laudabile. enedictus.

Deus qui tribꝫ pue Oro·
ris mitigaſti flamas ig
niū· concede ꝓpicius ut nos fa
mulos tuos nō exurat flama
vicioꝝ. P. Lectio ep'le beati
pauli ap'li· j· ad theſſalonī· v·

Fratres. Rogamus vos
corripite inquietos· cōſo
lamini puſillanimes· ſuſcipi-
te infirmos· patientes eſtote
ad omnes. Videte ne quis ma
lū pro malo alicui reddat· ſed
qd̄ bonū eſt ſectamini inuicē ꝛ
in oīes. Semp gaudete· ſine
intermiſſione orate· In omni
bus grās agite. Hec eſt enī vo
lūtas dei in xp̄o ihū in oīmbꝫ
vobis. Spiritum nolite extin
guere· ꝓphetias nolite ſperne-
re. oīa probate· qd̄ bonū eſt
tenete· ab omni autē ſpecie ma
la abſtinete vos. Ipe autē de-
us pacis ſanctificet vos p oīa
ut integer ſpiritus veſter et a-
anima et corpus· ſine querela
in aduentu domini noſtri ihe
ſu xp̄i ſeruetur.

Laudate dn̄m om- Tractus
nes gentes et collaudate eum oēs
populi. V̄ Quoniā confirmata eſt
ſup nos miſericordia eius et veri-
tas dn̄i manet ineternū. Scd̄m

In illo tp̄e· Aſſū matheū· xvij
pſit ihūs petrū et iacobū ꝛ io
hānē fratrē eius· ꝛ duxit illos
in montē excelſum ſeorſū. Et
trāſfiguratus eſt ante eos. Et
reſplenduit facies eꝰ ſicut ſol
veſtimēta eius candida facta
ſunt ſicut nix. Et ecce apparuit
illis moyſes et helyas cum eo
loquētes. Reſpondens autē pe
trus dixit ad iheſū. Dn̄e bonū
eſt nos hic eſſe· ſi vis faciamꝰ
hic tria tabernacula· tibi vnū

moyſi vnū· et helye vnū· Ad=
huc eo loquente. Ecce nubes
lucida obūbrauit eos. Et ecce
vox de celo dicens. Hic eſt fili=
us meꝰ dilectus in quo michi
bene cōplacui ipm̄ audite. Et
audientes diſcipuli· ceciderūt
in faciē ſuā· ⁊ timuerūt valde·
Et acceſſit iheſus ⁊ tetigit eoſ
Dixitqꝫ illis. Surgite nolite ti
mere. Leuantes autē oculos
ſuos· neminē viderūt niſi ſolū
iheſum. Et deſcendentibꝫ illis
de monte· p̄cepit eis iheſus di=
cens. Nemini dixeritis viſio=
nem donec filius hoīs a moꝛ=
tuis reſurgat. Offr̄. Dn̄e deus
ſalutis mee in die clamaui ⁊ nocte
coꝛā te intret oꝛatio mea in cōſpe=
ctu tuo dn̄e. Secr̄· Preſentibꝫ
ſacrificijs dn̄e ieiunia noſtra
ſanctifica· ut qd̄ obſeruantia
nr̄a ꝓfitetur extrinſecus· inte=
rius operetur effectus. P. Cō·
Dn̄e deus meus in te ſperaui libe=
ra me ab omnibꝫ pſequētibꝫ me et
eripe me. Cōpleñ· Sanctifica=
tionibꝫ tuis oīps deus· ⁊ vicia
noſtra curētur· ⁊ remedia no=
bis eterna proueniant. Per.
Ab omnibꝫ Sup populum
nos qs̄ dn̄e peccatis ꝓpicia=
tus abſolue· ut pcepta venia
pcc̄oꝝ liberis tibi mentibꝫ fa=
mulemur· Per Dn̄ica ſcd̄a.
Reminiſcere miſerationum
tuarū dn̄e et miſericoꝛdie
tue que a ſeculo ſunt ne unquā do=
minētur nobis inimici noſtri libe
ra nos deus iſrahel ex omnibꝫ an
guſtijs noſtris· ps̄ Ad te dn̄e le=
uaui animā meā deus meus in te
confido nō erubeſcam. Oratio
Deus q̄ cōſpicis om̄i nos
virtute deſtitui· interius
exteriuſqꝫ cuſtodi· ut et ab oī=
bus aduerſitatibus munia=
mur in coꝛpe· ⁊ a prauis cogi
tationibꝫ mūdemur ī mēte· P
Lectio ep̄le beati pauli apoſto
li j· ad Theſſalonicenſes· iiij·
Fratres· Rogamus vos
et obſecramꝰ in dn̄o ihe
ſu· ut quēadmodū accepiſtis
a nob̄ qm̄o vos opoꝛteat am=
bulare et placere deo· ſic et am
buletis ut abundetis magis·
Scitis eni̅ que p̄cepta dederim
vobis p dn̄m iheſum· Hec eſt
eni̅ voluntas dei ſanctificatio
vr̄a· ut abſtineatis vos a foꝛ
nicatōne· ut ſciat vnuſquiſqꝫ
vr̄m ſuū vas poſſidere ī ſancti
ficatione ⁊ honoꝛe· nō in paſ=
ſione deſiderij. Sicut et gentes
que ignoꝛāt deum. Et ne quis
ſupgrediat̄· neqꝫ circūueniat
in negocio fratrē ſuū· qm̄ vin
dex eſt dn̄s de hijs om̄ibꝫ ſicut
p̄diximus vobis et teſtificati
ſumus. Non eni̅ vocauit noſ
deus in immundiciam· ſed in
ſanctificationē. In xp̄o iheſu
domino noſtro.

Tribulationes cordis mei Gꝛ
dilatate ſunt de neceſſitatibꝫ meis
eripe me dñe. ỽ Vide humilitatē
meã et laborem meũ et dimitte oĩa
peccata mea. Tractus. Dixit do
minus mulieri chananee nõ eſt bo
num ſumere panē filioꝝ et mittere
canibus ad manducandũ. ỽ At
illa dixit utiqꝫ dñe nam et catelli
edũt de micis que cadũt de menſa
dñoꝝ ſuoꝝ. ỽ Ait illi ihũs o mu
lier magna eſt fides tua fiat tibi ſi
cut petiſti. Scdm matheũ. xv.
In illo tpe. Egreſſus iheſus ſe
ceſſit in ptes tyri ꝛ ſydonis. Et
ecce mulier chananea a finibꝫ
illis egreſſa clamabat dicēs ei
Miſerere mei dñe fili dauid. fi
lia mea a demonio male vexa
tur. Qui non reſpondit ei ver
bũ. Et accedentes diſcipuli eiꝰ
rogabãt eum dicētes. Dñe di
mitte eam qꝛ clamat poſt nos
Ipſe autē reſpondens dixit eis.
Non ſum miſſus niſi ad oues
que perierãt domus iſrl'. At il=
la venit et adorabat eũ dicēs.
Dñe adiuua me. Qui reſpon=
dens ait. Non eſt bonũ ſume=
re panē filioꝝ et mittere cani=
bus ad manducandũ. At illa
dixit. Etiã dñe. Nam et catelli
edũt de micis que cadũt de mē=
ſa dñoꝝ ſuoꝝ. Tũc reſpondēs
iheſus ait illi. O mulier ma=
gna eſt fides tua. fiat tibi ſicut
vis. et ſanata eſt filia eius ex
illa hora. Offꝫ Meditabar in
mandatis. Secꝛ. Sacrificijs
pſentibꝫ dñe quis intende pla
catus. ut et deuotioni nr̃e pfi=
ciant et ſaluti. P. Cõ. Intelli
ge clamorem. Copleũ. Suppli
ces te rogamus ops deus. ut
quos tuis reficis ſacramētis.
tibi etiã placitis moribꝫ dig=
nãter deſeruire concede. Per.
Redime me dñe Feria ſcda
et miſerere mei pes eni meuſ
ſtetit in via recta in eccleſijs benedi
cam dñm. ps Iudica me dñe qm
ego in innocentia mea ingreſſus
ſũ et in dño ſperãs nõ infirmabor.
Preſta qs ops deus Oro
ut familia tua que ſe af
fligendo carne ab alimentis
abſtinet. ſectãdo iuſticiã a cul=
pa ieiunet. P Lectio danielis
In diebus illis. prophete. ix.
Orauit daniel ad dñm dicēs.
Dñe deus noſter. qui eduxiſti
populũ tuũ de terra egipti in
manu forti. et feciſti tibi nomē
grande ſcdm diem hanc. pecca
uimus iniquitatē fecimꝰ dñe
in omnē iuſticiã tuã. Auertat
obſecro ira tua dñe. Et furor
tuus a ciuitate tua iheruſalē.
et monte ſancto tuo. Propter
pcca eni noſtra ꝛ iniquitates
patrũ noſtroꝝ. iheruſalē et po
pulus tuus in opprobriũ ſunt
oĩbꝫ p circuitũ noſtrũ. Nũc
ergo exaudi orationē ſerui tui

deus noſter et p̄ces eius· ⁊ oſtē=
de faciem tuā ſup ſanctuariū
tuū quod deſertū eſt. Propter
temetip̄m inclina deus meus
aurem tuā et audi· aperi ocu=
los tuos et vide deſolationem
noſtrā· et ciuitatē ſup quā in=
uocatū eſt nomen tuū. Neqꝫ
eni͂ in iuſtificationibꝫ noſtris
proſternimus p̄ces ante faciē
tuā· ſed in miſerationibꝫ tuis
multis· Exaudi dn̄e attēde pla
care ⁊ fac. Ne moreris, ꝓpter te
metip̄m deus meus· quia no=
men tuū inuocatū eſt ſup ciui
tatem et ſup populū tuū. Dn̄e
deus noſter. Gr̄ Adiutor me=
us ⁊ liberator meus eſto dn̄e ne tar
daueris· ℣ Cōfundantur et reue=
reantur inimici mei qui querūt a=
nimā meā· Scd̄m iohān̄ē· viij

In illo tp̄e. Dixit ihesus tur=
bis iudeoꝝ. Ego vado et queri
tis me· ⁊ in peccato vr̄o morie=
mini. Quo ego vado· vos nō
poteſtis venire. Dicebāt ergo
iudei. Nunquid interficiet ſe=
metip̄m: q̄ꝛ dicit quo ego va=
do vos nō poteſtis venire? Et
dicebat eis. Vos de deorſum
eſtis· ego de ſuperius ſum· Vos
de mūdo hoc eſtis· ego nō ſum
de hoc mūdo. Dixi ergo vobis
q̄ꝛ moriemini in peccatis vr̄is
Si eni͂ non credideritis q̄ꝛ ego
ſum· moriemini in pc̄co vr̄o.
Dicebāt ergo ei. Tu quis es?
Dicit eis ihesus. Principium
qui et loquor vob̄. Multa ha
beo de vobis loqui et iudicare
ſed q̄ miſit me verax eſt· ⁊ ego
que audiui ab eo hec loquor
in mūdo. Et nō cognouerunt
quia patrē eius dicebat deum
Dixit ergo eis ihesus. Cū exal
taueritis filiū hominis tunc
cognoſcetis quia ego ſum· et
a meip̄o facio nichil· ſed ſicut
docuit me pater· hec loquor in
mundo. Et qui me miſit mecū
eſt· ⁊ nō reliquit me ſolū· quia
ego que placita ſunt ei facio
ſemper· Offr̄ Benedicam dn̄m
qui michi tribuit intellectū ꝓuide=
bam dn̄m in conſpectu meo ſemper
qm̄ a dextris michi ē ne cōmouear

Hec hoſtia dn̄e placa Secr̄
tionis et laudis tua nos ꝓpi=
ciatione dignos efficiat. Per

Domine dn̄s noſter quā ad Cō·
mirabile eſt nomen tuū in vniuer
ſa terra. Cōplen̄ Hec nos cō=
munio qn̄s dn̄e purget a cri=
mine et celeſtis remedij faciat
eſſe cōſortes. P· Sup populū

Adeſto ſupplicationibꝫ nr̄is
op̄s deus· ⁊ quibꝫ fiduciā ſpe=
rande pietatis indulges cōſue
te miſericordie tribue benign⁹
effectum· P do· Feria tercia.

Tibi dixit cor meum queſiui
vultū tuū vultū tuū dn̄e re
quiram ne auertas faciē tuā a me
ps Dn̄s illuminatio mea ⁊ ſalus

mea quem timebo· Oratio
Perfice q̄s dn̄e benignus
in nobis obſeruātie ſan
cte ſubſidiū· ut qui te auctore
facienda cognouimus te ope=
rante impleamus· P dn̄m·
In diebꝫ Lectio libri regum·
illis. Factus eſt ſermo dn̄i ad
helyam teſbiten dicens· Sur=
ge et vade in ſarepta ſydonio=
rum· et manebis ibi. Precepi
enim mulieri vidue ut paſcat
te. Surrexit ⁊ abijt in ſarepta
Cūqꝫ veniſſet ad portā ciuita
tis· apparuit ei mulier vidua
colligēs ligna· Et vocauit eā
dixitqꝫ ei· Da michi paululū
aque in vaſe ut bibam· Cūqꝫ
illa pgeret ut afferret· clama=
uit poſt tergū eiꝰ dicens· Affer
michi obſecro et buccellā pa=
nis in manu tua· Que rn̄dit·
Viuit dn̄s deus tuus· et viuit
anima tua· quia nō habeo pa
nem niſi quantū pugillus ca
pere poteſt farine in ydria· et
paululū olei in lechito. En col
ligo duo ligna ut ingrediar ⁊
faciā illud michi et filio meo:
ut comedamus ⁊ moriamur·
Ad quā helyas ait· Noli time
re· ſed vade et fac ſicut dixiſti·
Verūtamen michi primū fac
de ipſa farinula ſubcinericiū
panē paruulū· et affer ad me·
Tibi autem ⁊ filio tuo facies
poſtea. Hec autē dicit dn̄s de=
us iſrahel. Ydria farine nō de
ficiet· nec lechitus olei minuet
uſqꝫ ad diem in qua daturus
eſt dn̄s pluuiā ſup faciē terre.
Que abijt ⁊ fecit iuxta verbū
helye. Et comedit ipſe et illa et
domus eiꝰ. Et ex illa die ydria
farine nō defecit· et lechitus o=
lei nō ē imminutus· iuxta ver
bū dn̄i qḋ locutus eſt in ma=
nu helye. Gr. Iacta cogitatum
tuū i dn̄o· Scdm matheū· xxiij
In illo tp̄e. Locutus eſt iheſus
ad turbas et diſcipulos ſuos
dicens. Sup cathedrā moyſi
ſederūt ſcribe et phariſei. Oīa
ergo quecūqꝫ dixerint vobis
ſeruate et facite. ſcd̄m opera
vero eoꝝ nolite facere. Dicūt
enim et nō faciūt. Alligāt eni
onera grauia et importabilia
imponūt in humeros homi=
nū· digito autē ſuo nolūt illa
mouere. Omnia vero opera
ſua faciūt ut videātur ab ho=
minibꝫ. Dilatant enī philacte
ria ſua ⁊ magnificant fimbri
as. Amant autē primos recu
bitus in cenis· ⁊ primas cathe
dras in ſynagogis· ⁊ ſaluta=
tiones in foro· ⁊ vocari ab ho
minibꝫ rabbi. Vos autē noli
te vocari rabbi. Unus eſt enī
magiſter veſter. Oēs enī vos
fratres eſtis· Et patrē nolite
vocare vob̄ ſup terrā. Unus
eſt enī pater veſter q̄ in celis

eſt. Nec vocemini magiſtri· q2
magiſter veſter vnus eſt xp̄s·
Qui maior eſt veſtrū erit mi=
niſter veſter. Qui autē ſe exal
tauerit humiliabitur· ⁊ qui ſe
humiliauerit exaltabit̄ Offr̄
Miſerere michi dn̄e ſcd̄m magnā
miſericordiā tuā dele dn̄e iniquita
tem meā· Secr̄· Sanctificatio
nem tuā dn̄e in nobis his mi
ſterijs placatus operare· que
nos ⁊ a terrenis purget vicijs
et ad celeſtia dona pducat· P
Narrabo omnia mirabilia Cō·
tua letabor et exultabo in te pſallā
nomini tuo altiſſime· Cōplen̄·
Et ſacris dn̄e digni redda=
mur muneribꝫ· fac nos qs̄
tuis ſemper obedire manda=
tis· Per dn̄m· Sup populū
Propiciare dn̄e iniquitati=
bus nr̄is ⁊ animarū noſtraꝝ
medere languoribꝫ· ut remiſ=
ſione ꝑcepta in tua iugiter be
nedictione letemur· P· Feria
NE derelinquas me dn̄e q̄rta
deus me⁹ ne diſcedas a me
intende in adiutoriū meū dn̄e vir
tus ſalutis mee· ps Dn̄e ne in fu
rore tuo arguas me neqꝫ ī ira tua
corripias me· Oratio
Populū tuū qs̄ dn̄e ꝓpi
cius reſpice· et quos ab
eſcis carnalibus ꝓcipis abſti
nere a noxijs quoqꝫ vicijs ceſ
ſare concede. Per dn̄m·
Lectio libri heſter· xij·

IN diebꝫ illī. Orauit heſter ad
dn̄m dicēs. Dn̄e deus rex oīps
in ditione tua cūcta ſūt poſita
et nō eſt qui tue poſſit reſiſtere
volūtati. Si decreueris ſalua=
re nos continuo liberabimur.
Tu eni dn̄e feciſti celū et terrā
et quicqd̄ celi ambitu cōtinet̄.
Tu es dn̄s omniū· ⁊ nō eſt qui
reſiſtat tue volūtati. Et nunc
dn̄e regū deus abrahā· miſere
re ppl̄o tuo· q2 volūt nos ini=
mici noſtri pdere et hereditatē
nr̄aꝫ delere. Ne deſpicias ptem
tuā quā redemiſti tibi. Sed ex
audi dep̄cationē noſtrā et ꝓpi=
cius eſto ſorti ⁊ funiculo here
ditatis tue. Et cōuerte luctum
nr̄m in gaudiū· ut viuentes
laudemus nomen tuū. Et ne
pdas ora canentiū te· dn̄e de⁹
Saluū fac populū Gr̄ noſter.
tuū dn̄e ⁊ benedic hereditati tue V̄
Ad te dn̄e clamaui deus meus ne
ſileas a me ⁊ ero ſilis deſcendentibꝫ
in lacū· Scd̄m matheum· xx·
IN illo tp̄e. Aſcendens iheſus
iheroſolimā· aſſumpſit duo=
decim diſcipulos ſuos ſecreto.
Et ait illis. Ecce aſcendimus
iheroſolimā ⁊ filius hoīs tra
det̄ principibꝫ ſacerdotū ⁊ ſcri=
bis· ⁊ cōdemnabūt eū morte· ⁊
tradent eū gentibꝫ ad illuden=
dū ⁊ flagellandū ⁊ crucifigen
dū. Et poſtq̄ꝫ flagellauerit oc
cident eū. Et tercia die reſurget

Tunc acceſſit ad eū mater fi-
liorū zebedei cū filijs ſuis ado-
rans et petens aliquid ab eo.
Qui dixit ei. Quid vis? Ait il
li. Dic ut ſedeant hij duo filij
mei· vnus ad dextram· ⁊ alius
ad ſiniſtrā tuā in regno tuo:
Reſpondens autē iheſus dixit
Neſcitis quid petatis. Pote-
ſtis bibere calicē quē ego bibi
turus ſum? Dicunt ei. Poſſu-
mus. Ait illis· Calicem quidē
meū bibetis· ſedere autē ad dex
tram meā ⁊ ad ſiniſtrā nō eſt
meū dare vobis· ſed quibus
paratū eſt a patre meo· Et au
dientes decem indignati ſunt
de duobꝫ fratribꝫ. Jheſus au
tem vocauit eos ad ſe. Et ait
Scitis qꝛ principes gentiū do-
minantur eoꝝ· ⁊ qui maiores
ſunt poteſtatē exercent in eos·
Nō ita erit inter vos· ſed qui
voluerit inter vos maior fie-
ri ſit veſter miniſter. Et q̄ vo-
luerit inter vos primus eſſe·
erit veſter ſeruus. Sicut filius
hoīs nō venit miniſtrari· ſed
miniſtrare· ⁊ dare animā ſuā
in redemptionē pro multis.
Ad te dn̄e leuaui animā Offᵉ
meā deus meus in te cōfido nō eru
beſcā neqꝫ irrideāt me inimici mei
etenī vniuerſi qui te expectant non
cōfundentur· Secre· Hoſtias
dn̄e quas tibi offerimus ꝓpi-
cius reſpice· ⁊ p hec ſancta cō-
mercia vincula pctoꝝ noſtro-
rum abſolue· P. Co. Juſtus
dn̄s et iuſticias dilexit equitatem
vidit vultus eius· Complen.
Sumptis dn̄e ſalutaribꝫ ſa
cramētis· ad redēptionis eter
ne ꝓficiamus augmentū. P.
Deus innocē- Sup populū
tie reſtaurator ⁊ amator: diri-
ge ad te tuoꝝ corda fideliū· ut
ſpūs tui feruore cōcepto: et in
fide inueniātur ſtabiles et in
opere efficaces. P. Feria· v·
Deus in adiutoriū meū intē-
de dn̄e ad adiuuandū me fe
ſtina cōfundātur ⁊ reuereantur in
imici mei qui querūt animā meā·
Ps Auertantur retrorſum ⁊ erube
ſcāt qui volūt michi mala· Oro
Preſta nobꝭ dn̄e qs̄ auxi
liū gratie tue· ut ieiunijs
et orationibꝫ cōuenienter intē-
ti: liberemur ab hoſtibꝫ men-
tis ⁊ corporis. P. Lectio Jere
Hec dicit mie ꝓphete· xvij·
dn̄s deus. Maledictus
homo qui cōfidit in hoīe ⁊ po
nit carnē brachiū ſuū· ⁊ a do-
mino recedit cor eius. Erit enī
quaſi mirice in deſerto· et non
videbit cū venerit bonū· ſed ha
bitabit in ſiccitate in deſerto·
in terra ſalſuginis ⁊ inhabi-
tabili. Benedictus vir qui cō
fidit in dn̄o· ⁊ erit dn̄s fiducia
eius. Et erit quaſi lignum qđ
trāſplantatur ſup aquas qđ

ad humorẽ mittit radices ſu-
as· et nõ timebit cum venerit
eſtus. Et erit foliũ eius viride
et in tpe ſiccitatis nõ erit ſolli
citum· nec aliquãdo deſinet fa
cere fructũ. Prauũ eſt coꝛ ho-
minis ⁊ inſcrutabile· quis co
gnoſcet illud? Ego dñs ſcru-
tans coꝛda ⁊ probans renes.
Qui do unicuiqꝫ iuxta viã ſu
am· ⁊ iuxta fructũ adinuentio
nũ ſuarũ. Dicit dñs ops· Gr
Propicius eſto dñe pctis meis
nequãdo dicãt gentes ubi eſt deus
eoꝝ· ℣ Adiuua nos deus saluta-
ris noſter ⁊ ꝓpter honoꝛẽ nois tui
dñe libera nos· Scdm iohã· v·
In illo tpe. Dixit ihesus turbͥ
iudeoꝝ. Nõ poſſum ego a me
ipo facere quicq̃ꝫ. Sicut enim
audio iudico· et iudiciũ meũ
iuſtũ eſt· qꝛ nõ quero volũta-
tem meã: ſed volũtatẽ eiꝰ qui
miſit me pris. Si ego teſtimo-
niũ ꝑhibeo de meipo· teſtimo-
niũ meũ nõ eſt verũ. Alius eſt
qui teſtimoniũ ꝑhibet de me· et
ſcio qꝛ verũ eſt teſtimoniũ eiꝰ
qđ ꝑhibet de me. Vos miſiſtis
ad iohannẽ qui teſtimoniũ ꝑ
hibuit veritati. Ego autẽ ab
homie teſtimoniũ nõ accipio·
ſed hec dico ut vos ſalui ſitiſ.
Ille erat lucerna lucens ⁊ ar
dens· Vos autẽ voluiſtis ad
horã exultare in luce eiꝰ. Ego
autẽ habeo teſtimoniũ maius
iohãne. Opera enim que dedit
michi pater: ut ꝑficiã ea· ipſa
opa q̃ ego facio teſtimoniũ ꝑ
hibent de me· qꝛ pater me mi-
ſit. Et qui miſit me pater: ipe
teſtimoniũ ꝑhibuit de me. Ne
qꝫ vocẽ eius unquã audiſtis·
neqꝫ ſpeciẽ eius vidiſtis· et ver
bũ eius nõ habetis in vobͥ ma
nens· quia quẽ miſit ille huic
vos nõ creditis. Scrutamini
ſcripturas· qꝛ putatis vos in
ipis vitã eternã habere. Et ille
ſunt q̃ teſtimoniũ ꝑhibent de
me· ⁊ nõ vultis venire ad me·
ut vitã habeatis. Claritatẽ ab
hominibꝫ nõ accipio· ſed co-
gnoui vos qꝛ dilectionẽ dei nõ
habetis in vobiſ. Ego veni in
noie patris mei· ⁊ nõ ſuſcepi-
ſtis me. Si alius venient in no
mine ſuo: illũ recipitis. Quo-
modo poteſtis credere vos qui
gloꝛiã ab inuicem accipitis· ⁊
gloꝛiã que a ſolo deo ẽ nõ que
ritis? Nolite putare quia ego
vos accuſaturus ſum apud
patrẽ. Eſt q̃ accuſat vos moy
ſes in quo ſperatis. Si enĩ cre
deretis moyſi· crederetis foꝛſi-
tan ⁊ michi· De me enĩ ille ſcri
pſit. Si autẽ illius lrĩs nõ cre-
ditis· quomõ meis verbis cre
detis? Offm Precatus eſt moy-
ſes in cõſpectu dñi dei ſui et dixit· p̃
catus eſt moyſes in conſpectu dñi
dei ſui et dixit· quare dñe iraſceris

in populo tuo parce ire animi tui
memento abraham yſaac ⁊ iacob
quibus iuraſti dare terrā fluentē
lac et mel et placatus factus eſt do
minus de malignitate quā dixit fa
cere populo ſuo. Secr. Preſenti
ſacrificio nomini tuo nos do
mine ieiunia dicata ſanctifi=
cēt. ut qđ obſeruātia nr̄a pfi
tetur extrinſecus. interi⁹ opeꝛ
effectus. P. Cō. Qui mādurat
carnē meā ⁊ bibit ſanguinem meū
in me manet ⁊ ego in eo dicit dn̄s
Gratia tua nos qs̄ Cōplū.
dn̄e nō derelinquat. que et fa=
cere nos ſeruituti deditos: te di
ligere faciat. ⁊ tuā nob opem
ſemp acquirat. P Sup ppl̄m
Adeſto dn̄e famulis tuis. ⁊ p
petuā nobis benignitatē lar=
gire poſcentibus. ut his qui te
auctore ⁊ gubernatore gloriā=
tur. ⁊ cōgregata reſtaures ⁊ re
ſtaurata cōſerues. P dn̄m.
Ego autē cū Feria ſexta
iuſticia apparebo in cōſpectu
tuo ſatiabor dū maifeſtabitur glo
ria tua. ps Exaudi dn̄e iuſticiā
meā intende depcationem meam.
Da qs̄ ops deus Oratio
Ut ſacro nos purificāte
ieiunio: ſinceris mentibus ad
ſancta vētura facias puenire
Lcō libri geneſis. xxxvij. P.
In diebꝫ illis. Dixit ioſeph fra
tribus ſuis. Audite ſomnium
meū qđ vidi. Putabam vos
ligare manipulos in agro. et
quaſi cōſurgere manipulum
meū et ſtare. veſtroſqꝫ mani=
pulos circūſtātes adorare ma
nipulū meū. Reſponderūt fra
tres eius. Numquid rex noſter
eris. aut ſubiiciemur ditioni
tue? Hec ergo cauſa ſomnioꝝ
atqꝫ ſermonū inuidie et odij
fomitem miniſtrauit. Aliud
quoqꝫ vidit ſomniū. qđ nar=
rans fratribꝫ ait. Vidi p ſom
niū quaſi ſolē ⁊ lunā ⁊ ſtellas
vndecim adorare me. Qđ cum
patri ſuo ⁊ fratribꝫ retuliſſet.
increpauit eum pater ⁊ dixit.
Quid ſibi vult hoc ſomniū
qđ vidiſti? Numquid ego ⁊ ma
ter tua et fratres tui adorabi=
mus te ſup terrā. Inuidebant
igitur ei fratres ſui. Pater ve
ro tacitus rem conſiderabat.
Cūqꝫ fratres illius in paſcen
dis gregibꝫ patris morarenꝫ
in ſychem. dixit ad eū iſrahel.
Fratres tui paſcunt oues in
ſychimis. veni mittā te ad eos
Quo reſpondente. preſto ſum
Ait. Vade et vide ſi cūcta pro=
ſpera ſunt erga fratres tuos
et pecora. et renūcia michi qđ
agaꝫ. Miſſus de valle hebron
venit i ſychem. Inuenitqꝫ eū
vir errantem in agro. ⁊ inter=
rogauit eum quid quereret.
At ille reſpondit. Fratres me=
os quero. indica michi vbi

paſcant greges. Dixitqꝫ ei vir
Receſſerūt de iſto loco· Audiui
autem eos dicētes· eamus in
dothaym. Perrexit ergo io=
ſeph poſt fratres ſuos ⁊ inue=
nit eos in dothaym. Qui cum
vidiſſent eum procul· anteq̄ꝫ
accederet ad eos· cogitauerūt
illū occidere ⁊ mutuo loquebā
tur. Ecce ſomniatoꝛ venit· ve
nite occidamus eū ⁊ mittamꝰ
in ciſternā veterē· Dicemuſqꝫ
Fera peſſima deuoꝛauit eū. Et
tūc apparebit quid illi proſint
ſomnia ſua. Audiens hec ru=
ben ·nitebatur liberare eum de
manibꝫ eoꝝ· et dicebat. Non
interficiamus animā eiꝰ· nec
effundamus ſanguinē eius.
Sed proicite eum in ciſternā
hāc que eſt in ſolitudine· ma=
nuſqꝫ vr̄as ſeruate innoxias
Hoc autē dicebat volens eū
eripere de manibꝫ eoꝝ· ⁊ redde=
re patri ſuo. Gr̄ Ad dn̄m cū
tribularer clamaui ⁊ exaudiuit me
V̄ Dn̄e libera animā meā a labijſ
iniquis et a lingua doloſa·

Secundum matheum· xxi·

IN illo tp̄e. Dixit iheſus diſci=
pulis ſuis ⁊ turbis iudeoꝛum.
Homo erat paterfamilias q̄
plantauit vineā· et ſepem cir=
cūdedit ei et fodit in ea toꝛcu=
lar et edificauit turrim in me=
dio eius· ⁊ locauit eam agrico
lis: ⁊ peregre profectus eſt. Cū
autem tempus fructuū appro
pinquaſſet· miſit ſeruos ſuos
ad agricolas ut acciperent fru
ctum eius. Agricole autē ap=
prehenſis ſeruis eius· aliū ce=
ciderunt· alium occiderūt· aliū
vero lapidauerunt. Iterū mi
ſit alios ſeruos plures prioꝛi
bus· et fecerunt illis ſimiliter.
Nouiſſime autem miſit ad e=
os filium ſuū dicens· verebū=
tur filiū meū. Agricole autem
videntes filiū eius: dixerūt in=
tra ſe. Hic eſt heres: venite oc
cidamus eū et habebimus he
reditatē eius. Et apprehenſū
eum eiecerūt extra vineam et
occiderunt. Cum ergo venerit
dn̄s vinee quid faciet agrico=
lis illis? Aiūt illi. Malos ma=
le perdet· et vineam ſuam loca
bit alijs agricoliſ· qui reddāt
ei fructum tempoꝛibus ſuis.
Dixit illis iheſus. Nūquid le
giſtis in ſcripturis? Lapidem
quem reprobauerunt edificā
tes· hic factus eſt in caput an=
guli. A domino factū eſt iſtud
et eſt mirabile in oculis nr̄is.
Ideo dico vobis. Quia aufe
retur a vobis regnū dei· et da=
bitur genti facienti fructū eiꝰ.
Et qui ceciderit ſuper lapidem
iſtum cōfringetur. Super quē
vero ceciderit conteret eum. Et
cum audiſſent principes ſacer
dotum et phariſei parabolas

eius cognouerūt q̄ de ipſis di
ceret. Et querentes tenere eum
timuerunt turbas·quia ſicut
prophetam eum habebant.
Domine in auxiliū meū Offr̄
reſpice cōfundantur ⁊ reuereātur
qui querūt animā meam ut aufe
rant eam· Secr̄· Hec in nobis
ſacrificia deus· ⁊ actione pma
neant·⁊ operatione firmentur
Tu dn̄e ſeruabis nos Cō· P·
⁊ cuſtodies nos a generatōne hac
ineternum· Cōpleñ· Fac nos
dn̄e queſum⁹ accepto pigno=
re ſalutis eterne:ſic cōgruēter
tendere·ut ad eandem puenire
poſſimus. P· Sup populū
Da quīs dn̄e populo tuo ſa=
lutem mentis ⁊ corporis·ut bo=
nis operibꝫ inherēdo: tue ſem
per virtutis mereantur prote=
ctione defendi. P. Sabbato
Lex dn̄i irreph̄enſibilis con=
uertēs animas teſtimoniū
dn̄i fidele ſapientiā preſtans par=
uulis· ps Celi enarrant gloriam
dei et opera manuū eius annūciat
firmamentum. Oratio
Da quīs dn̄e noſtris ieiu=
nijs effectū ſalutarem·ut
caſtigatio carnis aſſumpta:
ad noſtrarū vegetationū trā
ſeat animarū. P. Lectio li=
In diebꝫ bri geneſis·xxvij·
illis. Dixit rebecca filio ſuo ia=
cob. Audiui patrem tuum lo
quentē cum eſau fratre tuo et

dicentem ei. Affer michi de ve=
natione tua·⁊ fac cibos ut co=
medam: et benedicā tibi corā
dn̄o anteq̄ꝫ moriar. Nūc er=
go fili mi acquieſce conſilijs
meis:pergens ad gregē. Affer
michi hedos duos optimos ut
faciam ex eis eſcas patri tuo.
quibus libenter veſcit̄. Quas
cū intuleris ⁊ comederit· bene=
dicat tibi prius q̄ꝫ moriatur.
Cui ille rn̄dit. Noſti q̄ eſau
frater me⁹ homo piloſus ſit
et ego lenis. Si attrectauerit
me pater me⁹ ⁊ ſenſerit·timeo
ne putet me ſibi voluiſſe illu=
dere·⁊ inducat ſup me maledi
ctionem pro benedictione. Ad
quē mater ait. In me ſit iſta
maledictio fili mi·tantū audi
vocem meam·⁊ pergens affer
q̄ dixi. Abijt et attulit· deditq̄ꝫ
matri. Parauit illa cibos ſi=
cut nouerat velle patrem illi
us·et veſtibꝫ eſau valde bonis
quas apud ſe habebat domi
induit eum. Pelliculaſq̄ꝫ he=
dorū circūdedit manibꝫ·⁊ colli
nuda ꝓtexit. Deditq̄ꝫ pulmen
tū· et panes quos coxerat tra
didit. Quibꝫ illatis ait. Pa=
ter mi. At ille rn̄dit. Audio.
Quis es tu fili mi? Dixitq̄ꝫ ia=
cob. Ego ſum eſau primoge=
nitus filius tuus·feci ſicut p̄ce
piſti michi. Surge ſede ⁊ come
de de venatione mea·ut benedi

rat michi aīa tua·Ruꝛſumqꝫ
yſaac ad filiū ſuū·Quomō in
quit tam cito potuiſti inueni=
re fili mi?Qui reſpondit·vo=
lūtas dei fuit· ut cito michi oc=
curreret qđ volebam·Dixitqꝫ
yſaac·Accede huc ut tangā te
fili mi·⁊ probem utrū tu ſis fi=
lius meus eſau·an nō?Acceſ
ſit ille ad patrē et palpato eo
dixit yſaac·Vox quidem vox
iacob eſt· ſed manus manus
ſunt eſau· Et nō cognouit eū
quia piloſe manus ſimilitu=
dinem maioꝛis expreſſerant·
Benedicens ergo illi ait· Tu
es filius meus eſau. Reſpon=
dit. Ego ſum. At illa ait. Af=
fer michi cibos de venatione
tua fili mi·ut benedicat tibi a=
nima mea. Quos cū oblatoſ
comediſſet· obtulit ei etiā vi=
nū. Quo hauſto dixit ad eū.
Accede ad me·⁊ da michi oſcu
lum fili mi. Acceſſit et oſcula=
tus eſt eum. Statimqꝫ ut ſen=
ſit veſtimentoꝝ eius fragran=
tiam:benedicēs ait. Ecce odoꝛ
filij mei ſicut odoꝛ agri pleni·
cui benedixit dn̄s. Det tibi de⁹
de roꝛe celi ⁊ de pinguedine ter
re· abūdantiā frumenti vini
et olei·et ſeruient tibi populi·
et adoꝛent te tribus· Eſto do=
minus fratrum tuoꝝ·et incur
uentur ante te filij matris tue
Qui maledixerit tibi: ſit ille
maledictus· et qui benedixe=
rit tibi:benedictionibꝫ replea=
tur. Dix yſaac ſermonem im
pleuerat· et egreſſo iacob fo=
ras:venit eſau·coctoſqꝫ de ve
natione cibos intulit patri di
cēs·Surge pater mi:et come=
de de venatione filij tui·ut be=
nedicat michi anima tua·Di
xitqꝫ illi yſaac·Quiſ eni es tu?
Qui reſpondit·Ego ſum fili⁹
tuus primogenitus eſau· Ex
pauit yſaac ſtupoꝛe vehemen
ti· et vltra q̄ꝫ credi poteſt āmi=
rans ait. Quis igitur ille eſt
qui dudū captam venationē
attulit michi·⁊ comedi ex om
nibꝫ prius q̄ꝫ tu venires?Be=
nedixiqꝫ ei·et erit benedictus.
Auditis ſermonibꝫ patris e=
ſau irrugijt clamoꝛe magno
et conſternatus ait. Benedic
etiam et michi pater mi. Qui
ait Venit german⁹ tuus frau
dulenter ⁊ accepit benedictio=
nem tuā. At ille ſubiūxit. Iu=
ſte vocatū eſt nomen eius ia
cob· ſupplātauit eni me en al
tera vice. Primogenita mea
ante tulit·et nunc ſecundo ſub
ripuit benedictionem meam:
Rurſumqꝫ ad patrem. Nun=
quid non reſeruaſti ait michi
unam benedictionem ? Re=
ſpondit yſaac. Dominum tu=
um illum conſtitui· et omnes
fratres eius ſeruituti illius

ſubiūgam·frumento et vino
ſtabiliui eū. Et tibi poſt hec fili
mi vltra quid faciā? Cui eſau
ait. Num vnā inquit tātum
benedictionē habes pater? Mi
chi quoqꝫ obſecro ut benedi=
cas. Cūqꝫ eiulatu magno fle=
ret·motus yſaac dixit ad eū.
In pinguedine terre ⁊ in roꝛe
celi deſup̱ erit benedictio tua.
Bonū eſt cōfiteri dn̄o ⁊ pſal Gr̄
lere noī tuo altiſſime· v̄ Ad an=
nūciandū mane miſericoꝛdiā tuā
et veritatē tuā p̱ noctem. Scd̄m
In illo tp̱e. dixit i·diſ· lucā·xv
ſuis. Hō quidā habuit duos
filios et dixit adoleſcētioꝛ ex il
lis patri. Pater da michi poꝛ
tionem ſubſtantie que me cō=
tingit. Et diuiſit illis ſubſtan
tiā. Et nō poſt multos dies cō
gregatis omnibꝫ· adoleſcen=
tioꝛ filius p̱egre p̱fectus eſt in
regionē longinquā. Et ibi diſ
ſipauit ſubſtantiā ſuā viuen
do luxurioſe. Et poſtq̄ꝫ omnia
cōſummaſſet: facta eſt fames
valida in regione illa·⁊ ip̄e ce
pit egere. Et abijt et adheſit
vni ciuiū regionis illius·⁊ mi
ſit illū in villā ſuā ut paſceret
poꝛcos. Et cupiebat implere
ventrem ſuū de ſiliquis quas
poꝛci manducabāt· Et nemo
illi dabat. In ſe autem reuer
ſus dixit. Quanti mercēnarij
in domo patris mei abūdant

panibꝫ·ego autē hic fame p̱e=
reo. Surgam et ibo ad patrē
meū ⁊ dicam ei· Pater peccaui
in celū et coꝛam te·et iam non
ſum dignus vocari filius tu=
us·fac me ſicut vnū de mercē=
narijs tuis. Et ſurgens venit
ad patrē ſuū. Cū autē adhuc
longe eſſet· vidit illum pater
ip̄ius· et miſericoꝛdia motus
eſt. Et occurrens cecidit ſuper
collū eius·⁊ oſculatus eſt eum
Dixitqꝫ ei filius. Pater pecca=
ui in celū ⁊ coꝛā te·iā non ſum
dignꝰ vocari filiꝰ tuus. Dixit
aūt pater ad ſeruos ſuos. Ci
to p̱ferte ſtolā primā ⁊ indui
te illū· et date anulū in manu
eius·⁊ calciamēta in pedes eius
Et adducite vitulū ſaginatū
et occidite·⁊ māducemꝰ ⁊ epu
lemur. Quia hic filius meus
moꝛtuus fuerat ⁊ reuixit·perie
rat ⁊ inuētus ē· Et ceperūt epu
lari· Erat autē filius eiꝰ ſeni=
oꝛ in agro· et cū veniret ⁊ ap=
propiquaret domui·audiuit
ſymphoniā ⁊ choꝛū· Et voca=
uit vnū de ſeruis ⁊ interroga
uit que hec eſſent· Qui dixit il
li·Frater tuus venit· et occidit
pr̄ tuus vitulū ſaginatum qꝛ
ſaluū illū recepit· Indignatꝰ
eſt aūt ⁊ nolebat introire· Pr̄
ergo illiꝰ egreſſus cepit roga
re illū· At ille rn̄dens dixit pr̄i
ſuo. Ecce tot ānis ſeruio tibi·

et nūquā mandatū tuū p̄teri=
ui·et nunquā dediſti michi he
dum ut cum amicis meis epu
larer. Sed poſtq̄ȝ filius hic tu
us· qui deuorauit ſubſtantiā
ſuam cū meretricibȝ venit oc
cidiſti ei vitulū ſaginatū. At
ip̄e dixit illi. Fili tu mecū ſemp̄
es ⁊ omnia mea tua ſunt·epu
lari autem et gaudere oportе=
bat·quia frater tuus hic mor
tuus fuerat ⁊ reuixit· perierat
et inuentus eſt. Offꝰ. Illumi
na oculos meos ne quādo obdor=
miam in morte nequādo dicat ini=
micus meus p̄ualui aduerſus eū·
Hiis ſacrificijs dn̄e Secre.
cōcede placatus·ut qui ꝓprijs
oramus abſolui delictis non
grauemur alienis. P dn̄. Cō.
Oportet te fili gaudere quia frater
tuus mortuus fuerat et reuixit pe=
rierat et inuentus eſt· Cōplen̄.
Sacramenti tui dn̄e diuina
libatio penetralia cordis nr̄i
infundat·⁊ ſui participes potē
ter efficiat. Per Sup populū
Familiā tuā q̄s dn̄e cōti=
nua pietate cuſtodi·ut que in
ſola ſpe gratie celeſtis innitit̄·
celeſti etiā protectione munia=
tur. P dn̄m. Dominica·iij·
Oculi mei ſemper ad domi
num quia ipſe euellet de
laqueo pedes meos reſpi
ce in me et miſerere mei quoniam
vnicus ⁊ pauper ſum ego· ps Ad
te domine leuaui animā meā deus
meus in te cōfido nō erubeſcam·
Queſumus oīps deꝰ Orō
Uota humiliū propicius
reſpice· atq̄ȝ ad defenſionē no
ſtram dexterā tue maieſtatis
extende. P. Lectio ep̄le beati
pauli ap̄li ad epheſios·v·
Fratres. Eſtote imitato=
res dei ſicut filij cariſſimi
et ambulate in dilectione· ſi=
cut et xp̄us dilexit nos·⁊ tradi
dit ſemetip̄m pro nobis: ob=
lationem et hoſtiā deo in odo
rem ſuauitatis· Fornicatio au
tem ⁊ omnis immūdicia· aut
auaricia nec nominetur in vo
bis·ſicut decet ſanctos·aut tur
pitudo· aut ſtultiloquiū·aut
ſcurrilitas que ad rem nō p̄ti
net·ſed magis gratiarū actio
Hoc autē ſcitote intelligentes
q̄ omnis fornicator aut im=
mundus aut auarus: qd̄ eſt
ydolorū ſeruitus: non habet he
reditatē xp̄i et dei. Nemo vos
ſeducat inanibȝ verbis· Pro
pter hec enim venit ira dei in
filios diffidentie. Nolite ergo
effici p̄ticipes eorū. Eratis enī
aliquādo tenebre· nūc aūt lux
in dn̄o· ut filij lucis ambulate
Fructus enī lucis eſt: in omni
bonitate ⁊ iuſticia et veritate.
Exurge dn̄e ut non pre Grad̄·
ualeat homo iudicentur gentes in
conſpectu tuo· v̄ In cōuertendo

inimicũ meũ retrorſũ infirmabũ=
tur et periẽt a facie tua Tractus

Ad te leuaui oculos meos qui
habitas in celis· ỽ Ecce ſicut ocu=
li ſeruoꝝ in manibꝫ dñoꝝ ſuoꝝ· ỽ
Et ſicut oculi ancille in manibus
dñe ſue· ỽ Ita oculi noſtri ad do
minũ deũ noſtrũ donec miſereatur
noſtri· ỽ Miſerere nobis dñe mi
ſerere nobis· Sc̃dm Lucã·xj

In illo tp̃e. Erat iheſus eiciẽs
demoniũ·⁊ illud erat mutum·
Et cum eieciſſet demoniũ· locu
tus eſt mutus·⁊ admirate ſũt
turbe. Quidã autẽ ex eis dixe
rũt. In beelzebub principe de=
moniorꝝ eicit demonia. Et alij
temptãtes ſignũ de celo quere
bãt ab eo. Ipſe autẽ ut vidit
cogitationes eorum·dixit eis·
Omne regnũ in ſeipm̃ diuiſũ
deſolabit̃·et domus ſupra do=
mũ cadet. Si autẽ et ſathanas
in ſeipm̃ diuiſus eſt· quõ ſta=
bit regnũ ipſius? Quia dicitis
in beelzebub eicere me demo=
nia. Si aũt in beelzebub eicio
demonia·filij vr̃i in quo eiciũt
Ideo ipĩ iudices vr̃i erũt. Por
ro ſi in digito dei eicio demo=
nia·ꝑfecto peruenit in nos re=
gnũ dei. Cũ fortis armatus cu
ſtodit atriũ ſuũ·in pace ſũt ea
que poſſidet. Si autẽ fortior il=
lo ſupueniens vicerit eũ· uni
uerſa arma eiꝰ aufert·in qui=
bus ꝯfidebat ⁊ ſpolia eiꝰ diſtri
buet· Qui nõ eſt mecũ·aduer=
ſum me eſt. Et qui nõ colligit
mecũ·diſpergit. Cũ immũdus
ſpũs exierit ab homĩe:ambu
lat ꝑ loca inaquoſa querens
requiem·⁊ nõ inueniens dicit·
Reuertar in domũ meã unde
exiui. Et cũ venerit inuenit eã
ſcopis mũdatã et ornatã. Et
tũc vadit ⁊ aſſumit ſeptẽ ali=
os ſpũs ſecũ nequiores ſe. Et
ingreſſi habitãt ibi·⁊ fiũt no=
niſſima hoĩs illiꝰ peiora prio=
ribus. Factũ eſt autẽ cũ hec di
ceret· Extollẽs vocem quedã
mulier de turba dixit ei· Bea=
tus vẽter qui te portauit ⁊ vbe
ra q̃ ſuxiſti· At ille dixit· Quin
imo. Beati qui audiũt verbũ
dei et cuſtodiunt illud· Offꝛ

Iuſticie dñi recte letificantes cor
da ⁊ dulciora ſup mel ⁊ fauũ nam
et ſeruus tuus cuſtodit ea· Secr̃·

Suſcipe dñe q̃s deuotoꝝ mu=
nera famuloꝝ·⁊ diuinis ſerui
entes miſterijs:tua pietate pu
rifica·quibꝫ etiã iuſtificas ig=
norãtes·P· Cõ· Paſſer inue=
nit ſibi domũ et turtur nidum ubi
reponat pullos ſuos altaria tua
dñe virtutũ rex meus ⁊ deus meus
beati qui habitant in domo tua in
ſeculũ ſeculi laudabũt te Cõplẽ

A cũctis nos q̃ſ dñe reati=
bus et periculis ꝓpiciatus ab=
ſolue· quos tanti miſterij tri=
buis eſſe ꝑticipes. P Feria·ij·

In deo laudabo verbũ in dño lau=
dabo ſermonẽ in deo ſperaui nõ ti=
mebo quid faciat michi homo ps
Miſerere mei deus quõ cõculcauit
me homo tota die bellans tribula
Cordibꝫ Oratio uit me·
nr̃is q̃s dñe gratiã tuã
benignus infunde· ut ſicut ab
eſcis corporalibꝫ abſtinemus
ita ſenſus quoqꝫ noſtros a
noxijs retrahamꝰ exceſſibꝫ· P
Lectio libri· iiij· regum· v·
In diebꝫ illis. Naaman prin
ceps militie regis ſyrie· erat
vir magnus apud dñm ſuũ
et honoratus. Per illũ dñs de
dit ſalutẽ ſyrie. Erat enĩ vir
fortis et diues· ſed leproſus.
Porro de ſyria fuerãt egreſſi
latrũculi· ⁊ captiuã duxerũt de
terra iſrahel puellã paruulã·
que erat in obſequio vxoris
naaman. Que ait ad domi=
nam ſuã· Utinam fuiſſet dñs
meus ad prophetã qui eſt in
ſamaria· profecto curaſſet eũ
a lepra quã habet. Ingreſſus
itaqꝫ naaman ad dñm ſuũ· ⁊
nũciauit ei dicens. Sic ⁊ ſic lo
cuta eſt puella de terra iſrahel
Dixitqꝫ ei rex ſyrie. Uade ⁊ mit
tam literas tecũ ad regẽ iſra=
hel. Qui cum profectus eſſet ⁊
tuliſſet ſecũ decem talenta ar=
genti· et ſex milia aureos· ⁊ de=
cem mutatoria veſtimentoꝝ·
detulit literas ad regẽ iſrahel
in hec verba. Cumqꝫ acceperis
epiſtolã hãc: ſcito ꝙ miſerim
ad te naaman ſeruũ meũ· ut
cures eũ a lepra ſua. Cũqꝫ le=
giſſet rex iſrl' lr̃as· ſcidit veſti=
menta ſua et ait. Nũquid de=
us ego ſum· ut occidere poſſim
et viuificare· qꝛ iſte miſit ad
me· ut curem hominẽ a lepra
ſua. Animaduertite et videte
ꝙ occaſiones querit aduerſũ
me. Qđ cũ audiſſet helyſeus
vir dei: ſcidiſſe videlicet regem
iſrahel veſtimenta ſua· miſit
ad eũ dicẽs. Cur ſcidiſti veſti=
menta tua. Ueniat ad me et
ſciat prophetã eſſe in iſrahel.
Venit ergo naamã cũ equis
et curribꝫ· ⁊ ſtetit ad hoſtiũ do=
mus helyſei. Miſitqꝫ ad eũ he
lyſeus nũciũ dicẽs. Uade et la
uare ſepties in iordane· et reci
piet ſanitatem caro tua atqꝫ
mũdaberis. Iratus naaman
recedebat dicẽs. Putabã ut e=
grederet̃ ad me· et ſtãs inuoca
ret nomen dñi dei ſui· et tange
ret manu ſua locũ lepre· et cu
raret me. Nũqđ meliores ſũt
abana et pharfar fluuij da=
maſci omĩbꝫ aquis iſrl'· ut la
uer in eis et mũder. Cum ergo
auertiſſet ſe ⁊ abiret indignãs
acceſſerũt ad eum ſerui ſui et
locuti ſunt ei. Pater· et ſi rem
grandem dixiſſet tibi prophe=
pheta· certe facere debueras.

Quanto magis quia nūc di=
xit tibi lauare et mūdaberis.
Deſcendit ergo et lauit in ior
dane ſepties iuxta ſermonem
viri dei· ⁊ reſtituta eſt caro eius
ſicut caro pueri puuli· et mun
datus eſt a lepra. Reuerſuſqȝ
ad virū dei cū vniuerſo comi
tatu ſuo· venit ⁊ ſtetit corā eo·
et ait. Vere ſcio q̄ nō ſit aliuſ
deus in vniuerſa terra niſi tā
tum dn̄s deus iſrahel· Grad.
Deus vitā meā nūciaui tibi po=
ſui lacrimas meas in cōſpectu tuo
℣ Miſerere michi dn̄e qm̄ cōculca
uit me homo tota die bellās tribu
lauit me· Scd̄m Lucam· iiij·
In illo tp̄e. Dixerunt phariſei
ad iheſū· Quāta audiuimus
de te facta in capharnaū· fac ⁊
hic ī patria tua. Ait aūt. Amē
dico vobis q2 nemo prophe=
ta acceptus eſt in patria ſua.
In veritate dico vobis· mul=
te vidue erāt in diebȝ helye in
iſrahel quādo clauſum eſt ce=
lum annis tribȝ et menſibus
ſex· cum facta eſſet fames ma
gna in omni terra. Et ad nul
lā earū miſſus eſt helyas· niſi
in ſarepta ſydonie ad mulie=
rē viduā. Et multi leproſi erāt
in iſrahel ſub heliſeo ꝓpheta· ⁊
nemo eoꝝ mundatus eſt niſi
naaman ſyrus. Et repleti ſūt
omnes in ſynagoga ira. Hec
audientes inſurrexerūt et eie=
cerūt eū extra ciuitatē· ⁊ duxe=
runt illū vſqȝ ad ſupciliū mō
tis· ſup quem ciuitas illorum
erat edificata· ut p̄cipitarent
illū. Ipſe autē tranſiens p me
dium illorum ibat. Offi.
Exaudi deus orationē meā et ne
deſpexeris dep̄cationē meā intende
in me et exaudi me· Secre·
Munus dn̄e noſtre ſeruitutiſ
qd̄ tibi offerimus: tu ſalutare
nobis pfice ſacramentū· P.
Quis dabit ex ſyon ſaluta Cō·
re iſrahel cū auerterit dn̄s captiui
tatem plebis ſue exultabit iacob ⁊
letabitur iſrahel· Complen̄·
Preſta qm̄s oīps deus· ut que
ore cōtingimus pura mēte ca
piamus· P do· Sup populū
Subueniat nobis dn̄e miſe
ricordia tua· ut ab imminen=
tibus pccōꝝ noſtroꝝ periculis
te mereamur ꝓtegente eripi· ⁊
te liberante ſaluari. P· Feria
Ego clamaui qm̄ ex= tercia·
audiſti me deus inclina au=
rem tuā michi ⁊ exaudi verba mea
cuſtodi me dn̄e ut pupillam oculi
ſub umbra alarū tuarū ꝓtege me
Ps Exaudi deus iuſticiā meā in=
tende dep̄cationem meā· Oratio
Exaudi nos oīps et miſeri
cors deus· et continentie
ſalutaris propicius nobis do
na concede. Per· Lectio libri
In diebus illis: ·iiij· regū· iiij·
Mulier quedā clamabat ad

helyſeum prophetam dicens.
Seruus tuus vir meus moꝛ=
tuus eſt· et tu noſti qꝛ ſeruus
tuus fuit timens deum. Et ec=
ce creditoꝛ venit ut tollat du=
os filios meos ad ſeruiendũ
ſibi. Cui dixit helyſeus. Quid
vis ut faciam tibi? Dic michi
quid habes ĩ domo tua? At il
la reſpondit. Non habeo an=
cilla tua quicq̃ʒ in domo mea
niſi parum olei quo vngar.
Cui ait· Vade ⁊ pete mutuo ab
omĩbʒ vicinis tuis vaſa va=
cua non pauca· ⁊ ingredere et
claude hoſtiũ· Cumqʒ intrinſe=
cus fueris tu et filij tui· mitte
in omĩa vaſa hec· et cũ plena
fuerint tolles· Iuit itaqʒ muli
er et clauſit hoſtiũ ſup ſe ⁊ ſu=
per filios ſuos· Illi offerebãt
vaſa· et illa infundebat. Cũqʒ
plena fuiſſent vaſa. Dixit ad
filiũ ſuũ. Affer michi adhuc
vas. Et ille reſpondit. Nõ ha=
beo. Stetitqʒ oleũ. Venit autẽ
illa ⁊ indicauit homini dei. Et
ille inquit· Vende oleũ ⁊ redde
creditoꝛi tuo · tu autẽ et filij
tui viuite de reliquo· Grad·
Ab occultis meis mũda me do=
mine et ab alienis parce ſeruo tuo
℣ Si mei nõ fuerint dñati tũc im
maculatus ero ⁊ emundaboꝛ a deli
cto maximo· Scḋm math· xviij
In illo tpe. Reſpiciens ihesus
diſcipulos ſuos· dixit ſymoni
petro. Si peccauerit in te frater
tuus· vade et coꝛripe eũ inter te
et ipm ſolũ. Si te audierit lu=
cratus eris fratrẽ tuũ· Si aũt
te non audierit· adhibe tecum
vnũ uel duos· ut in oꝛe duoꝛũ
uel triũ teſtiũ ſtet omne verbũ
Qd̄ ſi nõ audierit eos· dic ec=
cleſie. Si autẽ eccleſiã non au
dierit· ſit tibi ſicut ethnicus et
publicanus. Amen dico vob̃
quecunqʒ alligaueritis ſuper
terrã erũt ligata et in celo. Et
quecũqʒ ſolueritis ſuper terrã
erũt ſoluta ⁊ in celo. Iterũ di
co vobis· qꝛ ſi duo uel tres ex
vobis cõſenſerint ſup terrã de
omni re quãcũqʒ petierint· fiet
illis a patre meo qui in celis ẽ
Vbi enĩ ſunt duo uel tres cõ=
gregati in noĩe meo· ibi ſum
in medio eoꝝ. Tunc accedens
ad eũ petrus dixit. Dñe quoti=
ens peccauerit in me frater me
us: et dimittã ei? Vſqʒ ſepties
Dixit illi ihesus. Nõ dico tibi
vſqʒ ſepties: ſed vſqʒ ſeptua=
gies ſepties. Offr̃. Dextera
domini fecit virtutẽ dextera dñi ex=
altauit me non moriar ſed viuam
et narrabo opera domini· Secre·
Per hec queſumus dñe ſa=
cramenta veniat nr̃e redem=
ptionis effectus· qui nos ⁊ ab
humanis retrahat ſemper ex=
ceſſibus· et ad ſalutaria cun=
cta perducat. Per dñm· Co·

Domine quis habitabit in taber
naculo tuo aut quis requieſcet in
monte ſancto tuo qui ingreditur ſi
ne macula et operatur iuſticiam·
Sacris miſterijs Complen̄·
dn̄e expiati q̄s·ut veniā cō=
ſequamur et gratiā·P Sup
Tua nos q̄s dn̄e populū
ꝓtectione defende· et ab omni
ſemꝑ iniquitate cuſtodi. Per
Ego autē in Feria quarta
dn̄o ſperaui exultabo et leta
bor in tua miſericordia q꞉ reſpexiſti
humilitatē meā· ps In te dn̄e ſpe
raui nō cōfundar ineternū in iuſti
cia tua libera me· Oratio
Preſta nobis q̄s dn̄e·ut
ſalutaribꝫ ieiunijs eru=
diti:a noxijs quoqꝫ vicijs ab
ſtinentes:ꝓpiciationē tuā faci
lius impetremus. Per d̄ō·
Lectio libri exodi·xx·
Hec dicit dn̄s deus. Ho=
nora patrē tuū et matrē tuā·
ut ſis lōgeuus ſuꝑ terrā·quā
dn̄s tuus dabit tibi. Nō occi=
des. Non mechaberis· Nō fur=
tum facies. Nō loqueris ꝯtra
proximū tuū falſum teſtimo=
niū. Nō cōcupiſces rem proxi
mi tui·nec deſiderabis vxorem
eius· Non ſeruū·non ancillā·
nō bouem·nō aſinū·nec om̄ia
que illius ſunt. Cunctus autē
populus audiebat voces ⁊ lā
pades et ſonitū buccine·mon=
tēqꝫ fumigantē·et perterriti ac
pauore cōcuſſi·ſteterūt procul
dicētes moyſi. Loquere tu no
bis et audiemus. Nō loquat̄
nob̄ dn̄s·ne forte moriamur.
Et ait moyſes ad populū. No
lite timere. Ut enim probaret
nos venit deus. Et ut terror il
lius eſſet in nobis et nō pecca=
retis. Stetitqꝫ populus de lōge
moyſes aūt acceſſit ad caligi
nem in qua erat deus. Dixitqꝫ
preterea dn̄s ad moyſen. Hec
dices filijs iſrahel. Vos vidi=
ſtis q̄ de celo locutus ſum vo=
bis. Non facietis deos argen=
teos· nec deos aureos facietis
vobis. Altare de terra facietis
michi·et offeretis ſuꝑ eo holo
cauſta et pacifica vr̄a. Oues
vr̄as et boues in omni loco in
quo memoria fuerit noīs mei
Miſerere michi dn̄e quoniā Gr
infirmus ſum ſana me dn̄e· v̄
Cōturbata ſunt omnia oſſa mea
et anima mea turbata eſt valde·
In illo Sc̄dm matheū·xv·
tpe. Acceſſerūt ad iheſum ab
iheroſolimis ſcribe et phariſei
dicentes. Quare diſcipuli tui
trāſgrediūtur traditiones ſe=
niorū. Non enī lauāt manus
ſuas cū panem manducant?
Ipſe autē reſpondens ait illis
Quare et vos trāſgredimini
mandatū dei,ꝓpter traditionē
veſtrā. Nam deus dixit·Ho=
nora patrē tuū et matrē tuā·

Et qui maledixerit patri uel
matri moꝛte moꝛiatur. Uos
autē dicitis. Quicūqꝫ dixerit
patri uel matri munus quod
cūqꝫ eſt ex me tibi proderit· et
nō honoꝛificauit patrē ſuum
aut matrē ſuā· ⁊ irritū facitis
mandatū dei ꝓpter traditionē
veſtrā· Ypocrite bene ꝓphetauit
de vobis yſaias dicens. Po=
pulus hic labiis me honoꝛat
coꝛ autē eoꝝ longe eſt a me·
Sine cauſa autē colūt me di=
centes ⁊ docentes doctrinas· et
mandata hominū. Et cōuo=
catis ad ſe turbis· dixit eis.
Audite et intelligite. Non qđ
in os intrat coīquinat homi=
nem· ſed qđ ꝓcedit ex oꝛe. Tūc
accedentes diſcipuli eius dixe=
rūt ei. Scis quia phariſei au=
dito hoc verbo ſcandaliſati
ſunt. At ille reſpondit dicens.
Omīs plantatio quā nō plā
tauit pater meus celeſtis· era
dicabit. Sinite illos ceci ſunt
et duces cecoꝝ. Cecus autē ſi
ceco ducatū preſtet· nōne am=
bo in foueā cadūt? Reſpondēs
autem petrus dixit ei. Ediſſere
nobis parabolā iſtā. At ille
dixit. Adhuc et vos ſine intel=
lectu eſtis. Non intelligitis qꝛ
omne qđ in os intrat in ven=
trem vadit ⁊ in ſeceſſum emit=
titur. Que autē ꝓcedūt de oꝛe
de coꝛde exeūt· ⁊ ea coinquināt
hominē. De coꝛde enī exeūt co
gitationes male· homicidia·
adulteria· foꝛnicationes· fur
ta· falſa teſtimonia· blaſphe=
mie. Hec ſunt que coinquināt
hominem. Nō lotis manibꝫ
māducare panē: nō coinqui=
nat hominē. Offic. Dn̄e fac
mecū miſericoꝛdiā tuam ꝓpter no
men tuū quia ſuauis eſt miſericoꝛ
dia tua· Secre· Suſcipe qm̄s
dn̄e p̄ces populi tui cū oblatō
nibꝫ hoſtiarū· et tua miſteria
celebrantes ab omnibꝫ defen=
de periculis· Per. Cō. Notas
michi feciſti vias vite adimplebis
me leticia cū vultu tuo domine·
Sanctificet nos dn̄e Cōplī·
qua paſti ſumus menſe cele=
ſtis libatio· et a cūctis erroꝛi=
bus expiatos ſupernis ꝓmiſ=
ſionibꝫ reddat acceptos. P.
Concede qm̄s Sup populū
op̄s deꝰ· ut qui ꝓtectionis tue
gratiā querimꝰ· liberati a ma=
lis omnibꝫ ſecura tibi mente
ſeruiamus. P dn̄m Feria· v·
Salus populi ego ſum dicit
dn̄s de quacūqꝫ tribulatio=
ne exclamauerint ad me exaudiā
eos ⁊ ero illoꝝ dn̄s in ꝑpetuū· ps
Attendite popule meus legē meā
inclinate aurem veſtram in verba
Concede Oꝛatio oris mei·
qm̄s op̄s deꝰ· ut ieiunio=
rum nobis ſancta deuotio: et
purificationē tribuat· et ma=

ieſtati tue nos reddat accep=
tos. P do· Lectio ieremie pro
IN diebz illiſ. Factũ phete· vij
eſt verbum dñi ad me dicens
Sta in porta domus dñi ꝛ pre
dica ibi verbũ iſtud et dic. Au
dite verbũ dñi om̃is iuda qui
ingredimini ꝑ portas has· ut
adoretis dñm. Hec dicit dñs
exercituũ deus iſrahel. Bonas
facite vias vr̃as et ſtudia ve
ſtra· ꝛ habitabo vobiſcũ in lo
co iſto. Nolite cõfidere in ver=
bis mendacij dicentes. Tem=
plũ dñi· templũ dñi· tẽplũ dñi
eſt. Quoniam ſi benedixeritis
vias vr̃as ꝛ ſtudia vr̃a. Si fe
ceritis iudiciũ inter virum et
proximũ eius· aduene ꝛ pupil
lo· et vidue non feceritis calũ
niam· nec ſanguinẽ innocen=
tem effuderitis in hoc loco. Et
poſt deos alienos nõ ambula
veritis in malũ vobiſmetipſis
Habitabo vobiſcũ i loco iſto
in terra quã dedi patribz vr̃is
a ſeculo ꝛ uſqz in ſeculũ. Dicit
dñs op̃s. Gr̃ꝶ Oculi omniũ in
te ſperant dñe et tu das illis eſcam
in tempore oportuno· ꝟ Aperis tu
manũ tuã ꝛ imples omne animal
benedictione. Sc̃dm Lucã· iiij·
IN illo tp̃e. Surgens iheſus de
ſynagoga introiuit in domũ
ſymonis· Socrus autẽ ſymo=
nis tenebatur magnis febri=
bus. Et rogauerũt illũ pro ea
Et ſtans ſup illã imperauit fe
bri et dimiſit illã. Et cõtinuo
ſurgẽs miniſtrabat illis. Cũ
autẽ occidiſſet ſol oẽs qui ha=
bebant infirmos varijs lan=
guoribz ducebãt illos ad eũ.
At ipſe ſingulis manũ impo=
nens curabat eos. Exibãt au
tem demonia a multis clamã
tia et dicentia. Quoniã tu es
filius dei. Et increpans non
ſinebat ea loqui· quia ſciebãt
ipſm eſſe xp̃m. Facta autẽ die·
egreſſus ibat in deſertũ locũ
Et turbe requirebãt eũ ꝛ vene
rũt uſqz ad ipſm· ꝛ tenebãt eũ
ne diſcederet ab eis. Quibz il=
le ait. Quia et alijs ciuitati=
bus oportet me euangeliſare
regnũ dei. Offꝫ Si ambulaue
ro in medio tribulationis viuifi=
cabis me dñe et ſup iram inimico
rum meoꝝ extende manũ tuã ꝛ ſal
uũ me fecit dextera tua· Secre.
Deus de cuius gratie rore de=
ſcendit: ut ad miſteria tua pu
rificatis ſenſibz accedamus·
preſta qs̃· ut in eoꝝ traditio
nem ſolẽniter honorandã· cõ
petens ſemꝑ deferamus obſe=
quiũ. P· Cõ· Tu mãdaſti mã=
data tua cuſtodiri nimis utinam
dirigantur vie mee ad cuſtodien=
das iuſtificationes tuas. Cõplñ
Sacramenti tui q̃s dñe ve=
neranda ſuſceptio· et miſtico
nos mundet effectu et perpetua

virtute defendat. P Super
Defende dñe familiā populū
tuā ⁊ tibi toto corde ꝓſtratam
ab hoſtiū tuere formidine·nec
bona tua difficulter inueniat·
ꝑ quibꝫ tibi ſancti tui ⁊ ange
lice ſupplicāt poteſtates. P.
Fac mecū dñe Feria ſexta.
ſignū in bono ut videāt qui
me oderūt et cōfundentur quoniā
tu dñe adiuuiſti me et conſolatus
es me· ps Inclina dñe aurē tuā
michi ⁊ exaudi me qm̄ iops ⁊ pau
Ieiunia nr̄a Oratio per ſū ego
qm̄s dñe benigno fauore proſe=
quere· ut ſicut abſtinemꝰ ab
alimētis in corpore·ſic a vicijs
ieiunemus in mente. P. Lcō
In diebꝫ illis. libri numeri·xx
Conuenerūt filij iſrl̄ ad moy=
ſen ⁊ aaron· ⁊ verſi in ſeditio=
nem dixerūt. Da nobis aquā
ut bibamꝰ. Ingreſſuſqꝫ moy
ſes ⁊ aarō·dimiſſa multitudīe
in tabernaculū federis· corrue
rūt proni in terrā· Clamaue=
rūtqꝫ ad dñm atqꝫ dixerunt:
Dñe deus exaudi clamorē po=
puli huius· ⁊ aperi eis theſau=
rū tuū fontē aque viue·ut ſa=
tiati ceſſet murmuratio eorū.
Et apparuit gl'a dñi ſup eos.
Locutuſqꝫ eſt dñſ ad moyſen
dicens. Tolle virgā ⁊ cōgrega
populū tu ⁊ aaron frater tuuſ
et loquimini ad petrā corā eis
et illa dabit aquas. Cumqꝫ e=
duxeris aquā de petra· bibet
omnis multitudo et iumenta
eius. Tulit ergo moyſes vir=
gam que erat in cōſpectu dñi·
ſicut preceperat ei· Cōgregataqꝫ
multitudine ante petrā· dixit
eis. Audite rebelles ⁊ incredu=
li. Num de petra hac poterimꝰ
aquas nobis eicere? Cūqꝫ ele
uaſſet moyſes manū ꝑcutiēs
bis ſilicem· egreſſe ſunt aque
largiſſime ita ut populus bibe
ret ⁊ iumēta eius. Dixitqꝫ dñs
ad moyſen ⁊ aaron. quia nō
credidiſtis michi ut ſanctifica
retis me corā filijs iſrl̄. Nō in
troducetis hos pp̄los in terrā
quam dabo eis. Hec eſt aqua
contradictionis· ubi iurgati
ſunt filij iſrl̄ cōtra dñm ⁊ ſan
ctificatus eſt in eis. Grad·
In deo ſperauit cor meum ⁊ adiu=
tus ſum et refloruit caro mea et ex
volūtate mea cōfitebor illi· V̄ Ad
te dñe clamaui deus meus ne ſile=
as ne diſcedas a me· Scdm io=
In illo tpe. Venit hannē·iiij·
iheſus in ciuitatem ſamarie
q̄ dicitur ſychar iuxta prediū
quod dedit iacob ioſeph filio
ſuo. Erat autē ibi fons iacob
Iheſus ergo fatigatus ex iti=
nere: ſedebat ſic ſup fontē. ho
ra aūt erat quaſi ſexta. Venit
mulier de ſamaria haurire a=
quā. Dicit ei iheſus. Da michi
bibere. Diſcipuli enim eius

abierant in ciuitatem ut cibos
emerent. Dicit ergo ei mulier
illa ſamaritana. Quomō tu
iudeus cū ſis·bibere a me po-
ſcis: que ſum mulier ſamari-
tana? Non enī coutūtur iudei
ſamaritanis. Rñdit iheſus et
dicit ei. Si ſcires donū dei·et q̃s
eſt qui dicit tibi: da michi bibe
re·tu forſitan petiſſes ab eo· et
dediſſet tibi aquā viuā. Dicit
ei mulier. Dñe neq; ī quo hau
rias habes: ⁊ puteus altus eſt?
Unde ergo habes aquā viuā?
Nūquid tu maior es pr̄e nr̄o
iacob·q̃ dedit nob̄ puteū iſtū·
et ip̄e ex eo bibit ⁊ filij eiꝰ ⁊ pe-
cora eius? Rñdit ihūs ⁊ dixit
ei. Om̄is qui biberit ex aqua
hac ſitiet iterū. Qui autē bibe
rit ex aqua quā ego dabo ei·
nō ſitiet ineternum· ſed aqua
quā ego dabo ei: fiet ī eo fons
aque ſalientis in vitā eternā
Dicit ei mulier. Dñe: da michi
hāc aquā· ut nō ſitiā neq; ve
niā huc haurire. Dicit ei ihūs
Uade voca virū tuū et veni
huc cū eo. Rñdit mulier ⁊ di-
xit. Nō habeo virum. Dicit ei
iheſus. Bene dixiſti· qꝛ nō ha
beo virū·quinq; enī viros ha
buiſti·⁊ nūc quē habes non eſt
tuus vir. Hoc vere dixiſti. Di-
cit ei mulier. Dñe: video quia
ꝑpheta es tu. Patres nr̄i ī mō
te hoc adorauerūt·⁊ vos dici-
tis qꝛ iheroſolimis eſt locus·
vbi adorare oportet. Dicit ei
iheſus. Mulier crede michi·qꝛ
veniet hora quādo neq; ī mō-
te hoc· neq; ī iheroſolimis a-
dorabitis patrē. Uos adoratiſ
qđ neſcitis·nos adoramꝰ qđ
ſcimꝰ·qꝛ ſalus ex iudeis ē. Sed
venit hora et nūc eſt· quando
veri adoratores adorabūt pa
trē in ſpū ⁊ veritate. Nā et pa-
ter tales querit q̃ adorēt eū in
ſpū. Spūs eſt deuſ·⁊ eos q̃ ado
rant eū in ſpū ⁊ veritate opor
tet adorare. Dicit ei mulier.
Scio qꝛ meſſias venit qui di-
citur xp̄s. Cū ergo venerit ille
nobis annūciabit oīa. Dicit
ei ihūs. Ego ſum qui loquor
tecū. Et cōtinuo venerūt diſci
puli eius·⁊ mirabātur qꝛ cum
muliere loquebat̄. Nemo ta-
men dixit ei. Quid queris aut
q̃d loqueris cū ea? Reliquit er
go ydriā ſuā mulier· et abijt
in ciuitatē·et dicit illis hoīb;:
Venite et videte hoīem q̃ dixit
michi oīa quecūq; feci. Nūq̃d
ip̄e eſt xp̄s? Exierūt de ciuitate·
et venerūt ad eū. Interea ro-
gabāt eū diſcipuli eiꝰ dicētes
Rabbi mādnca. Ille autē di-
xit eis. Ego cibū habeo mādu
care: quē vos neſcitis. Dice-
bāt ergo diſcipuli ad inuicē.
Nūquid attulit ei aliq̃s man
ducare? Dicit eis ihūs. Meus

cibus eſt: ut faciā volūtatem
eius q̄ miſit me ⁊ ꝑficiā opus
eius. Nōne vos dicitis q̄ ad=
huc q̄tuoꝛ mēſes ſūt et meſſis
venit? Ecce dico vob̄. Leuate
oculos vr̄os ⁊ videte regiones
q2 albe ſūt iā ad meſſem. Et q̄
metit mercedem accipit· ⁊ con
gregat fructū in vitā eternā·
ut ⁊ qui ſeminat ſimul gaude=
at: et qui metit. In hoc eni eſt
verbū verū· q2 alius eſt qui ſe
minat· ⁊ alius qui metit. Ego
miſi vos metere qđ vos non
laboꝛaſtis. Alij laboꝛauerūt et
vos in laboꝛes eoꝝ introiſtis.
Ex ciuitate autē illa multi cre=
diderūt in eum ſamaritanoꝝ
ꝓpter mulieris teſtimoniū ꝓhi
bētis· q2 dixit michi oīa queců
q3 feci. Cū veniſſent ergo ad il
lū ſamaritani· rogauerūt illū
ut ibi maneret· et māſit ibi du
os dies. Et multoplures cre=
diderūt propter ſermonē ei9·
⁊ mulieri dicebāt. Quia iā nō
propter tuā loquelā credim9·
Ipſi eni audiuimus ⁊ ſcimus
q2 hic eſt vere ſaluatoꝛ mūdi.
Intende voci oratōnis mee Offi.
rex meus ⁊ deus me9 qm̄ ad te oꝛa
Reſpice dn̄e ꝓpi Secr. to dn̄e
cius ad munera q̄ ſacramus·
ut et tibi grata ſint· et nob̄ ſa=
lutaria ſemꝑ exiſtāt· P. Cō.
Qui biberit aquā quā ego do di=
cit dn̄s ſamaritane fiet in eo fons
aq̄ ſalientis in vitā eternā Cōplā
Huius nos dn̄e perceptio ſa=
cramēti mūdet a crimine· ⁊ ad
celeſtia regna ꝑducat. P do.
Preſta qm̄s Super populū.
oīs deus· ut qui in tua ꝓtectio
ne cōfidimus· cūcta nobis ad
uerſantia te adiuuāte vinca=
mus. P· Sabbato Intro.
Verba mea auribꝫ ꝑcipe dn̄e
intellige clamoꝛē meū inten
de voci oꝛatōnis mee· ps Rex me
us et de9 meus qm̄ ad te oꝛabo dn̄e
Preſta qm̄s oīs Oratio
deus· ut qui ſe affligēdo
carne ab alimētis abſtinent·
ſectando iuſticiā a culpa ieiu=
nēt. P Lcō daniel ꝓphete· xiij·
In diebꝫ illis. Erat vir in ba=
bilone et nomen ei9 ioachim
et accepit vxoꝛē noīe ſuſannā
filiā helchie pulcrā nimis ⁊ ti=
mentē deū. Parentes autē il=
lius cū eſſent iuſti· erudierūt
filiā ſuā ſcđm legem moyſi.
Erat aūt ioachim diues val
de· ⁊ erat ei pomeriū vicinū do
mui ſue. Et ad ipm̄ cōfluebāt
iudei· eo q̄ eſſet honoꝛabilioꝛ
omniū. Et cōſtituti ſunt duo
ſenes iudices in āno illo. De
quibꝫ locutus eſt dn̄s. Quia
egreſſa eſt iniquitas de babi=
lone a ſenioꝛibꝫ iudicibꝫ· qui
videbātur regere populū. Iſti
frequentabāt domū ioachim·
et veniebāt ad eos omes qui

habebāt iudicia. Cū autē po=
pulus reuertiſſet poſt meridiē
ingrediebať ſuſanna ⁊ deam=
bulabat in pomerio viri ſui.
Et videbāt eā ſenes quotidie
ingredientē ⁊ deābulantē·et ex
arſerūt in cōcupiſcentiā eius
Et euerterūt ſenſū ſuū: et decli
nauerūt oculos ſuos ut nō vi
derēt celū·neqꝫ recordarētur iu
diciorꝫ iuſtorꝫ·Factum eſt aūt
cū obſeruarēt diē aptū quan
do eam poſſent inuenire ſolā·
Ingreſſa ē aliquādo ſicut he
ri et nudiuſterciꝰ cū duabꝫ ſo
lis puellis·voluitqꝫ lauari in
pomerio·Eſtus quippe erat·et
nō erat ibi quiſq̄ꝫ p̄ter duos
ſenes abſconditos. Dixit er=
go puellis. Afferte michi oleū
et ſmigmata· et oſtia pomerij
claudite ut lauer. Cū aūt egreſ
ſe fuiſſent puelle· ſurrexerunt
duo ſenes ⁊ accurrerūt ad eā
et dixerūt. Ecce oſtia pomerij
clauſa ſunt·⁊ nemo nos videt
Quāobrem aſſentire nobꝭ et
cōmiſcere nobiſcū. Qđ ſi no=
lueris·dicemus teſtimoniū cō
tra te·ꝙ fuerit tecū iuuenis·et
ob hāc cauſam emiſeris puel
las a te. Ingemuit ſuſanna ⁊
ait. Anguſtie michi ſūt vndi=
qꝫ. Si enī hoc egero mors mi
chi eſt. Si autē nō egero· non
effugiā manus vr̄aſ. Sed me
lius eſt michi abſqꝫ ope inci=
dere manus vr̄as·q̄ꝫ peccare in
conſpectu dn̄i. Et exclamauit
voce magna ſuſanna. Excla
mauerūt aūt et ſenes aduer=
ſus eā. Cū ergo audiſſent cla=
morem in pomerio famuli do
mus·irruerūt ꝑ poſticū ut vi=
derent quidnā eſſet. Poſtquā
autē ſenes locuti ſunt eis· eru
buerūt ſerui vehemēter·quia
nūq̄ꝫ dictꝰ fuerat ſermo hu=
iuſcemodi de ſuſanna. Et fa=
cta eſt dies craſtina. Cūqꝫ ve=
niſſet pp̄l'us ad virū eiꝰ ioachī
venerūt et duo p̄ſbiteri pleni
iniqua cogitatione aduerſuſ
ſuſannā·ut interficerēt eā. Et
dixerūt corā pp̄l'o. Mittite ad
ſuſannā filiā helchie vxorem
ioachim. Et ſtatim miſerūt·et
venit cū parētibꝫ ⁊ filijs ⁊ vni
uerſis cognatis ſuis. Flebant
igiť ſui ⁊ oēs qui nouerāt eā.
Cōſurgētes aūt duo p̄ſbiteri
in medio pp̄li· poſuerūt manꝰ
ſup caput eius. Que flens ſu
ſpexit in celū. Erat autē cor eiꝰ
fiduciā habens ī dn̄o. Et dixe=
rūt p̄ſbiteri. Cū deambulare=
mus in pomerio ſoli· ingreſſa
eſt hec cū duabꝫ puellis·⁊ clau
ſit oſtia pomerij ⁊ dimiſit a ſe
puellas. Venitqꝫ ad eā adole
ſcens qui erat abſconditus·⁊
cōcubuit cū ea. Porro nos cū
eſſemꝰ in angulo pomerij·vi=
denteſ iniquitatē·cucurrimus

ad eos·⁊ vidimus eos pariter
cōmiſceri. Et illū quidē nequi
uimus cōp̄hendere·q2 fortior
nobis erat· ⁊ apto hoſtio exi=
liuit. Hāc aūt cū app̄hendiſſe
mus·interrogauimuſ quiſnā
eſſet adoleſcēs·⁊ noluit indica
re nob̄. Hui⁹ rei teſtes ſumuſ.
Credidit eis multitudo quaſi
ſenibꝫ ⁊ iudicibꝫ ꝑpuli·et cō=
demnauerūt eā ad mortē· Ex=
clamauit aūt voce magna ſu
ſanna ⁊ ait. Deus eterne qui
abſcōditoꝝ es cognitor q̄ no=
ſti oīa anteq̄ꝫ fiāt: tu ſcis qm̄
falſum teſtimoniū tulerūt cō=
tra me: ⁊ ecce morior cū nichil
mali fecerim hoꝝ que iſti ma
licioſe ꝯpoſuerūt aduerſū me
Exaudiuit aūt dn̄s vocē eius
Cūq̄ꝫ duceret̄ ad mortē: ſuſci=
tauit dn̄s ſpiritū pueri iunio
ris·cui nomē erat daniel·et ex
clamauit voce magna. Mun
dus ego ſum a ſanguine hu=
ius. Et cōuerſus oīs ꝑpl's ad
eum dixit. Quis eſt iſte ſermo
quē tu locutus es? Qui cū ſta
ret in medio eoꝝ ait Sic fatui
filij iſrl' nō iudicātes neq̄ꝫ qđ
verum eſt cognoſcētes·cōdem
naſtis filiā iſrl'. Reuertimini
ad iudiciū q2 falſum teſtimo=
niū locuti ſunt aduerſus eam
Reuerſus eſt igit̄ oīs ꝑpl's cū
feſtinatione. Et dixit ad eos
daniel. Separate eos ab inui
cem procul·⁊ diiudicabo eos.
Cū ergo diuiſi eſſent alter ab
altero, Vocauitq̄ꝫ vnū de eis.
Et dixit ad eū. Inueterate die
rū maloꝝ nūc venerūt pecca=
ta tua que operabaris prius
iudicās iudicia iniuſta·inno=
centes opprimēs et dimittens
noxios: dicente dn̄o. Innocē=
tē et iuſtū nō interficies. Nūc
ergo ſi vidiſti eā dic ſub qua
arbore vidiſti eos colloquen=
tes ſibi. Qui ait. Sub cyno.
Dixit autē ei daniel. Recte mē
titus es in caput tuū. Ecce enī
angelus dn̄i accepta ſentētia
ab eo ſcindet te mediū·Et amo
to eo·iuſſit venire aliū· ⁊ dixit
ei. Semen chanaan et nō iu=
da·ſpecies decepit te· ⁊ cōcupi=
ſcentia ſubuertit cor tuū. Sic
faciebatis filiabꝫ iſrahel· ⁊ il=
le timentes loquebātur vob̄.
ſed nō filia iuda ſuſtinuit ini
quitatē veſtrā. Nunc ergo dic
michi. Sub qua arbore comp̄
henderis eos colloquētes ſibi
Qui ait·Sub pryno. Dixit au
tem ei daniel. Recte mentitus
es et tu in caput tuū. Manet
autē angelus dn̄i gladiū ha=
bens: ut ſecet te mediū ⁊ inter=
ficiat te. Exclamauit itaq̄ꝫ oīs
cetus voce magna ⁊ benedixe
rūt deū·qui ſaluat ſperātes in
ſe. Et cōſurrexerūt aduerſus
duos preſbiteros. Cōuicerat

eū eos daniel ex ore ſuo fal-
ſum dixiſſe teſtimonium. Fece
rūtqꝫ eis ſicut male egerāt ad
uerſus proximū ſuū· ⁊ interfe
cerūt eos. Et ſaluatus eſt ſan
guis innoxius in illa die Gꝛ
Si ambulē in medio umbre mor
tis nō timebo mala qm̄ tu mecum
es dn̄e· V̇ Virga tua et baculus
tuus ip̄a me cōſolata ſunt·
IN illo tpe. Scdm ioha· viij·
Perrexit iheſus in montē oli-
ueti· ⁊ diluculo iterū venit ad
templū. Et oīs populus venit
ad eū· et ſedens docebat eos.
Adducūt aūt ſcribe ⁊ phariſei
mulierē in adulterio dep̄hen-
ſam· ⁊ ſtatuerūt eā in medio ⁊
dixerūt ei. Magiſter: hec muli
er modo dep̄henſa eſt in adul
terio. In lege aūt moyſes mā
dauit nobis huiuſmodi lapi
dare. Tu vero q̄d dicis? Hec
autē dicebāt temptātes eū· ut
poſſent accuſare eū. Ihūs au
tē inclinās ſe deorſum: digito
ſcribebat in terra. Cū aūt pſe
uerarēt interrogātes eū· erexit
ſe ⁊ dixit eis. Qui ſine pcc̄o eſt
veſtrū· primus in illā mittat
lapidem. Et iterū ſe inclinās:
ſcribebat in terra. Audientes
autē eū· vnus poſt vnū exibāt
incipientes a ſenioribꝫ. Et re-
māſit ſolus iheſus· et mulier
in medio ſtans. Erigens aūt
ſe iheſus dixit ei. Mulier vbi
ſunt qui te accuſabāt? Nemo
te cōdemnauit mulier? Que di
xit. Nemo dn̄e. Dixit ei ihūs.
Nec ego te cōdemnabo. Vade ⁊
iā ampli⁹ noli peccare. Offr̄
Greſſus meos dirige dn̄e ſcdm
eloquiū tuū ut nō dominetur mei
omnis iniuſticia· Secrā Con-
cede qm̄s omp̄s deus ut hu-
ius ſacrificij munus oblatū:
fragilitatem noſtrā ab omi
malo purget ſp ⁊ muniat· P·
Nemo te cōdemnauit mulier Cō
nemo dn̄e nec ego te condemnabo
iam ampli⁹ noli peccare· Cōplā.
Qm̄s op̄s deus· ut inter eius
mēbra numeremur· cui⁹ cor-
pori cōmunicamus ⁊ ſangui-
ni. P· Sup populū Pretende
dn̄e fidelibꝫ tuis dexterā celeſtis
auxilij· ut te toto corde perqui-
rant· ⁊ que digne poſtulāt cō-
ſequi mereant· P do· Dn̄ica
Letare iheruſalē quarta
et cōuentū facite oēs qui
diligitis eā gaudete cum
leticia qui in triſticia fuiſtis ut ex-
ultetis et ſatiemini ab uberibꝫ cō-
ſolationis veſtre· Ps Letatus ſū
in his que dicta ſunt michi in do-
mum domini ibimus· Oratio
Concede qm̄s op̄s deus· ut
qui ex merito nr̄e actio-
nis affligimur· tue grē cōſola
tione reſpiremus· P do· Ad
Fratres. galathas· iiij·
Scriptū eſt· qm̄ abrahā

duos filios habuit· vnū de an
cilla·et vnū de libera· Sed qui
de ancilla ſcd̄m carnē natus ē
Qui aūt de libera p̄ repromiſ
ſionē que ſunt p̄ allegoriā di
cta. Hec enī ſunt duo teſtamē
ta. Vnū quidē in monte ſyna
in ſeruitutē generās· que eſt
agar. Syna enī mons eſt in
arabia·qui cōiunctus eſt ei q̄
nūc eſt iheruſalē·⁊ ſeruit cū fi
lijs ſuis. Illa autē que ſurſū
eſt iheruſalē: libera eſt·que eſt
mater nr̄a. Scriptū eſt enim·
Letare ſterilis que nō paris·
erūpe et clama que nō partu=
ris·q₂ multi filij deſerte magiſ
q̄z eius que habet virū. Nos
aūt fratres ſcd̄m yſaac p̄miſ=
ſionis filij ſumus. Sed quō
tūc qui ſcd̄m carnē natus fue
rat·p̄ſequebat̄ eum qui ſcd̄m
ſpiritū·ita et nūc. Sed quid di
cit ſcriptura? Eice ancillā et fi
liā eius. Nō enī heres erit fili
us ancille cū filio libere. Itaqꝫ
fratres: iā non ſumus ancille
filij ſed libere. Qua libertate
xp̄us nos liberauit. Grad·
Letatus ſum in his q̄ dicta ſunt
michi in domū dn̄i ibimus· v̄ Fi
at pax in virtute tua et habūdan
tia in turribꝫ tuis· Tractus
Qui cōfidūt in dn̄o ſicut mons
ſyon nō ꝯmouebitur ineternū qui
habitat in iheruſalē· v̄ Montes
in circuitu eiꝰ ⁊ dn̄s in circuitu po=
puli ſui ex hoc nūc ⁊ vſqꝫ in ſeculū
Secundū iohānem ſexto.
In illo tp̄e. Abijt iheſus trās
mare galilee qd̄ eſt tyberiadis
Et ſequebat̄ eū multitudo ma
gna·quia videbāt ſigna que
faciebat ſup̄ his qui infirma
bātur. Subijt ergo iheſus in
montē·⁊ ibi ſedebat cū diſcipu
lis ſuis. Erat autē p̄ximū pa=
ſca dies feſtus iudeoꝝ· Cū ſub
leuaſſet ergo oculos iheſus·⁊
vidiſſet q₂ multitudo maxima
venit ad eū· Dixit ad philip=
pum· Vnde ememus panes ut
mādu cent hij? Hoc autē dice=
bat temptans eum· Ipſe autē
ſciebat quid eſſet facturus·
Reſpondit philippus ei· Ducē
torum denariorum panes nō
ſufficiūt eis: ut vnuſq̄ſqꝫ mo=
dicum quid accipiat. Dicit ei
vnus ex diſcipulis eius an=
dreas frater ſymonis petri· Eſt
puer vnus hic qui habet qui=
qꝫ panes ordeaceos et duos
piſces· Sed hec quid inter tā=
tos? Dixit ergo iheſus· Facite
homines diſcūbere· Erat aūt
fenum multū in loco. Diſcu=
buerūt ergo viri numero q̄ſi
quīqꝫ milia. Accepit ergo ihe
ſus panes· et cum gratias e=
giſſet diſtribuit diſcūbentibꝫ
Similiter ⁊ ex piſcibꝫ quantū

volebāt. Ut autē impleti ſunt
dixit ihūs diſcipulis ſuis. Col
ligite q̄ ſuꝑauerūt fragmen
ta ne pereat. Collegerūt ergo
et impleuerūt duodecim cophi
nos fragmentoꝝ ex quīqꝫ pa
nibꝫ ordeaceis· qui ſupfuerūt
his qui mādurauerāt. Illi er
go hoīes cū vidiſſent qđ fece
rat ihūs ſignū dicebāt. Quia
hic eſt vere ꝓpheta· qui ventu=
rus eſt in mundū. Offīm L au
date dn̄m qꝛ benignus eſt pſallite
nomini eius qm̄ ſuauis eſt om̄ia
queċūqꝫ voluit dn̄s fecit in celo et
in terra. Secr̄ S acrificijs p̄=
ſentibꝫ dn̄e q̄s intende pla=
catus· ut et deuotioni nr̄e pro
ficiant et ſaluti. P dn̄m. Cō·
I herusalem que edificatur ut ci=
uitas cuius ꝑticipatio eius in id=
ipm̄ illuc enī aſcenderūt tribꝫ tribꝫ
dn̄i ad cōfitendū nomini tuo dn̄e
M a nobis miſeri= Cōplen̄·
cors deus ut ſancta tua quibꝫ
inceſſanter explemur· ſinceris
tractemus obſequijs· et ſemp
fideli mente ſumamus· P dn̄.
D Eus in nomine Feria·ij·
tuo ſaluū me fac ꝛ in virtute
tua iudica me deus exaudi oratio
nem meā· ps Quoniā alieni in=
ſurrexerunt aduerſum me ꝛ fortes
queſierūt animā meam· Oratio
P reſta q̄s ops deꝰ· ut ob
ſeruationes ſacras an=
nua deuotiōe recolentes: ꝛ cor

pore tibi placeamꝰ ꝛ mēte. P·
Lc̄o libri regū·iij·regum·iij·
I N diebus illis. Venerūt due
mulieres meretrices ad regem
ſalomonē· ſteterūtqꝫ corā eo.
Quarū una ait. Obſecro mi
dn̄e· ego et mulier hec habita
bamus in domo una· et peperi
apud eam in cubiculo. Tercia
vero die poſtq̄ꝫ ego peperi· pepe
rit et hec. Et eramꝰ ſimul nul=
luſqꝫ alius nobiſcū· exceptis
nobis duabꝫ. Mortuus eſt au
aūt filius mulieris huiꝰ nocte
dormiēs quippe oppreſſit eum
Et cōſurgens in tempeſte no=
ctis ſilentio· tulit filiū meū de
latere meo ancille tue dormiē=
tis et collocauit in ſynu ſuo.
Suū autē filiū qui erat mor=
tuus· poſuit in ſynu meo. Cū
ſurrexiſſem mane ut darē lac
filio meo apparuit mortuus.
Quē diligentius intuēs clara
luce depꝛhēdi· meū nō eſſe quē
genuerā. Rn̄ditqꝫ altera mu
lier. Nō eſt ita· filiꝰ tuus mor
tuus eſt· meus viuit. Et econ=
trario illa dicebat. Mentiris.
Filius quippe meus viuit· ꝛ fi
lius tuus mortuus ē. Atqꝫ in
hūc modū cōtendebāt corā re
ge. Tūc rex ait· Hec dicit filiꝰ
meus viuit· ꝛ filiꝰ tuus mortu
us eſt· Et iſta rn̄det nō· ſꝫ filiꝰ
tuꝰ mortuꝰ ē· meus aūt viuit
Dixit ergo rex· Afferte michi

gladiũ. Cũq; attuliſſent gla=
diũ corã rege ait. Diuidite in=
fãtẽ infantẽ viuũ in duas ꝑtes
et date dimidiã partẽ vni· et
dimidiã partẽ alteri. Dixit au
tem mulier cui⁹ filius erat vi
uus ad regẽ: cõmota ſũt quip
pe viſcera eius ſuper filio ſuo.
Obſecro mi dñe date illi infã
tem viuũ et nolite interficere
eũ. Ecõtrario illa dicebat· nec
michi nec tibi ſit: ſed diuidat̃·
Rñdit rex et ait. Date huic in=
fantẽ viuũ et nõ occidat̃. Hec
eſt enĩ mater eius. Audiuit ita
q; oĩs iſrł̃ iudiciũ qđ iudicaſ=
ſet rex· ⁊ timuerũt regẽ. Viden
tes ſapientiã dei eſſe in eo ad
faciendũ iudicium· Gr. Eſto
michi in deũ ꝓtectorẽ ⁊ in locũ refu
gij ut ſaluũ me facias ℣. Deus in
te ſperaui dñe nõ cõfundar inter=
num· Scdm iohannem. ij·
In illo tpe. Prope erat paſca
iudeoꝝ· ⁊ aſcendit ihũs ihero=
ſolimã· ⁊ inuenit in tẽplo ven
dentes boues ⁊ oues· ⁊ colum=
bas· et numularios ſedentes.
Et cũ feciſſet quaſi flagellũ de
funiculis· oẽs eiecit de templo
Oues quoq; et boues ⁊ numu
larioꝝ effudit es· ⁊ mẽſas ſub
uertit· et his qui vendebãt co
lũbas dixit. Auferte iſta hinc
et nolite facere domũ patris
mei: domũ negociationis· Re=
cordati vero ſunt diſcipuli ei⁹

Quia ſcriptũ eſt· Zelus dom⁹
tue comedit me. Rñderũt er=
go iudei ⁊ dixerũt ei. Qđ ſignũ
oſtendis nobis· q; hec facis?
Rñdit ihũs et dixit eis. Solui
te templũ hoc ⁊ in trib; dieb;
excitabo illud. Dixerũt ergo iu
dei. Quadraginta et ſex ãnis
edificatũ eſt templũ hoc· et tu
in trib; dieb; excitabis illud:
Ille autẽ dicebat de tẽplo cor=
poris ſui. Cũ ergo reſurrexiſſet
a mortuis· recordati ſũt diſci=
puli eius· q; hoc dicebat de tẽ=
plo corporis ſui. Et crediderũt
ſcripture et ſermoni quẽ dixit
iheſus. Cũ autẽ eſſet iheroſoli
mis in paſca in die feſto· mul
ti crediderũt in noĩe eius: vidẽ
tes ſigna que faciebat. Ipſe
autẽ iheſus nõ credebat ſemet
ipm eis· eo q ipe noſceret oẽs
et q; opus ei nõ erat ut qs te
ſtimoniũ phiberet de hoĩe. Ipe
enĩ ſciebat quid eſſet in hoĩe.
Iubilate deo oĩs terra iubi Offr.
late deo oĩs terra ſeruite dño in le=
ticia intrate in cõſpectu ei⁹ in exul=
tatione q; dñs ipe eſt deus· Secr̃·
Oblatũ tibi dñe ſacrificiũ vi
uificet ſp nos ⁊ muniat. P Cõ
Ab occultis meis mũda me dñe
⁊ ab alienis pce ſeruo tuo Cõpln̄
Sumptis dñe ſalutarib; ſa=
cramẽtis· ad redẽptionis eter
ne qms ꝓficiam⁹ augmentũ·
Sup populũ· Deprecationẽ

noſtrā q̄s dn̄e benignus ex=
audi·⁊ quibꝫ ſupplicādi p̄ſtas
affectū tribue defenſionis auxi
liū. Per dn̄m. Feria tercia·
Exaudi deus oratione̅ meā et
ne deſpexeris deprecatione̅
meā intende in me et exaudi me·
Ps Conturbatus ſum in exercita
tione mea et cōtriſtatus ſum a vo
ce inimici ⁊ a tribulatōne pc̄oris·
Sacre nobis dn̄e Oratio
q̄s obſeruationis ie=
iunia: ⁊ pie cōuerſationis au=
gmentū ⁊ tue ꝓpiciationis cō=
tinuū preſtēt auxiliū. P dn̄m·
Lectio libri exodi·xxxij·
In diebꝫ illis. Locutus ē dn̄s
ad moyſen dicēs. Deſcende de
monte·q2 peccauit pp̄l'us tuus
quē eduxiſti de terra egipti. Re
ceſſerūt cito de via quā oſten=
diſti eis. Feceruntqꝫ ſibi vitulū
cōflatilem ⁊ adorauerūt atqꝫ
immolātes ei hoſtias dixerūt
Iſti ſunt dij tui iſrahel·qui te
eduxerūt de terra egipti. Rur=
ſūqꝫ ait dn̄s ad moyſen. Cer
no q2 populus iſte dure ceruı=
cis ſit·dimitte me ut iraſcatur
furor meus cōtra eos· et deleā
eos de terra·faciāqꝫ te in gentē
magnā. Moyſes autē orabat
dn̄m deū ſuū dicens. Cur dn̄e
iraſcitur furor tuus cōtra po=
pulū tuū quē eduxiſti de terra
egipti in fortitudine magna ⁊
in manu robuſta. Ne queſo

dicāt egiptij callide eduxit eos
ut interficeret eos in montibꝫ
et deleret de terra. Quieſcat ira
tua et eſto placabilis ſup ne=
quicia pp̄li tui. Recordare a=
brahā ⁊ yſaac ⁊ iacob iſrl' ſer
uoꝝ tuoꝝ quibꝫ iuraſti per te
metip̄m dicens. Multiplicabo
ſemen tuū ſicut ſtellas celi· et
vniuerſam terrā hāc quā lo=
cutus ſum dabo ſemini vr̄o·⁊
poſſidebitis eam ſemp. Placa
tuſqꝫ eſt dn̄s ne faceret malū·
qd̄ locutus fuerat aduerſus
populū ſuū. Et miſertus eſt po
pulo ſuo dn̄s deus nr̄· Grad'
Exurge dn̄e fer opem nobis et li=
bera nos propter nomen tuū· V̇
Deus auribꝫ noſtris audiuimus
patres noſtri ānūciauerūt nobis·
opus qd̄ opatus es in diebꝫ eoꝝ
et in diebꝫ antiquis· Scd̄m io=
In illo tp̄e. Iam hannē·vij·
die feſto mediante: aſcēdit ihe
ſus in tēplū ⁊ docebat·⁊ mira=
bant̄ iudei dicētes. Quō hic li
teras ſcit cū nō didicerit: Rn̄=
dit eis ih̄s ⁊ dixit. Mea doctri
na nō eſt mea· ſed eiꝰ qui mi=
ſit me patris. Si q̄s voluerit
volūtatē eiꝰ facere: cognoſcet
de doctrina vtrū ex deo ſit·an
ego a meip̄o loquor Qui a ſe
meip̄o loquit̄·gloriā propriā
querit. Qui aūt q̄rit gl'am eiꝰ
q̄ miſit illū·hic verax ē·⁊ iniu=
ſticia in eo nō eſt. Nōne moy=

ſes dedit nob̄ legē·et nemo ex
vob̄ facit legē? Quid me que
ritis interficere? Rn̄dit turba
et dixit. Demoniū habeſ. Quiſ
te querit interficere? Rn̄dit ihe
ſus ⁊ dixit eis. Unū opus feci:
et oēs miramini. Propterea
moyſes dedit vobis circūciſio
nem·nō qꝛ ex moyſe eſt·ſed ex
patribꝫ·Et in ſabbato circūci
ditis hoīem. Si circūciſionem
accipit homo in ſabbato·ut
nō ſoluat̄ lex moyſi·michi in=
dignamī qꝛ totū hoīem ſanū
feci in ſabbato? Nolite iudi=
care ſcd̄m faciē: ſed ſcd̄m iu=
ſtū iudiciū iudicate. Dicebāt
ergo quidā ex iheroſolimis.
Nōne hic eſt quē querūt inter
ficere. Et ecce palā loquitur·⁊
nichil ei dicūt? Nūquid vere
cognouerūt principes qꝛ hic ē
xp̄s? Sed hūc ſcimus unde ſit
Xp̄s aūt cū venerit nemo ſcit
vnde ſit. Clamabat ergo doceſ
in tēplo ihūs ⁊ dicebat. Et me
ſcitis ⁊ unde ſim ſcitis. Et a me
ip̄o nō veni: ſꝫ ē verus q̄ miſit
me: quē vos neſcitiſ·ego autē
ſcio eum. Et ſi dixero quia ne
ſcio eū ero ſiſ̄is vobis mēdax
Sed ſcio eū·qꝛ ab ip̄o ſum·et
ip̄e miſit me. Querebāt ergo
eū apꝑrehēdere·et nemo miſit
in illū manū·qꝛ nōdū venerat
hora eiuſ. De turba aūt mul=
ti crediderunt in eum. Offꝫ

Expectās expectaui dn̄m ⁊ reſpexit
me et exaudiuit dep̄cationē meā et
immiſit in os meū canticū nouū
ymnū deo noſtro. Secr. Hec ho
ſtia qn̄s dn̄e mūdet nr̄a deli=
cta·⁊ ad ſacrificiū celebrandū
ſubditoꝝ tibi corpora mēteſqꝫ
ſanctificet. P. Cō. Letabimur
in ſalutari tuo ⁊ in noīe dei noſtri
magnificabimur· Cōplī. Tui?
nos dn̄e perceptio ſacramenti
mūdet a crimine·et ad celeſtia
regna ꝑducat·P·Sup ꝑp̄lm
Miſerere dn̄e ꝑp̄lo tuo ⁊ cōti=
nuis tribulationibꝫ laborā=
tē ꝓpicius reſpirare cōcede·P·
Cum ſanctifica= Feria·iiij·
tus fuero in vobis cōgrega
bo vos de uniuerſis terris ⁊ effun=
dā ſup vos aquā mundā ⁊ mūda
bimini ab omnibꝫ inquinamētis
vr̄is et dabo vobis ſpiritū nouū·
Ps Benedicā dn̄m in omni tp̄e
ſemꝑ laus eius in ore meo· Oro
Deus qui et iuſtis premia
meritoꝝ ⁊ pc̄oribꝫ ꝑ ie=
iuniū veniā p̄bes·miſerere ſup
plicibꝫ tuis ⁊ ꝓ te peccātibꝫ·ut
reatus nr̄i cōfeſſio indulgētiā
valeat ꝑcipere pc̄oꝝ·P· Lc̄o
Et ezechiel' ꝓphete·xxxvj
Hec dicit dn̄s deus. Sanctifi
cabo nomē meū magnū·ut ſci
ant gētes qꝛ ego dn̄s·cū ſan=
ctificatus fuero in vobis co=
rā eis. Tollā quippe vos de gē
tibꝫ·et cōgregabo vos de vni=

uerſis terris· ⁊ adducã vos de
vniuerſis terris. Et adducã
vos in terrã veſtrã· ⁊ effundã
ſup vos aquã mũdam ⁊ mũ=
dabimini ab oĩbꝫ inquina
mentis vr̃is· et ab vniuerſis
ydolis vr̃is mũdabo vos. Et
dabo vobis coꝛ nouũ et ſpiri=
tũ nouũ ponã in medio veſtri
Et auferam coꝛ lapideũ de car
ne vr̃a· et dabo vobis coꝛ car=
neum· et ſpiritũ meũ ponã in
medio veſtri. Et faciã ut in p̃=
ceptis meis ambuletis· ⁊ iudi
cia mea cuſtodiatis ⁊ operemi
ni. Et habitabitis ĩ terra quã
dedi patribꝫ vr̃is· et eritis mi=
chi in populũ· ⁊ ego ero vobis
in deum· Gr. Venite filij audi=
te me timorẽ dñi docebo vos· V
Accedite ad eũ et illuminamini et
facies veſtre nõ ꝯfundẽtur· Oro
Preſta q̃s om̃s ops deus· ut
quos ieiunia votiua ca=
ſtigãt· ip̃a quoqꝫ deuotio ſan
cta letificet· ut terrenis affecti=
bus mitigatis facilꝰ celeſtia
capiamus. P· Lc̃o yſaie pro
Hec dicit dñs de= phete· j·
us. Lauamini et mũdi
eſtote· auferte malũ cogitatio
nũ veſtrarũ ab oculis meis.
Quieſcite agere pu͛ſe· diſci=
te benefacere. Querite iudiciũ
ſubuenite oppreſſo · iudicate
pupillo· defendite viduã· ⁊ ve
nite ⁊ arguite me dicit dñſ. Si
fuerint peccata vr̃a ut coccinũ
quaſi nix dealbabũtur. Et ſi
fuerint rubra quaſi vermicu
lus· velut lana alba erũt. Si
volueritis ⁊ audieritis me· bo
na terre comedetis. Dicit dñs
ops· Gr. Beata gens cuius eſt
dñs deus eoꝝ populus quẽ elegit
dñs in hereditatẽ ſibi· V Verbo
dñi celi firmati ſunt ⁊ ſpiritu oꝛis
eius omnis virtus eoꝝ· Scdm
In illo tp̃e. Pre iohannẽ· ix·
teriẽs iheſus vidit hominẽ ce
cum a natiuitate. Et interro=
gauerũt eũ diſcipuli eiꝰ. Rab
bi quis peccauit· hic aut parẽ=
tes eius: ut cecus naſceret̃· Re=
ſpondit iheſus· Neqꝫ hic pecca
uit· neqꝫ parẽtes eiꝰ· ſed ut ma
nifeſtentur op̃a dei in illo· Me
opoꝛtet op̃ari opera eiꝰ qui mi
ſit me donec dies ẽ· Venit nox
quando nemo poteſt operari·
Quãdiu in mũdo ſum· lux ſũ
mundi· Hec cũ dixiſſet· exſpuit
in terrã et fecit lutũ ex ſputo· ⁊
liniuit lutũ ſup oculos eius· ⁊
dixit ei· Vade et laua in natata=
toꝛia ſyloe qđ interp̃tat̃ miſ=
ſus· Abijt ergo et lauit et ve=
nit uidens· Itaqꝫ vicini et qui
viderãt eũ prius qꝛ cecus erat
dicebãt· None hic eſt qui ſede
bat et mendicabat? Filij dice=
bãt qꝛ hic ẽ· Alij nequaq̃ꝫ· ſed
ſimĩs eiꝰ eſt· Ille vero dicebat
qꝛ ego ſum· Dicebant ergo ei·

Quomō aperti ſūt tibi oculi?
Reſpondit et dixit· Ille homo
qui dicitur iheſus lutū fecit ex
ſputo et unxit oculos meos.
Et dixit michi. Vade ad nata-
toria ſyloe et laua. Et abij et
laui ⁊ vidi. Et dixerūt ei. Ubi
eſt ille? Ait. Neſcio. Adducūt
eū ad phariſeos qui cecus fu
erat. Erat autē ſabbatū quā
do lutū fecit iheſus· et aperuit
oculos eius. Iterū ergo inter
rogabāt eū phariſei quomō
vidiſſet. Ille aūt dixit eis. Lu
tum poſuit michi ſuꝑ oculos
et laui et video. Dicebāt ergo
ex phariſeis quidā. Nō eſt hic
homo a deo qui ſabbatū non
cuſtodit. Alij autē dicebant.
Quomodo poteſt homo pecca
toꝛ hec ſigna facere· et ſciſma
erat inter eos. Dicebant ergo
ceco iterū. Tu quid dicis de eo
qui aperuit oculos tuos? Ille
autē dixit qꝛ ꝓpheta eſt. Non
crediderūt ergo iudei illi. quia
cecus fuiſſet et vidiſſet. donec
vocauerūt parentes eius qui
viderant. Et interrogauerūt
eos dicentes. Hic eſt filius vr̄
quem vos dicitis qꝛ cecus na
tus ē· quomō ergo nūc videt?
Reſponderūt eis parētes eius
et dixerūt· Scimus qꝛ hic filiꝰ
eſt noſter· et qꝛ cecus natus ē.
Quomō aūt nūc videat neſci
mus: aut quis eſt qui aperuit
oculos eius neſcimꝰ. Ipm̄ in
terrogate. Etatē habet ipē de ſe
loquatur. Hec dixerūt paren
tes· qꝛ timebant iudeos. Iam
eni conſpirauerant iudei· ut ſi
quis eū cōfiteretur eſſe xp̄m· ex
tra ſynagogā fieret. Propte
rea parētes eiꝰ dixerūt· qꝛ eta-
tē habet ipm̄ interrogate. Vo
cauerunt ergo rurſū hominē
qui fuerat cecus: et dixerūt ei.
Da gloriā deo· Nos ſcimꝰ qꝛ
hic hō peccatoꝛ eſt· Dixit ergo
ille· Si pctōꝛ eſt· neſcio· Unū
ſcio· quia cū cecus eſſem· mo
do video· Dixerunt ergo illi·
Quid fecit tibi· quomō aperu
it tibi oculos? Rn̄dit eis· Dixi
vobis et iam audiſtis· Quid
iterū vultis audire· Nūquid
et vos vultis diſcipuli eiꝰ fie-
ri? Maledixerūt ei ⁊ dixerunt.
Tu diſcipulus illius ſis· nos
autē moyſi diſcipuli ſumus·
Nos ſcimꝰ qꝛ moyſi locutus
eſt deꝰ. Hūc aūt neſcimꝰ unde
ſit· Rn̄dit ille homo ⁊ dixit eis
In hoc eni mirabile eſt· quia
vos neſcitis unde ſit ⁊ aperuit
oculos meos· Scimus aūt qꝛ
peccatoꝛes deus nō audit· Sed
ſi quis cultoꝛ dei eſt et volūta-
tem eius facit· hūc exaudit· A
ſeculo non eſt auditū· qꝛ quis
aꝑuit oculos ceci nati· Niſi eſ
ſet hic a deo· nō poterat facere
quicq̄3· Rn̄derūt et dixerūt ei·

In peccatis natus eſt totus: et
tu doces nos. Et eiecerūt eum
foras. Audiuit autem iheſus
qꝛ eiecerūt eū foras. Et cū in=
ueniſſet eū: dixit ei. Tu credis
in filiū dei? Rñdit ille et dixit:
Quis eſt dñe ut credā in eū?
Et dixit ei iheſus. Et vidiſti eū
et qui tecū loquitur ipe eſt. At
ille ait. Credo dñe. Et pcidens
adorauit eum. Offī. Benedi
cite gentes dño deo noſtro ⁊ obau
dite voci laudis eius qui poſuit a=
nimā meā ad vitā ⁊ nō dedit ꝯmo
ueri pedes meos benedictus dñs
qui nō amouit depcationē meā et
miſericordiā ſuā a me. Secre.
Supplices te rogamus dñe.
ut his ſacrificijs pcc̄a nr̄a mū
dentur. qꝛ tūc nobis verā tri=
buis mentis ⁊ corporis ſanita
tem. P. Cō. Lutum fecit ex ſpu
to dñs et liniuit oculos meos et
abij et laui et vidi et credidi deo.
Sacramenta que Cōplen.
ſumpſimus dñe deus noſter. ⁊
ſpiritalibꝫ nos repleant ali=
mentis ⁊ corporalibꝫ tueātur
auxilijs. Per. Sup populū
Pateant aures miſericordie
tue dñe p̄cibus ſupplicantū. ⁊
ut petentibꝫ deſiderata cōcedas
fac tibi eos que ſunt placita
poſtulare. P. Feria quinta.
Letetur cor querentiū domi=
nū querite dn̄m et cōfirma=
mini querite faciē eius ſemp. ps
Cōfitemini dño et inuocate nomē
eius nūciate inter gētes ſtudia eiꝰ.
Preſta qm̄s oīps Oratio
deus. ut quos ieiunia vo
tiua caſtigant. ipſa quoqꝫ de=
uotio ſancta letificet. ut terre=
nis affectibus mitigatis faci=
lius celeſtia capiamus. P dn̄.
Lectio libri. iiij. regum. iiij.
In diebꝫ illis. Venit mulier ſu
namitis ad helyſeū ad mon=
tem carmeli. Cūqꝫ vidiſſet eā
vir dei. ecōtra ait ad giezi pue=
rum ſuū. Ecce ſunamitis illa.
vade in occurſum eius. ⁊ dic ei
Recte ne agitur circa te ⁊ circa
virū tuū ⁊ circa filiū tuū. Que
reſpōdit. Recte. Cūqꝫ veniſſet
ad virū dei in monte. apprehē
dit pedes eius. Et acceſſit giezi
ut amoueret eā. Et ait homo
dei. Dimitte eam. qꝛ aīa eiꝰ in
amaritudine eſt. et dñs cela=
uit a me ⁊ nō indicauit michi
Que dixit illi. Nūquid petiui
filiū a dño meo? Nūquid nō
dixi tibi. ne illudas me? Et ille
ait ad giezi puerū ſuū. Accin=
ge lūbos tuos et tolle baculū
meū in manu tua et vade. Si
occurrerit tibi homo nō ſalu=
tes eū. Et ſi ſalutauerit te quiſ
piam nō reſpondeas illi. et po=
ne baculū meū ſup faciē pue=
ri. Porro mater pueri ait. Vi
uit dñs et viuit aīa tua. nō di
mittam te. Surrexit ergo et

ſecutus eſt eam. Giezi autem
p̄ceſſerat ante eos· et poſuerat
baculū ſup faciem· et nō erat
vox neqȝ ſenſus. Reuerſuſqȝ
eſt in occurſum eius· ⁊ nūcia=
uit ei dicens. Non ſurrexit pu
er. Ingreſſus ē ergo heliſeus
domū· ⁊ ecce puer moꝛtuus ia=
cebat in lectulo eius. Ingreſ=
ſuſqȝ clauſit oſtiū ſup ſe ⁊ ſup
puerum· ⁊ oꝛauit ad dn̄m. Et
aſcendit ⁊ incubuit ſup pueꝝ
poſuitqȝ os ſuū ſup os eius· ⁊
oculos ſuos ſup oculos eius
et manus ſuas ſuper manus
eius· ⁊ incuruauit ſe ſup eum·
Et expādit ſe atqȝ menſus eſt
trib; vicib; ⁊ calefacta eſt ca=
ro pueri. Et ille reuerſus deam
bulabat ī domo ſemel huc at=
qȝ illuc· et aſcendit et incur=
uauit ſe ſup puerū· et oſcita=
uit puer ſepties. Aperuitqȝ o=
culos ſuoſ. At ille vocauit gie
zi et dixit ei. Voca michi ſuna
miten hanc. Que vocata in=
greſſa eſt ad eū. Qui ait. Tol
le filiū tuū. Venit illa ⁊ coꝛruit
ad pedes eius· ⁊ adoꝛauit ſuper
terrā. Tulitqȝ filiū ſuū ⁊ egreſ
ſa eſt. Heliſeus vero reuerſuſ
eſt in galgalā. Gꝛ R eſpice
dn̄e in teſtamentū tuū et animas
pauperū tuoꝝ ne obliuiſcaris in fi
nem· V̄ Exurge dn̄e ⁊ iudica cau=
ſam meā memoꝛ eſto opprobrij ſer
uoꝝ tuoꝝ· Scd̄m iohannē· v·

IN illo tp̄e. Dixit iheſus turbī
iudeoꝝ. Pater meus vſqȝ mo
do operatur et ego operoꝛ. Pro
pterea ergo magis querebāt
eū iudei interficere· q2 nō ſolū
ſoluebat ſabbatū· ſed ⁊ patrē
ſuū dicebat deū· ſe equalē fa=
ciens deo. Reſpondit itaqȝ ihe
ſus ⁊ dixit eis. Amen amen di
co vobis. Nō poteſt filius a ſe
ip̄o facere quicq̄ȝ· niſi qđ vide=
rit patrē facientem. Quecūqȝ
enī ille fecerit· hec ⁊ filius ſimi
liter facit. Pater enī diligit fi
lium· ⁊ oīa demonſtrat ei que
ip̄e facit. Et maioꝛa hoꝛū de=
mōſtrabit ei op̄a· ut vos mi=
remini. Sicut enī pater ſuſci=
tat moꝛtuos ⁊ viuificat· ſic et
fili⁹ quos vult viuificat. Ne=
qȝ enim pater iudicat quenq̄ȝ
ſed iudiciū om̄e dedit filio· ut
om̄es honoꝛificent filiū ſicut
honoꝛificant patrē· Qui non
honoꝛificat filiū· nō honoꝛifi
cat patrē qui miſit illū· Amē
amen dico vobis· q2 qui ver=
bū meū audit ⁊ credit ei q̄ mi=
ſit me· habet vitā eternā Et in
iudiciū nō venit· ſed trāſit de
moꝛte ad vitā· Amen amē di=
co vobis· q2 venit hoꝛa ⁊ nūc
eſt· quādo moꝛtui audient vo
cem filij dei· ⁊ qui audierint vi
uent. Sicut enī pater habet vi
tam in ſemetip̄o· ſic dedit et fi
lio vitā habere in ſemetip̄o. Et

ꝓteſtatem dedit ei iudiciū fa-
cere·q2 filius hoīs eſt. Nolite
mirari hoc·q2 venit hora in q̄
oīnes qui in monumētis ſūt
audient vocē filij dei. Et pce-
dent qui bona egerūt in reſur-
rectionē vite· q̄ vero mala fe-
cerūt in reſurrectionē iudicij.
Qui habet aures audiendi au
diat. Offiꝛ Dn̄e in auxilium
meū reſpice cōfundātur ⁊ reuerea
tur qui querūt animā meā ut au-
ferant eā: Secr̄ Purifica nos
miſericors deus·ut eccleſie tue
p̄ces que tibi grate ſunt: pia
munera deferentes· fiāt expia
tis moribꝫ gratiores. P. Cō·
Dn̄e memorabor iuſticie tue ſo-
lius deus docuiſti me a iuuentute
mea ⁊ uſqꝫ in ſenectā et ſeniū deus
ne derelinquas me· Compleñ·
Celeſtia dona capientibꝫ q̄s
dn̄e nō ad iudiciū ꝑuenire pa
tiaris·que fidelibꝫ tuis ad re-
mediū eſſe ꝓuidiſti. P dn̄m.
Populi tui de- Sup ꝑpulū
us inſtitutor ⁊ rector: pc̄ca qui
bus impugnat̄ expelle· ut ſem
per tibi placitus et tuo muni-
mine ſit ſecurus. P Feria·vj·
Meditatio cordis mei in con-
ſpectu tuo ſemp dn̄e adiutor
meus ⁊ redemptor meus ps Celi
enarrant gloriā dei et opa manuū
eius ānūciat firmamentū· Oro
Deus qui ineffabilibꝫ mū
dū renouas ſacramētis
preſta qn̄s· ut eccleſia tua et
eternis proficiat inſtitutis· et
tpalibꝫ nō deſtituat̄ auxilijs.
P dn̄. Lc̄o libri regū·iij·xvij·
In diebꝫ illis. Egrotauit filiꝰ
mlieris matriſfamilias ⁊ erat
languor fortiſſimꝰ· ita ut nō
remaneret in eo alitus. Dixit
ergo ad helyā. Quid michi et
tibi vir dei? Ingreſſus es ad
me ut rememorarent̄ iniqta-
tes mee ⁊ interficeres filiū me
um. Et ait ad eam helias. Da
michi filiū tuū. Tulitqꝫ eū de
ſynu illius·et portauit in cena
culū vbi ip̄e manebat·⁊ poſu-
it ſup lectulū ſuū ⁊ clamauit ⁊
dixit. Dn̄e deus meus: etiā ne
viduā apud quā ego utcūqꝫ
ſuſtentor afflixiſti· ut interfice
res filiū eiꝰ. Et expādit ſe atqꝫ
menſus eſt ſuper puerum tri
bus vicibꝫ·clamauitqꝫ ad do
minū ⁊ ait. Dn̄e deus meus: re
uertat̄ oro aīa pueri huius in
viſcera eius. Exaudiuit autē
dn̄s vocē helye·⁊ reuerſa ē aīa
pueri intra eū ⁊ reuixit. Tulit
qꝫ helyas puerū· ⁊ depoſuit eū
de cenaculo in inferiorē domū
et tradidit matri ſue. Et ait il
li. En viuit filius tuus. Dixit
qꝫ mulier ad helyam. Nūc in
iſto cognoui qm̄ vir dei es tu·
et verbū dn̄i ī ore tuo verū ē.
Bonū ē cōfiteri in dn̄o quā Gr
ꝯfidere in hoīe· V Bonū eſt ſpera

re in dño quā ſperare in pricipibꝫ.
In illo tpe. Scđm iohānē. xj
Erat quidā languēs lazarus
a bethania de caſtello marie et
marthe ſoroꝝ eiꝰ. Maria aūt
erat que vnxit dūm vngento
et extерſit pedes eiꝰ capillis ſuiſ
cuius frater lazarus infirma
batur. Miſerūt ergo ſoꝛoꝛes
eius ad eū dicentes. Dñe: ecce
quē amas infirmatur. Audi=
ens autē iheſus dixit. Infirmi
tas hec nō eſt ad moꝛtē ſed ꝓ
gloꝛia dei ut gloꝛificetur filius
dei ꝑ illā. Diligebat autē ihe=
ſus marthā ⁊ ſoꝛoꝛē eius ma
riā ⁊ lazarū. Ut ergo audiuit
qꝛ infirmabat̄. tūc quidē mā=
ſit in eodē loco duobꝫ diebꝫ.
Deinde poſt hec dicit diſcipuliſ
ſuis. Eamus in iudeam iterū.
Dicūt ei diſcipuli. Rabbi nūc
querebant te iudei lapidare. ⁊
iterū vadis illuc? Rñdit ihūs
None duodecim ſūt hoꝛe diei.
Si q̄s ambulauerit in die nō
offendit. qꝛ lucē huiꝰ mūdi vi
det. Si autē ambulauerit in
nocte offendit. qꝛ lux nō eſt in
eo. Hec ait Et poſt hec dicit eiſ
Lazarus amicus nr̄ doꝛmit.
ſed vado ut a ſomno ſuſcitem
eum. Dixerunt ergo diſcipuli
eius. Dñe ſi doꝛmit ſaluus erit
Dixerat autē iheſus de moꝛte
eius. illi autē putauerūt qꝛ de
doꝛmitōne ſomnij diceret Tūc
ergo dixit eis ihūs manifeſte
Lazarus moꝛtuus eſt et gau=
deo ꝓpter vos ut credatis. qꝛ
nō erā ibi. ſed eamus ad eum
Dicit ergo thomas qui dicit̄
didimꝰ ad cōdiſcipulos. Ea=
mus et nos ⁊ moꝛiamur cum
eo. Venit itaqꝫ ihūs ⁊ inuenit
eū quatuoꝛ dies iā in monu=
mēto habentē. Erat autē betha
nia iuxta iheroſolimā q̄ſi ſta
dijs quīdecim. Multi autē ex
iudeis venerāt ad marthā et
mariā ut conſolarētur eas de
fratre ſuo. Martha aūt ut au
diuit qꝛ dñs venit occurrit illi
Maria autē domi ſedebat. Di=
xit ergo martha ad ihm̄. Dñe
ſi fuiſſes hic frater meus non
fuiſſet moꝛtuꝰ. Sed ⁊ nūc ſcio
qꝛ quecūqꝫ popoſceriſ a deo da
bit tibi deus. Dicit ei ihūs. Re
ſurget frater tuꝰ. Dicit ei mar
tha. Scio qꝛ reſurget in nouiſ
ſimo die. Dicit ei ihūſ. Ego ſū
reſurrectio ⁊ vita. qui credit in
me etiā ſi moꝛtuꝰ fuerit viuet
Et oīs qui viuit ⁊ credit ī me:
nō moꝛiet̄ ineternum. Credis
hoc? Ait illi. Utiqꝫ dñe. Ego
credidi qꝛ tu es xp̄us filius dei
viui qui in hūc mūdū veniſti.
Et cū hec dixiſſet abijt ⁊ voca
uit mariā ſoꝛoꝛē ſuā ſilentio
dicenſ. Magiſter adeſt ⁊ vocat
te. Illa ut audiuit ſurrexit ci=
to et venit ad eū. Nondū eni

venerat iheſus in caſtellum·
ſed erat adhuc ī illo loco vbi
occurrerat ei martha. Iudei
igit̄ qui cū ea erāt in domo et
conſolabant̄ eā· cū vidiſſent
mariā q̄ꝛ cito ſurrexit et exijt·
ſecuti ſunt eā dicentes· q̄ꝛ va=
dit ad monumentū ut ibi plo
ret. Maria ergo cum veniſſet
vbi erat iheſus: videns eū ꝓ=
cidit ad pedes eius· et dixit ei:
Domine ſi fuiſſes hic nō eſſet
mortuus frater meus. Ihūs
ergo ut vidit eā plorantē· et
iudeos qui venerāt cū ea plo=
rantes infremuit ſpū ⁊ turba
uit ſemetip̄m ⁊ dixit· Ubi po=
ſuiſtis eū? Dicūt ei· Dn̄e: veni
et vide· Et lacrimatus eſt ihūs
Dixerūt ergo iudei· Ecce quō
amabat eum· Quidā autē ex
ip̄is dixerūt· Nō potuit hic q̄
aperuit oculos ceci facere ut
hic nō moreret̄? Iheſus ergo
rurſū fremēs ī ſemetip̄o venit
ad monumentū· Erat aūt ſpe
lūca· et lapis ſuppoſitus erat
ei· Ait iheſus· Tollite lapidem
Dicit ei martha ſoror eiꝰ qui
mortuus fuerat· Dn̄e iā fetet:
quatriduanus enī eſt· Dicit ei
iheſus· Nonne tibi dixi· q̄m ſi
credideris videbis gloriā dei·
Tulerūt ergo lapidē· Iheſus
autē eleuatis ſurſū oculis di
xit· Pater grās ago tibi quia
audiſti me. Ego aūt ſciebā q̄ꝛ
ſemꝑ me audis· ſed ꝓpter po=
pulū qui circūſtat dixi ut cre=
dant· q̄ꝛ tu me miſiſti. Hec cū
dixiſſet voce magna clama=
uit. Lazare veni foras. Et ſta
tim prodijt qui mortuus fue
rat· ligatis pedibꝫ ⁊ manibuſ
inſtitis· ⁊ facies illius ſudario
erat ligata. Dicit eis iheſus.
Soluite eū ⁊ ſinite abire. Mul
ti ergo ex iudeis qui venerant
ad mariā ⁊ viderāt q̄ fecit cre=
diderūt in eū. Offꝫ Populū
humilē ſaluū facies dn̄e et oculos
ſuꝑboꝝ humiliabis q̄m quis deus
ꝑter te dn̄e Secr̄ Munera nos
q̄s dn̄e oblata purificent ⁊
te nobꝭ iugiter faciāt eſſe pla=
catū. P· Co Videns dn̄s flen=
tes ſorores lazari ad monumentū
lacrimatus eſt corā iudeis ⁊ clama
bat lazare veni foras et prodijt li=
gatis manibꝫ et pedibꝫ qui fuerat
quatriduanus mortuus· Cōplā
Hec nos q̄s dn̄e ꝑticipatio=
ne ſacramenti ⁊ a ꝓprijs reati=
bus indeſinēter expediat· ⁊ ab
omnibꝫ tueat̄ aduerſis. P d·
Da nobis q̄s Super ꝑpl̄m
op̄s deus ut qui infirmitatis
nr̄e cōſcij de tua virtute cōfidi
mus ſub tua ſemꝑ ꝓtectione
gaudeamus. P. Sabbato:
Sitientes venite ad aquas
dicit dn̄s et qui nō habetis
preciū venite bibite cū leticia· ps
Attendite ꝑpule meus legē meā

inclinate aurem veſtram in verba
Fiat qm̄s Oro oris mei·
dn̄e per gratiā tuā fru=
ctuoſus nr̄e deuotionis affe=
ctus· qꝛ tūc nobis ꝓderūt ſuſce
pta ieiunia ſi tue ſint placita
pietati. P. Lectio yſaie ꝓphe-
Hec dicit dn̄s deus te· xlix
In tp̄e placito exaudiui
te· et in die ſalutis auxiliatus
ſum tui. Et ſeruaui te ⁊ dedi te
in fedus ꝑplī ut ſuſcitares ter=
rā· et poſſideres hereditates diſ
ſipatas· ut diceres his q̄ vin=
cti ſunt· exite· et his qui in tene
bris ſunt reuelamini. Sup vi
as paſcent̄· et in omnibꝫ pla=
nis paſcua eoꝝ erūt. Nō eſu=
rient neqꝫ ſitient amplius· et
non pcutiet eos eſtus et ſol· qꝛ
miſerator eoꝝ reget eos· et ad
fontes aquarū potabit eos.
Et ponā oēs montes meos in
viā· ⁊ ſemite mee exaltabunt̄.
Ecce iſti delonge venient· ⁊ ec=
ce illi ab aquilone et mari· et
iſti de terra auſtrali. Laudate
celi ⁊ exultet terra· iubilate mō
tes laudē· qꝛ cōſolatus ē dn̄s
ꝑpulū ſuū· et pauperū ſuorū
miſerebit̄. Et dixit ſyon. Dere
liquit me dn̄s· et dn̄s oblitus
eſt mei. Et dixit dn̄s. Nūquid
obliuiſci poteſt mulier īfantē
ſuū· ut nō miſereat̄ filio vteri
ſui? Et ſi illa oblita fuerit ego
tamē nō obliuiſcar tui. Dicit
dn̄s oīps. Gr̄. Tibi dn̄e dereli=
ctus eſt pauꝑ pupillo tu eris adiu
tor. V̄. Ut quid dn̄e receſſiſti longe
deſpicis in oportunitatibꝫ in tribu
latione dū ſuperbit impius incen=
ditur pauper· Scd̄m iohā· viij
In illo tp̄e. Dicebat ih̄us tur=
bis iudeoꝝ. Ego ſum lux mū=
di. Qui ſequitur me non am=
bulat in tenebris· ſed habebit
lumen vite. Dixerūt ergo pha
riſei. Tu de teip̄o teſtimonium
ꝑhibes· teſtimoniū tuū non eſt
verū. Rn̄dit iheſus ⁊ dixit eis
Et ſi ego teſtimoniū ꝑhibeo de
meip̄o· verū eſt teſtimonium
meū· qꝛ ſcio unde veni et quo
vado. Uos autē neſcitis unde
venio aut quo vado. Uos au
tem ſecundū carnem iudica=
tis. Ego non iudico quēquā.
Et ſi iudico ego· iudiciū meū
verum eſt· quia ſolus nō ſum
ſed ego ⁊ qui miſit me pater.
Et in lege vr̄a ſcriptum eſt· qꝛ
duoꝝ hominū teſtimoniū ve
rum eſt. Ego ſum qui teſtimo
niū de meip̄o ꝑhibeo· ⁊ teſtimo
niū ꝑhibet de me qui miſit me
pater. Dicebāt ergo iudei. Ubi
eſt pater tuus? Rn̄dit iheſus
Neqꝫ me ſcitis neqꝫ patrē me
um ſcitis. Si me ſciretis forſi=
tan et patrē meū ſciretis. Hec
verba locutus ē iheſus in ga
zophilacio docens in templo.
Et nemo apphēdit eū· qꝛ nō=

dum venerat hoꝛa eiꝰ. Offꝫ

Factus eſt dñs firmamẽtũ meũ
et refugiũ meũ ⁊ liberatoꝛ meus ſpe
rabo in eũ. Secr. Oblatõnibꝫ
noſtris q̄s dñe placare ſuſce=
ptis · et ad te noſtras etiã rebel
les cõpelle ꝓpicius volũtates :
P Cõ. Dominus regit me ⁊ ni=
chil michi deerit in loco paſcue ibi
me collocauit ſup aquã refectõnis
educauit me. Copluñ. Qua nos
dñe q̄s ſancta purificent et
opatione ſua tibi reddãt nos
acceptos. P. Super populũ
Deus qui ſperantibꝫ in te mi
ſereri potius eligis q̃z iraſci da
nob̄ digne flere mala q̄ fecimꝰ
ut tue ꝯverſationis gratiã in
venire mereamur. Per dñm.

Dominica in paſſione officiũ

Iudica me deus ⁊ diſcerne cauſam
meam de gente non ſancta ab hoĩe
iniquo et doloſo eripe me q̃ꝛ tu es
deus meus et foꝛtitudo mea. ps
Emitte lucẽ tuã ⁊ veritatẽ tuã ipa
me deduxerũt ⁊ adduxerũt in mõ.
Queſumus oñps deꝰ Oro
familiã tuã ꝓpicius re=
ſpice: ut te largiẽte regatur in
coꝛpe. ⁊ te ſeruante cuſtodiat
in mẽte. P dñ. Ad hebreos. ix.
Fratres. Criſtus aſſiſtens
pontifex futuroꝝ bonoꝝ
ꝑamplius ⁊ ꝑfectius taberna
culũ nõ manufactũ. id eſt nõ
huius creationis. neqꝫ ꝑ ſan=
guinẽ hircoꝝ aut vituloꝝ. ſꝫ ꝑ
ꝓpriũ ſanguinẽ itroiuit ſemel
i ſancta eterna redẽptione in=
venta. Si eni ſanguis hircoꝝ
aut thaurorum ⁊ cinis vitule
aſperſus inquinatos ſanctifi
cat ad emundationẽ carnis.
Quãto magis ſanguis xp̄i q̄
ꝑ ſpiritũ ſanctũ ſemetip̄m ob
tulit immaculatũ deo. emũda
vit cõſcientiã noſtrã ab operi
bus moꝛtuis. ad ſeruiendum
deo viuẽti. Et ideo novi teſta=
mẽti mediatoꝛ eſt. ut moꝛte in
tercedente in redemptionẽ eaꝝ
p̄uaricationũ q̄ erãt ſub prio
ri teſtamento. repromiſſionẽ
accipiãt qui vocati ſũt eterne
hereditatis. In xp̄o iheſu dño
noſtro. Gr. Eripe me dñe de ini
micis meis doce me facere volũta=
tem tuã. V. Liberatoꝛ meus dñe
de gentibꝫ iracũdis ab inſurgenti
bus in me exaltabis me a viro ini
quo eripies me. Tractus. Sepe
expugnauerũt me a iuuẽtute mea
V. Dicant nũc iſrael ſepe expugna
uerũt me a iuuentute mea. V. Et=
enim nõ potuerũt michi ſupra doꝛ
ſum meũ fabricauerũt peccatoꝛes.
V. Prolongauerũt iniquitatẽ ſibi
dñs iuſtus cõcidet ceruices pccõꝝ.
In illo tpe. Scdm iohã. viij.
Dixit iheſus turbis iudeoꝝ et
principibus ſacerdotũ. Quis
ex vob̄ arguet me de pccõ? Si
veritatẽ dico quare vos non
creditis michi? Qui eſt ex deo

verba dei audit. Propterea
vos nõ auditis qꝛ ex deo non
eſtis. Rñderũt igit̃ iudei et dixe
rũt ei. Nõne bene dicim⁹ nos
qꝛ ſamaritanus es tu · ꝛ demo
niũ habes? Rñdit ihũs. Ego
demoniũ nõ habeo · ſed glorifi
co patrẽ meũ · et vos inhono-
raſtis me. Ego autẽ nõ quero
gloriã meam · eſt qui querat ꝛ
iudicet. Amen amẽ dico vob̃.
Si q̃s ſermonẽ meũ ſeruaue-
rit · mortẽ nõ videbit ineternũ.
Dixerũt ergo iudei. Nunc co-
gnouimus qꝛ demoniũ habes
Abrahã mortuus eſt ꝛ ꝓphete
Et tu dicis. Si q̃s ſeruauerit
ſermonẽ meũ mortẽ nõ guſta
bit ineternũ. Nũquid tu ma-
ior es patre nr̃o abrahã qui
mortuus eſt · et ꝓphete mortui
ſunt · quẽ teipm̃ facis? Reſpõ-
dit ihũs. Si ego glorifico me
ipm̃: gloria mea nichil ẽ. Eſt
pater meus qui glorificat me
quẽ vos dicitis qꝛ deus veſter
eſt · ꝛ nõ cognouiſtis eum · ego
aũt noui eũ. Et ſi dixero quia
neſcio eũ · ero ſimilis vob̃ mẽ-
dax. Sed ſcio eũ ꝛ ſermonem
eius ſeruo. Abrahã pater ve-
ſter exultauit ut videret diẽ me
um · vidit ꝛ gauiſus eſt. Dixe-
rũt ergo iudei ad eũ. Quiqua
ginta ãnos nondũ habes · et
abrahã vidiſti? Dicit eis ihe-
ſus. Amen amen dico vobis.

anteq̃ȝ abrahã fieret ego ſum
Tulerũt ergo lapides iudei ut
iacerent in eũ. Iheſus aũt ab
ſcondit ſe · et exiuit de templo.
Confitebor tibi dñe in to Offĩ
to corde meo retribue ſeruo tuo ut
viuã ꝛ cuſtodiã ſermones tuos vi
uifica me ſcd̃m verbũ tuũ dñe.
Hec munera dñe q̃s Secr̃.
et vincula nr̃e prauitatis ab-
ſoluãt · ꝛ tue nobis miſericor
die dona cõcilient. Per. Cõ.
Hoc corpus qđ pro vobis trade
tur hic calix noui teſtamenti eſt in
meo ſanguine dicit dñs hoc facite
quotienſcũq̃ȝ ſumitis in meã cõ-
memorationem. Cõplenda
Adeſto nobis q̃s dñe deus
et quos tuis miſterijs recrea-
ſti ꝑpetuis defende ꝑſidijs. P.
Da nobis q̃s Sup populũ
dñe pſeuerantẽ in tua volun
tate famulatũ · ut in diebȝ no
ſtris ꝛ merito ꝛ numero popu-
lus tibi ſeruiẽs augeat̃. P dn.
Miſerere michi dñe Feria · ij
qm̃ cõculcauit me homo to
ta die bellans tribulauit me. Ps
Cõculcauerũt me inimici mei tota
die qm̃ multi bellãtes aduerſũ me.
Sanctifica q̃s dñe Oro
nr̃a ieiunia · ꝛ cũctaꝝ no
bis ꝓpicius indulgentiã largi
re culparũ. Per. Lectio ione
In diebȝ illis: prophete · iij.
Factũ eſt verbũ dñi ad ionã
ꝓphetã ſecũdo dicẽs. Surge et

vade ad niniuen ciuitatē ma=
gnam·et predica in ea p̄dica=
tionem quā ego loquoꝛ ad te
Et ſurrexit ionas et abijt in
niniuen iuxta verbū dn̄i. Et
niniue erat ciuitaſ magna·iti
nere dierū triū. Et cepit ionaſ
introire ciuitatē itinere vnius
diei. Et clamauit et dixit. Ad=
huc quadraginta dies·⁊ nini
ue ſubuertetur. Et crediderūt
viri niniuite in domino·⁊ p̄di
cauerūt ieiuniū et veſtiti ſunt
ſaccis a maioꝛe vſqꝫ ad mino
rem. Et puenit verbum ad re
gem niniue·⁊ ſurrexit de ſolio
ſuo·et abiecit veſtimentū ſuū
a ſe·et indutus eſt ſacco·et ſe=
dit in cinere et clamauit ⁊ dixit
in niniue ex oꝛe regis et prin=
cipū eius dicens. Homines et
iumenta et boues et pecoꝛa nō
guſtent quicq̄ꝫ nec paſcantur
et aquā nō bibant. Et operiā
tur ſaccis homines·⁊ iumen=
ta clament ad dn̄m in foꝛtitu
dine. Et cōuertatur vir a via
ſua mala·⁊ ab iniquitate que
eſt in manibꝫ eoꝛū. Quis ſcit
ſi cōuertatur ⁊ ignoſcat deus·
et reuertatur a furoꝛe ire ſue·
et nō peribimus. Et vidit deus
opa eoꝝ· qꝛ cōuerſi ſūt de via
ſua mala·⁊ miſertus eſt popu
lo ſuo dn̄s deus noſter· Gℓ
Deus exaudi orationē meā auri
bus pcipe verba oꝛis mei· V De=
us in nomine tuo ſaluū me fac et
in virtute tua iudica me· Scd̄m
IN illo tp̄e. Mi= iohannē·vij
ſerūt principes ⁊ phariſei mi=
niſtros ut app̄henderent ihe=
ſum. Dixit ergo eis ihūs. Ad
huc modicū tempus vobiſcū
ſum·⁊ vado ad eū qui me mi=
ſit. Queritis me ⁊ nō inuenie
tis. Et vbi ſum ego·vos non
poteſtis venire. Dixerūt ergo
iudei ad ſemetip̄os. Quo hic
iturus eſt· qꝛ nō inueniemus
eum? Nūquid in diſperſionē
gentiū iturus eſt et docturus
genteſ? Quis ē hic ſermo quē
dixit: queritis me et non inue=
nietis·et vbi ſum ego vos nō
poteſtis venire? In nouiſſimo
autē die magno feſtiuitatis:
ſtabat iheſus ⁊ clamabat di=
cens. Si quis ſitit veniat ad
me et bibat. Qui credit in me
ſicut ſcriptura dicit: flumina
de ventre eius fluent aque vi=
ue. Hoc autem dixit de ſpiritu
quē accepturi erant credentes
in eum. Offꝫ· Dn̄e cōuertere ⁊
eripe animā meā ſaluū me fac pro
pter miſericoꝛdiā tuam· Secr̄·
Concede nobis dn̄e deus no
ſter·ut hec hoſtia ſalutaris·et
noſtroꝝ fiat purgatio delicto
rū·⁊ tue ꝓpiciatio maieſtatis·
Dn̄s virtutū ip̄e eſt Cō· Per·
rex gloꝛie. Cōpleñ· Sacramē
ti tui qs̄ dn̄e pticipatio ſalu

taris· et purificationē nobis
p̄beat et ſalutē. P· Sup pplm
Da quēs dn̄e populo tuo ſa
lutē mētis ⁊ corporis· ut bonis
operibꝫ inherendo: tua ſemper
mereat̄ ꝓtectione defendi· P.
Expecta dn̄m virili Feria· iij
ter age ⁊ cōfortetur cor tuū ⁊
ſuſtine dn̄m· ps Dn̄s illumina=
tio mea et ſalus mea quē timebo·
Noſtra tibi dn̄e q̄s Oro
ſint accepta ieiunia· que
nos et expiando gratie tue di=
gnos efficiant· et ad remedia
ꝑducāt eterna. P do. Lectio
IN diebꝫ danielis ꝓphete· xiiij
illis. Congregati ſunt babilo
nij ad regē. Et dixerūt ei. Tra
de nobis danielem qui bel de=
ſtruxit ⁊ draconem interfecit·
alioquin interficiemus te ⁊ do
mum tuā. Vidit ergo rex ꝙ ir
ruerent in eū vehemēter· ⁊ ne=
ceſſitate cōpulſus· tradidit eiſ
danielem. Qui miſerūt eū in
lacū leonū· et erat ibi ſex die=
bus. Porro in lacu leones e=
rant ſeptē· ⁊ dabātur eis quo
tidie duo corpora ⁊ due oues.
Et tunc non data ſunt eis· ut
deuorarent danielē. Erat au=
tem abacuc ꝓpheta in iudea·
et ipſe coxerat pulmentum· et
intriuerat panes in alueolo
et ibat in campum· ut ferret
meſſoribus. Dixitq; angelus
domini ad abacuc. Fer pran=

dium qđ habes in babilonē
danieli qui eſt in lacu leonū:
Et dixit abacuc. Domine: ba
bilonē non vidi· et lacum ne=
ſcio. Et app̄hendit eum ange
lus dn̄i in vertice eius· ⁊ porta
uit eum capillo capitis ſui· po
ſuitq; eum in babilone ſuper
lacū in impetu ſpiritus ſui. Et
clamauit abacuc dicens. Da
niel ſerue dei. Tolle prandiū
qđ miſit tibi deus· Et ait da=
niel. Recordatus enim es mei
domine deus meus· ⁊ non dere=
liquiſti diligentes te. Surgēſ
qꝫ daniel comedit. Porro an
gelus dn̄i reſtituit abacuc cō=
feſtim in locū ſuū. Venit ergo
rex die ſeptima ut lugeret da=
nielem. Et venit ad lacū ⁊ in=
troſpexit· Et ecce daniel ſedēs
in medio leonū· Et clamauit
rex voce magna dicens· Ma=
gnus es dn̄e deꝰ danielis· Et
extraxit eū de lacu· Illos autē
qui ꝑditionis eius cauſa fue
rant intromiſit in lacum· ⁊ de
uorati ſunt in momento corā
eo. Tūc ait rex. Paueant ha=
bitantes in uniuerſa terra deū
danielis· qꝛ ipſe eſt liberator et
ſaluator faciēs ſigna ⁊ mira
bilia in celo ⁊ in terra· qui libe=
rauit danielem de lacu leonū.
Diſcerne cauſam Graduale
meam domine ab homine ini=
quo et doloſo eripe me· verſus

Emitte lucem tuā ⁊ veritatem tuā ipſa me deduxerunt ⁊ adduxerunt in montem ſanctum tuum.

In illo tpe Scdm iohānē. vij

Ambulabat ihesus ī galileā. nō enim volebat in iudeā ambulare. q2 querebant eū iudei interficere. Erat autē in proximo dies feſtus iudeorum ſcenophegia. Dixerūt autē ad eum fratres ei9. Trāſi hinc ⁊ vade in iudeam ut et diſcipuli tui videant opa tua que facis. Nemo quippe in occulto quid facit. ⁊ querit ipſe in palā eſſe. Si hec facis manifeſta teipm mūdo. Neqz eni fratres eius credebant in eum. Dicit ergo eis iheſus. Tempus meū nondū aduenit. tempus autē veſtrū ſemper eſt paratū. Nō poteſt mūdus odiſſe vos. me autem odit. q2 ego teſtimoniū phibeo de illo. q2 opa eius mala ſunt Vos autē aſcendite ad diē feſtum hūc. ego autē non aſcendo ad diē feſtū. q2 tēpus meū nondū impletū eſt. Hec cū dixiſſet. ipſe māſit in galilea. Vt autē aſcenderūt fratres eius. tūc et ipſe aſcendit ad diem feſtum. nō manifeſte. ſed quaſi in occulto. Judei ergo querebant eū in die feſto. et dicebāt Vbi eſt ille? Et murmur multus de eo erat in turba. Quidam eni dicebāt quia bonus eſt. Alij autem dicebant non. ſed ſeducit turbas. Nemo tamen palam loquebatur de illo propter metū iudeorum. Offr

Sperent in te oēs qui nouerunt nomen tuū dñe quoniā non derelinquis querentes te pſallite dño qui habitat in ſyon qm̄ nō eſt oblitus orationē pauperū. Secre.

Hoſtias tibi dñe deferimus immolandas. que ſit temporalem nobis cōſolationem ſignificent. ut promiſſa certius nō deſperemus eterna. P. Cō

Redime me deus iſrahel ex omnibus anguſtijs meis. Cōpleñ.

Da qs̄ ops̄ deus. ut que diuina ſunt iugiter exequentes donis mereamur celeſtib3 propinquare. P. Super populū

Da nobis dñe qs̄ pſeuerātem in tua volūtate famulatum. ut in dieb3 nr̄is. ⁊ merito et numero populus tibi ſeruiens augeatur. P. Feria. iiij.

Liberator meus de gentib3 iracundis et ab inſurgentibus in me exaltabis me a viro iniquo eripe me dñe. ps Diligam te dñe virtus mea dominus firmamentū meū et refugiū meū.

Sanctificato hoc Oratio ieiunio deus tuorum corda fidelium miſerator illuſtra. ⁊ quibus deuotionis preſtas affectum. prebe ſupplicantib3 piū benignus auxilium. P dñm.

Lectīo libri leuitici·xix·

IN diebꝫ illis. Locutus eſt do=
minus ad moyſen dicēs. Ego
ſum dñs deꝰ veſter. Nō facie=
tis furtū· nō mentiemini· nec
decipiet vnuſquiſqꝫ proximū
ſuū. Nō piurabis in nomine
meo· nō polles nomen dei tui
Ego dñs. Nō facies calūniā
proximo tuo· nec vi opprimes
eū. Nō morabit̃ merces mer=
cēnarij tui apud te vſqꝫ mane
Nō maledices ſurdo· nec co=
rā ceco pones offendiculū· ſed
timebis dñm deū tuū· qꝛ ego
ſum dñs. Non facies qđ ini=
quū eſt· nec iniuſte iudicabis
Non cōſideres pſonā paupe=
ris· nec honores vultū potētis
Juſte iudica ꝓximo tuo. Nō
eris criminatoꝛ et ſuſurro in
populis. Nō ſtabis cōtra ſan
guinē proximi tui. Ego dñs.
Non oderis fratrē tuū in coꝛ
de tuo· ſed publice argue eum
ne habeas ſup illo peccatum.
Non queres vltionē· nec me=
moꝛ eris iniurie ciuium tuoꝝ.
Diliges proximū tuū ſicut te
ipm̄. Ego dñs. Leges meas
cuſtodite. Ego enī ſum dñs
deus veſter. Gꝛa. Exaltabo te
dñe qm̄ ſuſcepiſti me nec delectaſti
inimicos meos ſup me. ꝟ Dñe de
us meus clamaui ad te et ſanaſti
me dñe abſtraxiſti ab inferis ani
mā meā ſaluaſti me a deſcentibus
in lacum. Scđm iohānem·x·

IN illo tpe. Facta ſūt encenia
in iheroſolimis ⁊ hyems erat
et ambulabat iheſus in tem=
plo in porticu ſalomonis. Cir
cūdederūt ergo eū iudei· et dice=
bāt ei. Quouſqꝫ aīam noſtrā
tollis? Si tu es xp̄s dic nobiſ
palam. Rñdit eis iheſus· Lo=
quoꝛ vobis ⁊ nō creditis· Ope
ra que ego facio in noīe pr̄is
mei hec teſtimoniū phibent de
me. Sed vos non creditis qꝛ
nō eſtis ex ouibꝫ meis. Oues
mee vocē meā audiunt· et ego
cognoſco eas: et ſequūtur me
Et ego vitā eternā do eis· ⁊ nō
peribūt ineternū· ⁊ non rapiet
eas quiſqꝫ de manu mea. Pa
ter meꝰ qđ dedit michi maius
omnibꝫ eſt· et nemo poteſt ra
pere de manu patris mei. Ego
et pater vnū ſumus. Suſtule
rūt ergo lapides iudei· ut lapi=
darent eū. Rñdit eis iheſus.
Multa opa bona oſtendi vo=
bis ex patre meo· ꝓpter qđ eo
rū opus me lapidatiſ? Reſpō
derūt ei iudei. De bono ope nō
lapidamus te· ſed de blaſphē
mia· Et qꝛ tu homo cū ſis· fa=
cis teipm̄ deū· Reſpondit eis
iheſus· Nōne ſcriptū eſt in le=
ge vr̄a· quia ego dixi dij eſtis
Si illos dixit deos ad quos
ſermo dei factus eſt· et non po
teſt ſolui ſcriptura: quē pater

ſanctificauit et miſit in mun-
dum· vos dicitis qꝛ blaſphe-
mas· qꝛ dixi filius dei ſum. Si
nō facio opa patris mei noli-
te credere michi. Si autē facio
et ſi non vultis credere michi·
operibꝫ credite· ut cognoſca-
tis et credatis· qꝛ in me eſt pa-
ter et ego in patre. Offic̄
Eripe me de inimicis meis deus
meus et ab inſurgentibꝫ in me li-
bera me dn̄e. Secr̄· Annue mi
ſericors deus· ut hoſtias pla-
cationis ⁊ laudis ſincero tibi
deferamus obſequio. P· Cō·
Lauabo inter innocētes manus
meas et circūdabo altare tuū dn̄e
ut audiam vocē laudis tue ⁊ enar
rē uniuerſa mirabilia tua. Cōpl̄
Celeſtis menſe qs̄ dn̄e ſa-
croſancta libatio corda nr̄a
purget ſemp ⁊ paſcat. P do.
Adeſto ſuppli- Sup populū
cationibꝫ nr̄is op̄s deus· ⁊ qui
bus fiduciā ſperande pietatis
indulges· conſuete miſericor-
die tribue benignus effectū. P
Omnia que feciſti Feria· v·
nobis dn̄e in vero iudicio
feciſti qꝛ peccauimus tibi ⁊ mādā-
tis tuis nō obediuimꝰ ſed da glo-
riā nomini tuo ⁊ fac nobiſcū ſecū-
dū multitudinē miſericordie tue.
Ps Magnus dn̄s ⁊ laudabilis ni
mis in ciuitate dei noſtri in mōte
reſta Orō ſancto eius.
qs̄ op̄s et miſericors
deus: ut dignitas conditionis
hūane ꝑ immoderantiā ſau-
ciata medicinalis ꝑſimonie
ſtudio reformetur. P. Lectio
In diebꝫ danielis ꝓphete· iij·
illis. Orauit daniel ad dn̄m
dicens. Dn̄e deus ne deſpicias
populū tuū· neqꝫ auferas mi-
ſericordiā tuā a nobis. Pro-
pter abrahā dilectū tuū ⁊ yſa
ac ſeruū tuū· et iſrahel ſanctū
tuū· quibꝫ locutus es pollicēs
ꝙ multiplicares ſemen eorū·
ſicut ſtellas celi· et ſicut arenā
que eſt in litore maris: qꝛ dn̄e
imminuti ſumus plus q̄ꝫ oēs
gentes. ſumuſqꝫ humiles in
uniuerſa terra propter pecca
ta nr̄a· Et nō ē in hoc tempore
princeps ⁊ ꝓpheta et dux· neqꝫ
olocauſtū neqꝫ ſacrificiū neqꝫ
oblatio· neqꝫ incenſum· neqꝫ
locus primiciarū coram te: ut
poſſimus inuenire miſericor-
diā· ſed in animo cōtrito ⁊ ſpi
ritu humilitatis ſuſcipiamur
Sicut in holocauſto arietū et
thauroꝝ· ⁊ ſic̄ in milibꝫ agno
rum pinguiū· ſic fiat ſacrifi-
cium noſtrū in ꝯſpectu tuo ho
die ut placeat tibi· qꝛ nō eſt cō
fuſio cōfidentibꝫ in te dn̄e. Et
nūc ſequimur te in toto corde
et timemus te ⁊ querimꝰ faciē
tuā· ne ꝯfundas nos· ſꝫ fac no
biſcū iuxta māſuetudinē tuā
⁊ ſcd̄m m̄ltitudinē miſc̄die tue

Et erue nos i mirabilibꝫ tuis
et da gloriā nomini tuo dn̄e.
Et oēs cōfundātur qui oſten
dūt ſeruis tuis mala. Cōfun
dantur in omni potentia ⁊ ro
bur eoꝝ cōteratur. Et ſciāt qꝛ
tu ſolus dn̄s deus ⁊ glorioſuſ
ſup omnē terrā dn̄s deus nr̄.
Tollite hoſtias et introite Gꝛ
in atria eius adorate dn̄m in aula
ſancta eius. ℣ Reuelabit dn̄s cō
denſa et in templo eius omnes di=
cent gloriā. Scd̄m iohān̄e. vij.
In illo tp̄e. Cū audiſſent qui=
dā de turba ſermones iheſu
dicebant. Hic eſt vere ꝓpheta
Alij dicebāt hic eſt xp̄us. Qui
dam autē dicebāt. Nūquid a
galilea xp̄s venit? Nōne ſcri=
ptura dicit: qꝛ ex ſemie dauid
et bethleē caſtello vbi erat da=
uid venit xp̄us? Diſſenſio ita
qꝫ facta eſt in turba ꝓpter eū.
Quidā aūt ex ipſis volebant
apprehēdere eū. ſed nemo ma=
nus miſit ſup illū. Venerunt
ergo miniſtri ad pontifices ⁊
phariſeos. Et dixerūt eis illi.
Quare nō adduxiſtis eū? Re=
ſponderūt miniſtri. Nūquā ſic
locutus ē hō: ſicut hic homo.
Reſpōderūt ergo eis phariſei.
Nūquid et vos ſeducti eſtis?
Nūquid aliquis ex principi=
bus credidit in eū aut ex pha
riſeis? Sed turba hec que non
nouit legē: maledicta eſt. Di=
xit nicodemus ad eos: ille qui
venit ad iheſum nocte. q̄ vnꝰ
erat ex ipſis. Nūquid lex nr̄a
iudicat hominē: niſi audierit
ab ipo prius. ⁊ ꝯgnouerit qđ
faciat? Rn̄derunt et dixerūt ei.
Nūqđ et tu galileus es? Scru
tare et vide. qꝛ propheta a ga=
lilea nō ſurgit. Et reuerſi ſūt
vnuſqſqꝫ in domū ſuā. Offꝫ
Super flumina babilonis illic ſe
dimus et fleuimus dū recordare=
mur tui ſyon. Secr̄. Concede
nobis dn̄e qſ̄s. ut celebratu=
ri ſancta miſteria. nō ſolū ab
ſtinentiā corporalē: ſed qđ eſt
potius habeamꝰ mentiū puri=
tatē. P. Cō. Memēto verbi tui
ſeruo tuo dn̄e in quo michi ſpem de
diſti hec me cōſolata eſt in humili
tate mea. Cōpleñ. Quod ore
ſumpſimus dn̄e pura mente
capiamus. et de munere tpali
fiat nobis remediū ſempiter=
num. Per. Super populum
Eſto qſ̄s dn̄e propiciꝰ ple=
bi tue. ut q̄ tibi non placent re
ſpuendo tuoꝝ potius repleat̄
delectationibꝫ mādatoꝝ. et q̄
digne poſtulat ꝯſequi mereat̄
Miſerere michi dn̄e Feria. vj
qm̄ tribulor libera me ⁊ eripe
me de manibꝫ inimicoꝝ meoꝝ et a
pſequētibꝫ me dn̄e non cōfundar
qm̄ inuocaui te. ps In te domi=
ne ſperaui nō confundar ineternū
in iuſticia tua libera me.

Cordibus nr̄is dn̄e Oro
ſpiritū ſanctū benignuſ
infunde· ut pcta nr̄a caſtiga-
tione volūtaria cohibentes:
tpaliter potius maceremur· q̄z
ſupplicijs deputemur eternis.
P. Lectio ieremie pphete· xvij
In diebꝫ illis. Dixit ieremias·
Dn̄e oēs qui te derelinquūt cō
fundenſ. Recedentes a te in ter
ra ſcribentur· qm̄ dereliquerūt
venā aquarū viuentiū dn̄m.
Sana me dn̄e et ſanabor· ſal-
uū me fac et ſaluus ero· quo-
niā laus mea tu es. Ecce ipſi
dicūt ad me. Ubi eſt verbū do
mini? Veniat. Et ego nō ſum
turbatus te paſtorē ſequens·
et diē hoīs nō deſideraui. Tu
ſcis quod egreſſū eſt de labijs
meis· rectū in cōſpectu tuo fuit
Non ſis michi tu formidini·
ſpes mea tu es in die afflictio
nis. Cōfundātur qui pſequū
tur me· et non cōfundar ego.
Paueāt illi· ꝛ nō paueā ego.
Induc ſup eos diem afflictio
nis· et duplici cōtritione cōte-
re eos Dn̄e deus noſter. Gṙ
Pacifice loquebātur michi ini-
mici mei et in ira moleſti erāt mi-
chi· ṽ Vidiſti dn̄e deus meus ne
ſileas ne diſcedas a me· Scd̄m
In illo tpe. Col- iohannē· xj·
legerunt pontifices ꝛ phariſei
cōciliū aduerſus iheſum ꝛ di-
cebant. Quid facimus qꝛ hic
homo multa ſigna facit? Si
dimittimus eum ſic oēs cre
dent in eū. Et venient romani
et tollent locū noſtrū ꝛ gentē
Unus autē ex ipſis cayphas
noīe· cū eſſet pontifex anni il-
lius dixit eis. Vos neſcitis q̄cq̄z
nec cogitatis· quia expedit vo
bis ut vnus moriatꝰ homo p
populo· et nō tota gens pereat
Hoc autē a ſemetipo nō dixit
Sed cū eſſet pontifex anni il-
lius· prophetauit quia iheſuſ
moriturus erat pro gente· et
non tantū pro gente· ſed ut fi
lios dei qui erāt diſperſi cōgre
garet in vnū. Ab illo ergo die
cogitauerūt ut interficerēt eū
Iheſus autē non in palā am
bulabat apd̄ iudeos· ſed abijt
in regionē iuxta deſertū in ciui
tatē que dicitꝰ effrem· et ibi mo
rabatur cū diſcipulis ſuis.
Benedictus es dn̄e doce Offī
me iuſtificationes tuas ꝛ nō tra
das calūniantibꝫ me ſupbis ꝛ re-
ſpōdebo exprobrātibꝫ michi verbū
Preſta nobis miſeri- Secr·
cors deus· ut digne tuis ſemp
altaribꝫ ſeruire mereamur· et
eorū ppetua pticipatione ſal-
uari. P· Cō Ne tradideris me
dn̄e in aīas pſequentiū me qꝛ in-
ſurrexerūt ī me teſtes iniqui ꝛ mēti
ta ē iniqtas ſibi· Cōplū Sūpti
ſacrificij dn̄e ppetua nos tui-
tio nō derelinquat· et noxia ſp

a nobis cuncta depellat. Per.
De multitudine Sup ꝑl'm
miſericordie tue dn̄e populū
tuū ꝓtege cōfidentē ⁊ corporali
ter gubernatū· pie mētis affe=
ctu muneribꝫ aſſequēdis effi=
ce promptiorē. P. Sabbato
Miſerere michi dn̄e qm̄ tri=
bulor libera me ⁊ eripe me de
manibꝫ inimicoꝝ meoꝝ et a perſe=
quētibꝫ me dn̄e non cōfundar qm̄
inuocaui te· ꝑs In te dn̄e ſperaui
nō confundar ineternū in iuſticia
Pro Oratio tua libera me·
ficiat q̄s dn̄e plebs tibi
dicata pie deuotionis affectu:
ut ſacris actionibus erudita·
quāto maieſtati tue fit grati=
or· tanto donis potioribꝫ au=
geatur. P. Lc̄o ieremie ꝓphe
In diebꝫ illis. Dixe= te· xviij·
rūt impij iudei ad inuicē Veni
te cogitemus cōtra iuſtū cogi
tationes. Nō enī peribit lex a
ſacerdote· neqꝫ cōſiliū a ſapiē=
te· nec ſermo a ꝓpheta. Venite
pcutiamus eū in lingua· ⁊ nō
attendamꝰ ad vniuerſos ſer
mones eius. Attende dn̄e ad
me· ⁊ audi vocē aduerſarioꝝ
meoꝝ. Nūquid redditꝰ ꝓ bono
malū· qꝛ foderunt foueam aīe
mee. Recordare q̄ ſteterim in
cōſpectu tuo· ut loquerer ꝓ eis
bonū· ⁊ auerterem indignatio
nē tuā ab eis. Propterea da
filios eoꝝ in famē· ⁊ deduc eoſ

in manꝰ gladij. Fiant vxores
eoꝝ abſqꝫ liberis ⁊ vidue· ⁊ vi
ri earū interficiantꝰ morte. Iu
uenes eorū cōfodiantꝰ gladio
in prelio· et audiatꝰ clamor de
domibꝫ eoꝝ. Adduces enī ſup
eos latronē repente· qꝛ foderūt
foueā ut caperent me· ⁊ laque
os abſcōderūt pedibus meis:
Tu autē dn̄e ſcis omne conſi
liū aduerſū me in mortē. Ne
ꝓpicieris iniquitati eoꝝ· et pec=
catū eoꝝ a facie tua nō deleatꝰ
Fiant corruentes in conſpectu
tuo: in tp̄e furoris tui dn̄e de=
us noſter. Scd̄m ioh̄a· xvij·
In illo tp̄e. Subleuatis ih̄us
oculis in celū dixit. Pater: ve
nit hora clarifica filiū tuū· ut
filius tuus clarificet te. Sicut
dediſti ei poteſtatē oīs carnis·
ut omne qđ dediſti ei· det eis vi
tam eternā. Hec eſt autē vita
eterna· ut cognoſcāt te ſolum
deū: et quē miſiſti iheſum xp̄m
Ego te clarificaui ſup terrā·
opus cōſummaui qđ dediſti
michi ut faciā: Et nūc clarifi=
ca me pater apud temetip̄m:
claritate quā habui prius q̄ꝫ
mūdus eſſet apud te. Manife
ſtaui nomen tuū hoībꝫ quos
dediſti michi. Tui erant et mi=
chi eos dediſti· et ſermonē tuū
ſeruauerunt. Nunc cognoue
runt quia omnia que dediſti
michi abs te ſunt· qꝛ verba q̄

dediſtī michi dedi eis. Et ip̄i ac
ceperūt et cognouerūt vere· qꝛ
tu me miſiſti. Ego pro eis ro-
go non pro mūdo rogo· ſed ꝓ
his quos dediſti michi· qꝛ tui
ſunt. Et mea oīa tua ſunt· et
tua mea ſunt· ⁊ clarificatus ſū
in eis. Et iam nō ſum in mun
do· et hij in mūdo ſūt· ⁊ ego ad
te venio. Pater ſancte ſerua
eos in nomīe tuo quos dediſti
michi ut ſint vnū ſicut et nos
Cū eſſem cū eis ego ſeruabā
eos in noīe tuo. Quos dediſti
michi cuſtodiui· ⁊ nemo ex hiſ
perijt niſi filius ꝑditionis· ut
ſcriptura impleatur. Nūc au
tem ad te venio· et hec loquoꝛ
in mūdo· ut habeāt gaudium
meū impletum in ſemetip̄is.
Ego dedi eis ſermonē tuū· et
mundus eos odio habuit qꝛ
nō ſunt de mundo· ſicut et ego
nō ſum de mūdo. Nō rogo ut
tollas eos de mūdo· ſed ut ſer-
ues eos a malo. De mūdo nō
ſunt ſicut ⁊ ego nō ſum de mū
do. Sanctifica eos in veritate
Sermo tuus veritas eſt. Si-
cut tu me miſiſti in mundū· et
ego miſi eos in mūdū. Et pro
eis ſanctifico meip̄m· ut et ip̄i
ſint ſanctificati ī veritate. Nō
pro his rogo tantū· ſed etiā ꝓ
eis qui crediturī ſunt ꝑ verbū
eoꝝ in me· ut oēs vnū ſint ſi-
cut tu pater in me et ego in te·
ut et ipſi in nobis ſint vnū· et
mūdus credat qꝛ tu me miſi-
ſti. Et ego claritatē quā dediſti
michi dedi eis· ut ſint vnū ſic
et nos vnū ſumus. Ego in eis
et tu in me· ut ſint cōſummati
in vnū· et cognoſcat mūdus·
quia tu me miſiſti et dilexiſti.
Pater quos dediſti michi· vo
lo ut vbi ſū ego ⁊ illi ſint me-
cum· ut videant claritatē meā
quā dediſti michi· qꝛ dilexiſti
me ante cōſtitutionem mūdi·
Pater iuſte mūdus te nō co-
gnouit· ego autē te cognoui.
Et hij cognouerunt· qꝛ tu me
miſiſti· et notū feci eis nomen
tuū· ⁊ notū faciam· ut dilectio
qua dilexiſti me in ip̄is ſit et
ego in ip̄is. Secr̄. Preſta q̄s
omp̄s deus ut ieiunioꝝ placa
tus ſacrificijs ad redemptio-
nis eterne ꝑficiam⁹ augmen
tum. P. Cōplen̄. Sumptis
dn̄e ſalutaribus ſacramētis
remiſſionis tue nos venia ꝑ-
ſequaris. P. Super populū
Dep̄cationē noſtrā qm̄s dn̄e
benignus exaudi· ⁊ quibꝫ ſup
plicandi preſtas affectum tri-
bue defenſionis auxiliū. Per.
Dominica in ramis palma-
rum primo canitur Aſperges
me dn̄e· quo finito cantatur R̄
Circūdederunt me· vſqꝫ ad locū
vbi benedicendi ſunt rami.
cūqꝫ ad locū ſtatutū ꝑuenerit

ſacerdos in hunc modum pal
marum incipiat benedictionē

Adiutoriū noſtrum in noīe dñi.
Qui fecit celū et terram. Dñe exau
di orationē meā. Et clamor meus
ad te veniat. Dñs vobiſcū. Et cū
ſpiritu tuo. Oremus

Omnipotens ſempiterne
deus. flos mūdi. odor ſua
uitatis et origo naſcentiū qui
omnia legis ⁊ ꝓphetarū oracu
la in filij tui dñi nr̄i iheſu xp̄i
hūilitate declaraſti. quiq; etiā
venienti iheroſolimā deuotā
illi cū ramis palmarū ac mi=
ſticis laudibus hodierna die
obuiā feciſti turbā ꝓcedere. re=
ſpice ꝓpicius ad debitā tibi po=
puli ſeruitutē ⁊ huius creatu=
re nouitatē tua virtute ſan ✠
ctifica. ut ſicut tūc prioris po=
puli gratus tibi extitit huius
deuotionis affectus. ita nos
quoq; in veritate cōfeſſionis
noīs tui hec eadem ꝑ reuoluta
tēpora frequētantes purifica=
tis ſenſibus dignū tibi defera
mus obſequiū. et velut florū
varietate pijs venerātes ſtu=
dijs ſarcina carnis depoſita cū
odore bonoꝝ operum in celeſti
iheruſalem filio tuo dño nr̄o
valeamus occurrere. Qui te.

Oīps ſempiterne Alia orō
deus. qui dñm nr̄m ihe=
ſum xp̄m die azimoꝝ ſup pul
lum aſine ſedere feciſti. et tur=
bas populoꝝ veſtimenta ⁊ ra
mos arboꝝ in via ſternere fe=
ciſti. et oſanna decātare in lau
dem ipſius docuiſti. da qꝗ̄s ut
innocentiā ⁊ laudē in templo
clamantiū imitari poſſimus ⁊
eoꝝ meritū ꝯſequi mereamur

Deus quē Alia orō Deū
diligere ⁊ amare iuſticia
eſt. ineffabilis gratie tue dona
in nobis multiplica. ⁊ qui feci
ſti nos ī morte filij tui ſperare
qḋ credimus. fac nos eodē re
ſurgente peruenire quo tendi=
mus. Qui te. Lcō libri exodi

In diebꝫ illis. Venerūt xvj.
filij iſrahel in helym. vbi erāt
duodecim fontes aquarū et ſe
ptuaginta palme. ⁊ caſtrame
tati ſunt iuxta aquas. Profe
ctiq; ſūt de helym. ⁊ venit om=
nis multitudo filioꝝ iſrl̄ in de=
ſertū ſyn. qḋ eſt inter helym ⁊
ſynai: quintodecimo die men=
ſis ſcđi poſtq̄; egreſſi ſūt de ter
ra egipti. Et murmurauit om
nis cōgregatio filioꝝ iſrl̄ con=
tra moyſen ⁊ aaron in ſolitu=
dine. Dixerūtq; filij iſrael ad
eos. Vtinā mortui eſſemꝰ per
manū dñi in terra egipti. quā
do ſedebamus ſup ollas car=
niū. ⁊ comedebamꝰ panē in ſa
turitate. Cur eduxiſtis nos in
deſertū iſtud. ut occideretis om
nē multitudinē hāc fame. Di=
xit autē dñs ad moyſen. Ecce

ego pluam vobis panes de ce
lo. Egrediatur pplˢ et colligat
que ſufficiant ſibi p ſingulos
dies · ut temptem eū vtrū am
bulet in lege mea an nō? Die
autē ſexta parent qđ inferāt ·
et ſit duplū q̄z colligere ſole=
bant per ſingulos dies. Dixe=
rūtq; moyſes ⁊ aaron ad om
nem cetū filioꝝ iſrael. Veſpe
ſcietis q̄ dn̄s eduxerit vos de
terra egipti · et mane videbitis
gloriā eius. Audiui enim mur
mur veſtrū contra nos. Nos
vero quid ſumus · q2 muſita=
ſtis cōtra nos? Et ait moyſes
Dn̄s enī dabit vobis veſpere
carnes edere · ⁊ mane panes in
ſaturitate · eo q̄ audierit mur
muratōnes v̄ras · quibȝ mur
murati eſtis cōtra dn̄m. Nos
vero quid ſumus? Nec cōtra
nos eſt murmur v̄rm · ſed cō=
tra dn̄m. Dixitq; moyſes ad
aaron. Dic vniuerſe cōgrega
tioni filioꝝ iſrl̄. Accedite corā
dn̄o · audiuit enī murmur ve
ſtrū. Cūq; loqueretur ad om
nē cetū filioꝝ iſrl̄ · reſpexerunt
ad ſolitudinē. Et ecce gloria
dn̄i apparuit in nube. Reſpon
Collegerūt pontifices ſorium.
et phariſei cōciliū et dicebāt quid
facimus q2 hic homo multa ſigna
facit ſi dimittimus eū ſic om̄es cre
dent in eum. Ne forte veniant ro=
mani et tollant noſtrū locū et gen
tem. ꝟ. Vnus autem ex ipis cay=
phas nomine cū eſſet pontifex āni
illius ꝓphetauit dicens. ꝟ. Expe=
dit vobis ut vnus moriatur ho=
mo pro populo et nō tota gens pe=
reat. Ab illo ergo die cogitauerūt
interficere eū dicentes. Ne forte.
In illo tpe. Sc̄dm Marcū · xj ·
Cū appropinquaret ihūs ihe=
roſolimis et veniſſet bethfa=
ge ad montē oliuarū: tūc mit
tit duos diſcipulos ſuos · et
ait illis. Ite in caſtellū qđ cō=
tra vos eſt · ⁊ ſtatim introeun=
tes illuc: inuenietis pullū aſi=
ne alligatū · ſuper quē nemo
adhuc hominū ſedit. Soluite
illū ⁊ adducite michi. Et ſi q̄s
vobis dixerit · quid facitis · di
cite · q2 dn̄s neceſſarius eſt. Et
continuo dimittet illū huc. Et
eūtes inuenerūt pullū ligatū:
ante ianuam foris in biuio · ⁊
ſoluerūt eū. Et quidā de illic
ſtantibȝ dicebant illis. Quid
facitis ſoluentes pullū? Qui
dixerūt illis: ſicut p̄ceperat eis
iheſus. Et adduxerūt pullum
ad iheſum · et impoſuerūt illi
veſtimenta ſua · ⁊ ſedit ſup eū
Multi autē veſtimēta ſua ſtra
uerūt in via. Alij autē frōdes
cedebāt de arboribus ⁊ ſterne=
bāt in via. Et qui p̄ibāt ⁊ qui
ſequebātur clamabāt dicētes
Oſanna · benedictus qui ve=
nit in noīe dn̄i. Benedictū qđ

venit regnū patris noſtri da
uid. Oſanna in excelſis. Oro
DEus cuius filius ꝓ ſalu-
te generis hūani de celis
deſcendit ad terrā ⁊ appropin
quante hora paſſionis ſue et
iheroſolimā venire ⁊ a turbis
rex appellari ac laudari volu
it. bene ✠ dicere dignare hos
ramos palmarū ceterarūq;
frondiū. ut oēs qui eos laturi
ſunt. ita benedictionis tue do
no repleanť. quaten⁹ ⁊ in hoc
ſeculo hoſtis antiqui tempta-
mēta ſuperare. et in futuro cū
palma victorie ⁊ fructu bono-
rū operū tibi in celeſtibꝫ mere
antur p̄ſentari. P eundem.

EXorcizo te Exorciſmus
oīs creatura florꝝ ⁊ fron
diū. in noīe dei pa ✠ tris oīpo
tentis. ⁊ in noīe iheſu xpī ✠ fi
lij eius. ⁊ ſpūs ✠ paracliti. ex-
orcizo te oīs virtus aduerſa-
rij. oīs exercitus diaboli. oīſq;
ſpūs inimici. oīs incurſio de-
monū eradicare ⁊ explantare
ab hac creatura florꝝ et fron-
diū. et ut ad dei gratiā feſtinā-
tiū veſtigia eorꝝ non ſequaris
interdico. P eū. Benedictio

Oīps ſempiterne deus bene
✠ dicere dignare hos
flores quos ī honore filij tui
venientis in iheruſalē. occur
rentibꝫ pueris cū ramis ⁊ pal
mis obuiā filio tuo ipſi dn̄o
noſtro iheſu xp̄o deducere feci-
ſti. ⁊ preſta ut quiſquis eos ac
ceperit benedictionē ſuſcipiat
et premiū vite eterne ꝑcipiat.
Per eundem. Benedictio.

DEus qui filiū tuū vnige-
nitū dn̄m nr̄m iheſum
xp̄m ꝑ redēptione nr̄a in mū
dū dignatus es dirigere. ut po
pulū tuū ab initio in pc̄cis ꝓ-
funditate merſum a morte ad
vitam reuocares. ut cyrogra-
pho letali deleto. ſanguine fi-
lij tui gentibꝫ renouares re-
gnū. Deus qui diſperſa cōgre
gas et cōgregata cōſeruas. q̄
pp̄lis obuiā xp̄o ramos pal-
me ⁊ oliue portantibꝫ benedi-
xiſti. bene ✠ dic etiam hos ra
mos palme. ceterarūq; arborꝝ
ramos quos famuli tui ad be
nedictionem noīs tui fideliter
ſuſcipiūt. ut in quēcunq; locū
introducti fuerint tuā benedi
ctionē cōſequātur. ut omi ad
uerſa valitudine effugata dex
tera tua ꝓtegat quos redemit
Oīps Alia benedictio P e.
ſempiterne de⁹ q̄ in dilu-
uij effuſione noe famulo tuo
oſtendiſti ꝑ os colūbe geſtan
tis ramū oliue pacē terris red
ditam te ſupplices dn̄e depreca
mur. ut has ſpatulas palma
rū ſeu frōdes arborꝝ q̄s ante cō
ſpectū glīe tue offerim⁹ veritas
tua ſancti ✠ ficet. ut ⁊ deuotus

populus in manibꝫ eas ſuſci=
piens benedictionis tue gra=
tiã cõſequi mereat̃. P dñm.
p̃fatio P er oĩa ſecula ſeculorũ.
Amen. Dñs vobiſcũ. Et cũ ſpiri=
tu tuo. Surſum corda. Habem⁹.
Gratias agam⁹ dño deo noſtro.
Dignum et iuſtum eſt.
VD Eterne deus. Mũdi cõdi
tor oĩm creaturaꝝ mira
bilis diſpoſitor. qui inter ipſa
mundi primordia. cũ ex nichi
lo cũcta cõderes. Ligna quo=
qꝫ fructifera diuerſo uſui cõ=
grua terrã ꝓducere iuſſiſti. ac
poſt maledictũ interdicte ar=
boris uniuerſa nobis ꝑ obedi
entiã unigeniti filij tui in be=
nedictionẽ cõuertiſti. Bene✠
dic etiã dñe hos multigenaꝝ
arboꝝ ramos. inter quas p̃ci
pue hec arbor oliue pinguedi
ne cũctas p̃cellit. ꝑ quã etiam
mũdi crimĩa cũ diluuio quon
dã expiarẽtur diffuſo. colũba
ramũ eius deferens. pacẽ ter=
re redditã nũciauit. Necnõ et
innocens turba ſpũ ſancto af
flata unigenito tuo dño nr̃o
iheſu xp̃o ꝓ totius mũdi ſalu
te paſſuro obuiã currẽs pal=
marũ ⁊ huius arboris ramos
abſcidens ac veſtigijs ei⁹ ſub
ſternẽs. Jam quaſi triũpha=
torem deuicto mortis principe
oſtẽdebat. Te igit̃ dñe ſupplici
ter dep̃camur ut q̃ ãnua deuo=
tione eiuſdem redẽptoris nr̃i
ſacratiſſimã paſſionẽ hono=
re p̃uenire nitimur. ip̃o adiu=
uãte palmã victorie tenentes
atqꝫ oleo miſericordie intrin
ſecus refulgẽtes. in ei⁹ ſancta
reſurrectione p̃miũ vite et im=
mortalitatis coronã ꝑcipere
mereamur. P eundẽ dñm.
Deus Hic muta vocem.
qui ꝓ ſalute nr̃a filium
tuũ iheſũ xp̃m dñm nr̃m ĩ hũc
mundũ miſiſti. ut ſe hũiliaret
ad nos et nos eleuaret ad ſe.
cui etiã dũ veniret iheruſalẽ
ut adimpleret ſcripturas. cre
dentiũ ꝓploꝝ turba fideliſſima
deuotione veſtimẽta cũ ramis
palmarum in via ſternebat.
p̃ſta q̃s. ut illi fidei viã p̃pa=
remus. de qua remoto lapide
offenſionis et petra ſcandali:
frondeãt apud te opa nr̃a iu=
ſticie ramis. ut ei⁹ veſtigia ſe=
qui mereamur. P eũ. Alia be
Rogamus te ihe nedictio
ſu benigniſſime q̃ oĩa bo
na valde ad ſalutares hoĩm
vſus creaſti. ut reſpicere di=
gneris ꝓpici⁹ ſup has palma
rũ ramoꝝ floruũqꝫ creaturas.
quas ex ligni materia ꝓdire
iuſſiſti. Q̃s etiã dñe ut eas
bene✠dicas ⁊ nr̃is ꝓfectibꝫ
aptes et cõgruas. ut quicũqꝫ
ex eis acceperint: ꝑfectionẽ ſa=
nitatis accipiant. fiantqꝫ dñe

ſalutis nr̄e remedium. Per te
iheſu xp̄e ſaluator mundi rex
eterne glorie qui cū deo patre
et ſpiritu ſancto in unitate vi-
uis ac regnas deꝰ. Per omnia ſe
cula ſeculoꝝ Amen. Hic aſp-
gatur aqua benedicta et diui-
datur populo incipiēdo hanc
Turba multa que antiphonā.
cōuenerat ad diem feſtū clamabat
dn̄o benedictus qui uenit in noīe
dn̄i oſanna in excelſis Poſt hāc
āīphonā orationē hāc dicat
Auge fidem ſperantiū in te
deus et ſupplicū p̄ces cle-
mēter exaudi. et ueniat ſuper
nos multiplex miſcdia tua. et
ſicut in figura eccleſie multipli
caſti noe egredientē de archa.
et moyſen exeuntē de egipto cū
filijs iſrl. itaqꝫ nos portantes
palmas uel ramos arboꝝ. cū
bonis actibꝫ occurramus ob-
uiā xp̄o. ⁊ p ip̄m gaudiū itro-
eamꝰ. Qui vi. Ad pceſſionē
Cum appropin antiphona.
quaret dn̄s iheroſolimā miſit du
os ex diſcipulis ſuis dicens. ite in
caſtellū qd̄ ecōtra uos eſt ⁊ inueni
etis pullū aſine alligatū ſuper quē
nullus hominū ſedit ſoluite ⁊ ad-
ducite michi. ſi quis uos interro-
gauerit dicite opus dn̄i eſt. ſoluē-
tes adduxerūt ad iheſum ⁊ impo-
ſuerūt ſibi ueſtimēta ſua ⁊ ſedit ſu
per eū. alij expādebāt ueſtimēta ſua
in via. Alij ramos de arboribꝫ ex-
ſternebāt ⁊ qui ſequebātur clama-
bāt. oſanna benedictus qui uenit
in noīe dn̄i benedictū regnū patris
noſtri dauid oſanna in excelſis mi
ſerere nobis fili dauid. Alia an
Cum audiſſet popu- tiphona
lus qꝛ ih̄s uenit iheroſolimā ac-
ceperūt ramos palmarū et exierūt
ei obuiā ⁊ clamabāt pueri dicētes
Hic eſt qui uenturus eſt in ſalutē
populi. Hic eſt ſalus noſtra ⁊ redē-
ptio iſrael. Quātus ē iſte cui thro
ni ⁊ dn̄ationes occurrūt. Noli ti-
mere filia ſyon ecce rex tuus uenit
tibi ſedens ſup pullū aſine ſic ſcri-
ptū eſt. ſalue rex fabricator mundi
qui veniſti redimere nos. Alia
Ante ſex dies ſolē antiphona
nis paſce qꝛ uenit dn̄s in ciuitatē
iheruſalē occurrerūt ei pueri. et in
manibꝫ portabāt ramos palmaꝝ
et clamabāt uoce magna dicētes.
oſanna in excelſis benedictus qui
ueniſti in multitudīe miſericordie
oſanna in excelſis Hymnū ſan
cti ieronimi pueri ſtantes in
oſtio eccleſie cātēt ꝯtra pceſſio
Gloria laus ⁊ honor tibi nē
ſit rex xp̄e redēptor cui pue-
rile decus prompſit oſanna pium
Iſrael es tu rex dauidis ⁊ inclita
ples noīe qui in dn̄i rex benedicte
uenis Cetus in excelſis te laudat
celicus oīs ⁊ mortalis homo cūcta
creata ſimul Plebs hebrea tibi cū
palmis obuia uenit cū prece uoto
ymnis aſſumus ecce tibi Hic tibi

paſſuro ſoluebant munia laudis
nos tibi regnanti pangimus ecce
melos. Hij placuere tibi placeat
deuotio noſtra rex pie rex clemens
cui bona cũcta placẽt. Gl'a laus.
Tũc vadũt pueri vna cũ cho
ro ad ſalutandã crucẽ cũ hac
Occurrũt turbe cũ antiphona.
floribꝫ ⁊ palmis redẽptori obuiã
et victori triũphanti digna dant
obſequia filiũ dei ore gẽtes p̃dicãt
et in laudẽ xp̃i voces tonãt ꝑ nu-
bila oſanna. Tũc duo pueri cã
tent ante crucẽ. Pueri hebreo
rũ tollẽtes ramos oliuarũ obuia
uerũt dño clamãtes ⁊ dicẽtes oſan
na in excelſis. Pueri hebreorum
veſtimẽta ꝓſternebãt in via ⁊ cla-
mabãt dicẽtes oſanna filio dauid
benedictus qui venit in noie dñi.
Chorus Pueri he. Duo pueri
Fulgentibꝫ palmis cantent.
ꝓſternimur adueniente dño huic
oẽs occurram⁹ cũ ymnis ⁊ canticiſ
glorificãtes ⁊ dicẽtes benedictus do
minus. Chorus Fulgentibꝫ.
Scriptũ eſt eni Alia antipho.
ꝑcutiã paſtorẽ et diſꝑgentur oues
gregis poſtquã autẽ ſurrexero p̃re-
dam vos in galilea ibi me videbi-
tis dicit dñs duos v̾ſus canũt
flectẽdo genua. O crux aue. Te
ſumma deus tri. Intrando cho
Ingrediente dño in ſan rum rx.
ctam ciuitatẽ hebreoꝝ pueri reſur
rectionẽ vite ꝓnũciãtes. Cũ ramiſ
palmarũ oſanna clamantes in ex

celſis. V̾. Cũq; audiſſent q; iheſus
venit iheroſolimã exierũt obuiã
ei. Cũ ramis palmarũ. Oratio
Adiuua nos deus ſaluta
ris nr̃. ⁊ ad beneficia reco
lẽda quibꝫ nos inſtaurare di
gnatus es tribue venire gau
dẽtes. P. Dñica palmarum
Domine ne longe facias
auxilium tuũ a me ad de
fenſionẽ meã aſpice libe
ra me de ore leonis ⁊ a cornibꝫ vni
corniũ hũilitatẽ meã. ps Deus
deus meuſ reſpice in me quare me
dereliquiſti lõge a ſalute mea ver-
ba delictorum meoꝝ. Oratio
Op̃s ſempiterne deus qui
humano generi ad imi-
tandũ hũilitatis exemplũ. ſal
uatorẽ nr̃m carnẽ ſumere et
crucẽ ſubire feciſti. cõcede ꝓpi-
cius. ut ⁊ patientie ipi⁹ habere
documẽta. ⁊ reſurrectionis cõ-
ſortia mereamur. P. Ad phi
Fratres. Hoc lippenſes. ij
ſentite in vobiſ qđ eſt in
xp̃o iheſu. Qui cum in forma
dei eſſet nõ rapinã arbitratuſ
eſt eſſe ſe equalem deo. Sed ſe
metip̃m exinaniuit formã ſer
ui accipiẽs. in ſilĩtudinẽ hoim
fact⁹. ⁊ hitu inuẽtuſ ut hõ. hũi
liauit ſemetip̃m factus obedi
ens vſq; ad mortẽ: mortẽ au
tẽ crucis. Propter qđ et deus
exaltauit illũ. ⁊ donauit illi no
men qđ eſt ſup oĩe nomẽ. Ut

in noīe iheſu om̄e genu flecta
tur celeſtiū terreſtriū ⁊ inferno
rū. Et oīs lingua confiteat̄· qꝛ
dn̄s ih̄us xp̄s in gl'a ē dei p̄ris
Tenuiſti manū dexteram Gr
meam et in volūtate tua deduxiſti
me ⁊ cū gl'a aſſūpſiſti me· v̄ Quā
bonus iſrl' deus his qui recto ſunt
corde mei autē pene moti ſūt pedes
pene effuſi ſūt greſſus mei qꝛ zelaui
in pctōribꝫ pacem pctōꝝ videns·
Deus deus meus re- Tractus
ſpice in me quare me dereliquiſti·
Longe a ſalute mea verba deli-
ctoꝝ meoꝝ· Deus meus clama-
bo p diem nec exaudies et nocte et
nō ad inſipientiā michi· Tu aūt
in ſancto habitas laus iſrl' In te
ſperauerūt patres noſtri ſperaue-
rūt ⁊ liberaſti eos Ad te clamaue
rūt ⁊ ſalui facti ſūt in te ſperauerūt
et nō ſunt cōfuſi. Ego autē ſum
vermis ⁊ nō homo opprobriū ho-
minū et abiectio plebis· Omnes
qui videbāt me aſpnabātur me lo
cuti ſunt labijs ⁊ mouerūt caput.
Sperauit in dn̄o eripiat eū ſaluū
faciat eū qm̄ vult eū· Ipſi vero
cōſiderauerūt ⁊ cōſpexerūt me diui
ſerūt ſibi veſtimēta mea et ſup ve-
ſtem meā miſerūt ſortē Libera me
de ore leonis ⁊ a cornibꝫ vnicorniū
humilitatē meā· Qui timetis do-
minū laudate eū vniuerſū ſemen
iacob magnificate eū· Annūcia-
bitur generatio ventura annūcia
būt celi iuſticiā eius Populo qui
naſcetur quē fecit dn̄s: Paſſio
dn̄i nr̄i iheſu xp̄i Scd̄m ma-
In illo tp̄e. Dixit iheſus theū
diſcipulis ſuis. Scitis qꝛ poſt
biduū paſca fiet· ⁊ filius hoīs
tradetur ut crucifigat̄. Tūc cō
gregati ſunt principes ſacerdo
tum ⁊ ſeniores pp̄li in atrium
principis ſacerdotū qui dice-
bat̄ cayphas· ⁊ cōſiliū fecerūt
ut iheſū dolo tenerēt ⁊ occiderēt
Dicebāt autē. Nō in die feſto
ne forte tumultus fieret in po
pulo. Cū autē eſſet ih̄us in be-
thania in domo ſymonis le-
proſi· acceſſit ad eum mulier
habens alabaſtrū vngenti p̄-
cioſi· et effudit ſup caput ipi⁹
recūbentis. Videntes autē di-
ſcipuli: indignati ſūt dicētes·
Ut qd̄ pditio hec? Potuit eni
iſtud venūdari multo et dari
pauperibꝫ. Sciens autē ih̄us
ait illis. Quid moleſti eſtis
huic mulieri? Opus eni bonū
operata eſt in me. Nam ſemp
paupes habetis vobiſcū· me
autē nō ſemp habebitis. Mit
tens hec vngentū hoc in cor-
pus meū: ad ſepeliendū me fe
cit. Amen dico vobis· vbicūqꝫ
p̄dicatū fuerit euangeliū hoc
in toto mūdo dicetur· et q̄ hec
fecit in memoriam eius. Tūc
abijt vnus de duodecim q̄ dici
tur iudas ſcarioth ad princi-
pes ſacerdotū· ⁊ ait illis. Quid

vultis michi dare·et ego vob̄
eū tradā? At illi cōſtituerūt ei
triginta argēteos. Et exinde
querebat oportunitatē ut eū
traderet. Prima autē die azy=
moꝝ·acceſſerunt diſcipuli ad
iheſum dicētes. Ubi vis pare
mus tibi comedere paſca? At
iheſus dixit Ite in ciuitatē ad
quendā et dicite ei. Magiſter
dicit. Tēpus meū ꝓpe eſt·apd̄
te facio paſcha cū diſcipulis
meis. Et fecerūt diſcipuli ſicut
cōſtituit illis ihūs·et paraue=
rūt paſcha. Veſpe autē facto
diſcūbebat cū duodecim diſci=
pul̄ ſuis. Et edētibꝫ illis dixit
Amen dico vob̄· qꝛ vnꝰ vr̄m
me traditurus eſt. Et cōtriſta
ti ſūt valde· ⁊ ceperūt ſinguli di
cere. Nunqd̄ ego ſum dn̄e? At
ille rn̄dēs ait. Qui intingit me
cū manu in parapſide: hic me
tradet. Filiꝰ aūt hoīs vadit ſic̄
ſcriptū ē de illo. Ve aūt homi=
ni illi·ꝑ quē filiꝰ hoīs tradetur
Bonū erat ei ſi natus nō fuiſ
ſet hō ille. Rn̄dens autē iudas
qui tradidit eū dixit. Nūquid
ego ſum rabbi? Ait illi. Tu di
xiſti. Cenantibꝫ aūt illis: acce
pit iheſus panē ⁊ benedixit ac
fregit deditqꝫ diſcipulis ſuis ⁊
ait. Accipite ⁊ comedite· hoc ē
corpus meū· Et accipiēs cali=
cē·grās egit ⁊ dedit illis dicēs·
Bibite ex hoc oēs· Hic eſt eni
ſanguis meus noui teſtamēti
qui ꝓ multis effundet̄ in remiſ
ſionē pccōꝝ·Dico autē vobis
Nō bibā amodo de hoc geni=
mine vitis· vſqꝫ in diē illū cū
illō bibā vobiſcū nouū in re=
gno pr̄is mei· Et ymno dicto
exierūt in montē oliuaꝝ. Tūc
dicit illis ihūs. Oēs vos ſcan
dalū patiemini in me iſta no
cte. Scriptū eſt eni. Percutiā
paſtorē ⁊ diſpgent̄ oues gre=
gis. Poſtqꝫ autē reſurrexero·
p̄cedā vos in galileā· Rn̄dēs
autē petrus: ait illi· Et ſi oēs
ſcandaliſati fuerint in te·ego
nūquā ſcandaliſabor· Ait illi
ihūs. Amē dico tibi· qꝛ in hac
nocte anteqꝫ gallus cātet· ter
me negab̄. Ait illi petrus. Etiā
ſi oportuerit me mori tecū·nō
te negabo· Similiter ⁊ oēs di=
ſcipuli dixerūt· Tūc venit ihe
ſus cū illis ī villā q̄ dicit̄ geth=
ſemani·Et dixit diſcipul̄ ſuis
Sedete hic donec vadā illuc et
orem·Et aſſūpto petro ⁊ duo=
bus filijs zebedei·cepit cōtriſta
ri ⁊ meſtus eſſe·Tunc ait illis
Triſtis ē anima mea vſqꝫ ad
mortē·Suſtinete hic ⁊ vigila=
te mecū· Et ꝓgreſſus puſillū·
ꝓcidit in faciē ſuā orans ⁊ di
cens·Mi pater: ſi poſſibile eſt
tranſeat a me calix iſte·Verū
tamen nō ſicut ego volo· ſed
ſicut tu·Et veīt ad diſcipulos

et inuenit eos dormientes. Et
dicit petro. Sic non potuiſtis
vna hora vigilare mecū. Vi=
gilate ⁊ orate ut nō intretis in
temptationē. Spiritus quidē
ꝓmptus eſt·caro aūt infirma
Iterū abijt et orauit dicens.
Pater mi ſi nō poteſt calix hic
trāſire niſi bibā illū· fiat vo=
lūtas tua. Et venit iterū et in
uenit eos dormiētes. Erāt enī
oculi eoꝝ grauati. Et relictis
illis· iterū abijt et orauit ter=
cio eundē ſermonē. Tūc veit
ad diſcipulos ſuos ⁊ dicit illiſ
Dormite iā et requieſcite. Ecce
appropiquabit hora· ⁊ filius
hoīs tradet in manus pctoꝝ.
Surgite eamꝰ. Ecce appropi=
quabit qui me tradet. Adhuc
eo loquēte·ecce iudas vnus de
duodecim venit· ⁊ cū eo turba
multa cū gladijs et fuſtibus:
miſſi a principibꝫ ſacerdotū ⁊
ſenioribꝫ pplī. Qui aūt tradi
dit eū·dedit illis ſignū dicens
Quēcūqꝫ oſculatus fuero·ipſe
eſt tenete eū. Et cōfeſtim acce=
dens ad iheſum dixit Aue rab
bi. Et oſculatus ē eū. Dixitqꝫ
illi iheſus. Amice ad quid ve=
niſti? Tūc acceſſerūt ⁊ manus
iniecerūt in iheſum· et tenue=
runt eū. Et ecce vnus ex his q̄
erat cū iheſu extendens manū
exemit gladiū ſuū· et pcutiēs
ſeruū principis ſacerdotum:

amputauit auriculā eius dex=
tram. Tūc ait illi iheſus. Cō=
uerte gladiū tuū in locū ſuū.
Omnes enī qui acceperīt gla
diū gladio peribūt· An putas
quia nō poſſum rogare patrē
meū·et exhibebit michi plus q̄ꝫ
duodecim legiones angeloꝝ?
Quomodo ergo implebūtur
ſcripture? Quia ſic oportet fie
ri· In illa hora dixit ihūs tur
bis. Tanquā ad latronē ex=
iſtis cū gladijs ⁊ fuſtibꝫ com
ꝑhendere me. Quotidie apud
vos ſedebam in templo docēs
et nō me tenuiſtis. Hoc autem
totū factū eſt ut adimplerent̄
ſcripture ꝓphetarū. Tūc diſci
puli omnes relicto eo fugerūt
At illi tenentes iheſum duxe=
runt ad cayphā principem ſa=
cerdotum vbi ſcribe ⁊ ſeniores
cōuenerant. Petrus autē ſe=
quebatur eū alonge· vſqꝫ in
atriū principis ſacerdotū. Et
ingreſſus intro ſedebat cū mi
niſtris ut videret finem. Prin
cipes autem ſacerdotū ⁊ omne
cōciliū querebāt falſum teſti=
moniū cōtra iheſum· ut eum
morti traderēt· et nō inueneīt
cū mlti falſi teſtes acceſſiſſent
Nouiſſime autē venerūt duo
falſi teſtes ⁊ dixerūt. Hic dixit
Poſſū deſtruere templū dei·et
poſt triduū reedificare illud.
Et ſurgēs princeps ſacerdotū

ait illi·Nichil reſpondes ad ea
que iſti aduerſū te teſtificātur
Jheſus autē tacebat. Et prin
ceps ſacerdotū ait illi. Adiuro
te ꝑ deū viuū ut dicas nobis
ſi tu es xp̄s filiꝰ dei viui. Dicit
illi iheſus. Tu dixiſti. Verūta
men dico vob̄·amodo videbi=
tis filiū hoīs ſedentē a dextris
virtutiſ dei·⁊ venientē in nubi
bus celi. Tunc princeps ſacer
dotū ſcidit veſtimenta ſua di=
cēs. Blaſphemauit. Quid ad
huc egemus teſtibꝫ? Ecce nūc
audiſtis blaſphemiā. Quid
vobis videt̄? At illi reſponden
tes dixerunt. Reus eſt mortis.
Tūc expuerūt in faciē eiꝰ ⁊ co
laphis eū ceciderūt. Alij autē
palmas in faciē ei dederūt di=
cētes. Propheti ſa nob̄ xp̄e q̄s
eſt qui te ꝑcuſſit. Petrus ve=
ro ſedebat foris in atrio·⁊ ac=
ceſſit ad eū vna ancilla dicēs
Et tu cū iheſu galileo eras· At
ille negauit corā om̄ibꝫ dicēs
Neſcio q̄d dicis. Exeūte autē
illo ianuā·vidit eū alia ancil
la·⁊ ait his qui erāt ibi·Et hic
erat cū iheſu nazareno·Et ite
rū negauit cū iuramēto·qꝛ nō
noui hominē· Et poſt puſillū
acceſſerūt qui ſtabāt ⁊ dixerūt
petro·Vere tu ex illis es·nā et
loquela tua manifeſtū te facit
Tūc cepit deteſtari ⁊ iurare·qꝛ
non nouiſſet hominē·Et cōti=
nuo gallus cātauit· Et recor=
datus eſt petrus verbi ihū q̄d
dixerat·priuſq̄ꝫ gallus cantet
ter me negab̄. Et egreſſus fo=
ras fleuit amare. Mane autē
facto cōſiliū inierūt oēs prin=
cipes ſacerdotū et ſeniores p̄pli
aduerſus iheſum·ut eū morti
traderent. Et vinctū adduxerūt
eū·⁊ tradiderūt pontio pylato
p̄ſidi. Tūc videns iudas q̄ eū
tradidit q̄ dānatus eſſet·peni
tentia ductus: retulit triginta
argēteos principibꝫ ſacerdotū
et ſenioribꝫ dicens. Peccaui:
tradens ſanguinē iuſtū. At il=
li dixerūt. Quid ad nos? Tu
videris. Et ꝓiectis argēteis in
tēplo receſſit·⁊ abiens laqueo
ſe ſuſpendit. Principes aūt ſa
cerdotū acceptis argēteis dixe
rūt. Nō licet eos mittere ī cor=
banā·qꝛ p̄ciū ſanguinis ē. Cō
ſilio autē inito: emerūt ex illiſ
agrū figuli in ſepulturā pere=
grinoꝝ. Et ꝓpter hoc vocatus
eſt ager ille acheldemach·hoc
eſt ager ſanguinis uſqꝫ in ho
diernū diem. Tūc impletū eſt
q̄d dictū eſt ꝑ ieremiā ꝓphetā
dicentē. Et acceperūt trigīta ar
gēteos p̄ciū app̄ciati quē ap=
p̄ciauerūt a filijs iſrl̄·⁊ dederūt
eos in agrū figuli·ſicut conſti
tuit michi dn̄s. Jheſus autē
ſtetit ante preſidem·et interro=
gauit eū p̄ſes dicēs. Tu es rex

iudeoꝝ. Dicit illi ihūs. Tu di-
cis. Et cū accuſaret̄ a pricipibꝫ
ſacerdotū ⁊ ſenioribꝫ nichil re
ſpondit. Tūc dicit illi pylatus
Nō audis quāta aduerſum
te dicūt teſtimonia? Et non re
ſpōdit ei ad ullū verbū · ita ut
miraretur p̄ſes vehemēter. P
diē autē ſolēnē cōſueuerat p̄-
ſes dimittere ꝑp̄lo vnū vinctū
quē voluiſſent. Habebat autē
tūc vnū vinctū inſignē qui di
cebatur barrabas. Cōgrega-
tis ergo illis: dixit pylatus.
Quē vultis dimittam vobiſ
barrabā · an iheſum qui dicit̄
xp̄us? Sciebat enim ꝙ ꝑ inui
diā tradidiſſent eū. Sedente
autē illo ꝓ tribunali · miſit ad
eum vxor eius dicens · Nichil
tibi ⁊ iuſto illi. Multa eni paſ-
ſa ſum hodie ꝑ viſū ꝓpter eū.
Princeps autē ſacerdotū ⁊ ſe-
niores pſuaſerunt populiſ · ut
peterent barrabā · iheſum ve-
ro pderēt. Rñdens autē p̄ſes
ait illis. Quē vultis vobis de
duobꝫ dimitti? At illi dixerūt
Barrabā. Dicit illis pylatus
Quid igitur faciā de ieſu qui
dicitur xp̄us? Dicūt oēs. Cru
cifigatur. Ait illis p̄ſes. Quid
enim mali fecit? At illi magis
clamabāt dicētes. Crucifigat̄.
Videns autē pilatus ꝙ nichil
ꝓficeret · ſed magis tumultus
fieret · accepta aqua lauit ma
nus corā populo dicēs. Inno
cenſ ego ſum a ſanguine iuſti
huiuſ · vos videritiſ. Et rñdēs
vniuerſus ꝑp̄ls dixit. Sāguis
eius ſuꝑ nos et ſuꝑ filios no-
ſtros. Tūc dimiſit illis barra
ban · iheſū aūt flagellatū tra-
didit eis · ut crucifigeret̄. Tunc
milites p̄ſidis ſuſcipiētes ihe-
ſum in p̄torio · cōgregauerūt
ad eū vniuerſam cohortē. Et
exuentes eū · clamidē coccineā
circūdederūt ei. Et plectētes co-
ronā de ſpinis poſuerūt ſuper
caput eiꝰ · ⁊ arūdinē in dextra
eius. Et genu flexo ante eū · il-
ludebāt ei dicentes. Aue rex iu
deoꝝ. Et expuentes in eū · acce
perūt arūdinē ⁊ ꝑcutiebāt ca
put eiꝰ. Et poſtq̄ꝫ illuſerūt ei ·
exuerunt eū clamide · et indue
rūt veſtimētis eius · ⁊ duxerūt
eū ut crucifigeret̄. Exeūtes au
tē · inuenerūt hominē cyreneū
noīe ſymonē. Hunc angaria
uerūt ut tolleret crucē eius. Et
venerūt in locū qui dicit̄ gol-
gatha · qd̄ eſt caluarie locus · ⁊
dederūt ei vinū bibere cū felle
mixtū. Et cū guſtaſſet noluit
bibere. Poſtq̄ꝫ aūt crucifixerēt
eū diuiſerēt veſtimēta eiꝰ ſortē
mittētes. Ut adimpleret̄ qd̄ di
ctū eſt ꝑ ꝓpheā dicentē. Diui-
ſerūt ſibi veſtimēta mea ⁊ ſuꝑ
veſtem meā miſerunt ſortem.
Et ſedentes ſeruabant eum.

Et impoſuerūt ſuꝑ caput eius
cauſam ipſius ſcriptā· Hic eſt
ihūs rex iudeoꝛū· Tūc crucifixi
ſunt cū eo duo latrones· unꝰ
a dextris·et alius a ſiniſtris.
Pretereūtes aūt blaſphema
bāt eū mouētes capita ſua et
dicētes. Vach qui deſtruit tem
plū dei·⁊ in triduo illō reedifi=
cat. Salua temetipſm. Si filiꝰ
dei es deſcende de cruce. Simili=
ter et principes ſacerdotū illu=
dētes cū ſcribis ⁊ ſenioꝛibꝫ di
cebant. Alios ſaluos fecit·ſe=
ipſm nō poteſt ſaluū facere. Si
rex iſrl' eſt deſcēdat nūc de cru=
ce et credimꝰ ei. Cōfidit in deo
liberet eū nūc ſi vult. Dixit enī
qꝛ filius dei ſum. Idipſm et la=
trones qui crucifixi erāt cū eo
improperabāt ei. A ſexta autē
hoꝛa tenebre facte ſūt ſuꝑ uni
uerſam terrā uſqꝫ ad hoꝛam
nonā. Et circa hoꝛā nonā cla
mauit ihūs voce magna di=
cēs. Hely hely lamazabatha=
ni. Hoc eſt. Deus meus deus
meus ut quid dereliquiſti me?
Quidā aūt illic ſtātes ⁊ audi
entes dicebāt. Helyam vocat
iſte. Et cōtinuo currēs unꝰ ex
eis acceptā ſpongiā impleuit
aceto·⁊ impoſuit arūdini ⁊ da
bat ei bibere. Ceteri vero dice=
bāt. Sine videamꝰ an veniat
helyas liberās eū. Ihelus aūt
iterū clamās voce magna: e=
miſit ſpiritū. Et ecce velū tēpli
ſciſſum eſt i duas ꝑtes a ſum
mo uſqꝫ deoꝛſum. Et terra mo
ta eſt·⁊ petre ſciſſe ſunt· et mo=
numēta apta ſūt· ⁊ multa coꝛ
poꝛa ſanctoꝝ q̄ doꝛmierāt ſur
rexerūt. et exeūtes de monumē
tis poſt reſurrectionē eiꝰ· vene
rūt in ſanctā ciuitatem ⁊ appa
ruerūt multis. Centurio autē
et q̄ cū eo erāt cuſtodiētes ihe
ſum viſo terremotu·⁊ his que
fiebāt: timuerūt valde dicētes
Vere filius dei erat iſte. Erant
autē ibi mulieres multe alon
ge q̄ ſecute erāt iheſum a gali
lea miſtrantes ei. Inter quas
erat maria magdalene ⁊ ma
ria iacobi ⁊ ioſeph ⁊ mater fi=
lioꝝ zebedei. Cū autē ſero factū
eſſet·venit quidā hō diues ab
arymathia noīe ioſeph·qui ⁊
ipſe diſcipulus erat iheſu· Hic
acceſſit ad pylatū et petijt coꝛ=
pus ihū. Tunc pylatus iuſſit
reddi coꝛpꝰ. Et accepto coꝛpo=
re ioſeph inuoluit illō in ſyn=
done mūda·⁊ poſuit illō in mo
numento ſuo nouo qd̄ excide=
rat in petra· et aduoluit ſaxū
magnū ad oſtiū monumenti
et abijt. Erat autē ibi maria
magdalena et altera maria:
ſedentes contra ſepulcrum.
Hic legat̄ in modū euangelij
Altera aūt die que eſt poſt pa
raſceuen·cōuenerūt principes

ſacerdotū et phariſei ad pyla=
tum dicētes. Dn̄e recordati ſu
mus qꝛ ſeductoꝛ ille dixit ad=
huc viuēs· poſt tres dies reſur
gam. Jube ergo cuſtodiri ſe=
pulcrū uſqꝫ in diē terciū· ne foꝛ
te veniāt diſcipuli eius ⁊ furē
tur eū· ⁊ dicāt plebi ſurrexit a
mortuis. Et erit nouiſſim⁹ er=
roꝛ peioꝛ prioꝛe. Ait illis pyla=
tus. Habetis cuſtodiā· ite cu=
ſtodite ſicut ſcitis. Illi autem
abeūtes munierūt ſepulcrū· ſi
gnātes lapidē cū cuſtodibꝫ.

Improperiū expectauit **Offic**
coꝛ meū ⁊ miſeriā ⁊ ſuſtinui qui ſi=
mul cōtriſtaretur ⁊ non fuit cōſo=
lantē queſiui ⁊ nō inueni ⁊ dederūt
in eſcā meā fel et in ſiti mea pota=
uerunt me aceto· **Secre·** Ipſa
maieſtati tue dn̄e fideles popu
los ꝯmēdet oblatio q̄ per filiū
tuū recōciliauit inimicos. P.
Pater ſi nō poteſt hic calix **Cō·**
trāſire niſi bibā illū fiat volūtas
Per huius dn̄e **Cōplen·** tua·
operationē miſterij ⁊ vicia no
ſtra purgētur ⁊ iuſta deſideria
cōpleant̄. P eū· **Sup populū**
Purifica qm̄s dn̄e familiā
tuā· ⁊ ab omībꝫ cōtagijs pra
uitatis emunda· ut redempta
vaſa ſui dn̄i paſſione: nō ſpi
ritus immūdus ruſus infici
at· ſꝫ ſaluatio ſempiterna poſ
ſideat. P eūdem. **Feria ſcd̄a.**
Iudica dn̄e nocentes me expugna
impugnātes me apprehēde arma
et ſcutū ⁊ exurge in adiutoriū meū
dn̄e virtus ſalutis mee· **ps** Effun
de frameā et cōclude aduerſus eos
qui me pſequūtur· dic aīe mee ſa=
lus tua ego ſum· **Oratio**
Da qm̄s oīps deus· ut qui
ī tot aduerſis ex nr̄a in=
firmitate deficim⁹· intercedēte
unigeniti tui paſſione reſpire
mus. Qui tecū. **Lectio yſaie**
In diebus illis. **prophete· l·**
Dixit yſaias. Dn̄s deus ape=
ruit michi aurē. ego autē non
cōtradico· retroꝛſum nō abij.
Corpus meū dedi percutientibꝫ
et genas meas vellentibꝫ. Fa
ciem meā nō auerti ab incre=
pantibꝫ ⁊ cōſpuentibꝫ in me.
Dn̄s deus auxiliatoꝛ meus· et
ideo nō ſum cōfuſus. Ideo po
ſui faciē meā ut petrā duriſſi=
mā· ⁊ ſcio qm̄ non cōfundar.
Juxta eſt q̄ iuſtificat me q̄s cō
tradicet michi. Stemus ſimul
Quis ē aduerſarius me⁹. Ac
cedat ad me. ecce dn̄s de⁹ auxi
liatoꝛ meus? Quis ē q̄ cōdem
net me? Ecce oēs iſti q̄ſi veſti=
mentū ꝯterent̄· tinea comedet
eos. Quis ex vob̄ timens deū
audiet vocē ſerui ſui? Quis
ambulauit in tenebris· ⁊ nō ē
lumē ei? Speret in noīe dn̄i et
innitat̄ ſup dn̄o deo ſuo. **Gr̄**
Exurge dn̄e ⁊ intēde iudiciū meū
deus meus ⁊ dn̄s meus in cauſam

meã· v̊ Effunde frameã ⁊ cõclude
aduerſus eos qui me ꝑſequũtur·
In illo tp̃e. Sc̃dm iohan·xij·
Ante ſex dies paſche venit ihe
ſus bethaniã vbi fuerat laza=
rus mortuus quẽ ſuſcitauit
iheſus. Fecerũt autẽ ei cenam
ibi·et martha mĩſtrabat. La=
zarus vero erat unꝰ ex diſcũ=
bentibꝫ cũ eo. Maria vero ac=
cepit librã vngenti nardi pi=
ſtici p̃cioſi·⁊ vnxit pedes iheſu·
et extersit capillis ſuis pedes ei
us·⁊ domus impleta eſt ex odo
re vngenti. Dicit ergo unꝰ ex
diſcipulis eius iudas ſcario=
this·qui erat eum traditurus
Quare hoc vngẽtũ nõ veniit
trecẽtis denarijs ⁊ datũ ẽ ege=
nis? Dixit autẽ hoc nõ quia de
egenis ꝑtinebat ad eũ· ſed qꝛ
fur erat ⁊ loculos habẽs·⁊ ea
que mittebãtur portabat. Di=
xit ergo ihũs Sinite illã ut in
diẽ ſepulture mee ſeruet illud
Pauperes enĩ ſꝑ habetis vo=
biſcũ· me autẽ nõ ſemꝑ habe
bitis. Cognouit ergo turba
multa ex iudeis qꝛ illic ihũs eſ
ſet·⁊ venerũt nõ ꝓpter iheſum
tantũ·ſed ut lazarum viderẽt
quẽ ſuſcitauit a mortuis. Co=
gitauerũt aũt principes ſacer
dotũ ut ⁊ lazarũ interficerẽt qꝛ
multi ꝓpter illũ abibant ex iu=
deis ⁊ credebãt in iheſũ. In cra
ſtinũ aũt turba multa q̃ vene
rat ad diem feſtũ·qꝛ cũ audiſ
ſent qꝛ venit ihũs iheroſoli=
mã·acceperũt ramos palma=
rũ ⁊ ꝓceſſerũt obuiam ei ⁊ cla
mabãt. Oſanna benedictus
qui venit in noĩe dñi rex iſrł.
Et inuenit ihũs aſellũ· ⁊ ſedit
ſuꝑ eũ· ſicut ſcriptũ eſt. Noli
timere filia ſyon ecce rex tuus
venit tibi ſedẽs ſuꝑ pullũ aſi
ne. Hec nõ cognouerũt diſci=
puli eiꝰ primũ·ſed quãdo glo
rificatus eſt iheſus· tũc recor=
dati ſunt qꝛ hec erãt ſcripta de
eo ⁊ hec fecerũt ei. Teſtimoniũ
ergo ꝑhibebat turba q̃ erat
cũ eo quãdo lazarũ vocauit de
monumẽto ⁊ ſuſcitauit eum a
mortuis. Propterea ⁊ obuiã
venit ei turba·qꝛ audierũt eũ
feciſſe hoc ſignũ. Phariſei er=
go dixerũt ad ſemetipſos·vide
tis qꝛ nichil ꝓficimꝰ. Ecce mũ
dus totus poſt eũ abijt. Erãt
aũt gẽtiles q̃dã ex his q̃ aſcẽ=
derant ut adorarẽt in die feſto
Hij ergo acceſſerũt ad philip
pum qui erat a bethſaida ga
lilee et rogabãt eum dicentes
Dñe volumus iheſum videre
Venit philippus et dicit an=
dree· Andreas rurſum et phi=
lippus dixerũt iheſu. Iheſus
aũt reſpondit eis dicẽs. Venit
hora ut clarificetur filius ho=
minis. Amen amen dico vo=
bis. Niſi granum frumenti

cadens in terrā mortuū fue=
rit ipm̄ ſolum manet. Si aūt
mortuū fuerit multū fructum
affert. Qui amat animā ſuā
ꝑdet eam. Et qui odit animā
ſuā in hoc mūdo in vitā eter=
nā cuſtodit eā. Si quis michi
miniſtrat: me ſequat̃. Et vbi
ſum ego· illic et miniſter meuſ
erit. Si q̃s michi miſtrauerit
honorificabit eū pater meus
Nunc aīa mea turbata eſt· et
quid dicam? Pater ſaluifica
me ex hac hora. Sed ꝓpterea
veni in horā hanc. Pater cla
rifica nomen tuū. Venit ergo
vox de celo dicens. Et clarifi=
caui et iterū clarificabo. Tur=
ba ergo que ſtabat et audie=
rat: dicebat tonitruum eſſe fa
ctum. Alij dicebāt· angelus ei
locutus eſt. Reſpondit iheſus
et dixit. Nō ꝓpter me vox hec
venit· ſed ꝓpter vos. Nūc iu=
diciū eſt mūdi. Nūc princeps
huius mūdi eicietur foras. Et
ego ſi exaltatus fuero a terra
oīa trahā ad meipm̄. Hoc
autē dicebat: ſignificās qua
morte eſſet moriturus. Reſpō
dit ei turba. Nos audiuimuſ
ex lege· qꝛ xp̄us manet ineter=
num. Et quomō tu dicis· opor
tet exaltari filium hoīs? Quiſ
eſt iſte filius hominis? Dicit
eīs iheſus. Adhuc modicū lu=
men in vobis eſt. Ambulate
dū lucē habetis: ut nō tenebre
vos cōprehendāt. Et qui am
bulat in tenebris· neſcit quo
vadat. Dū lucē habetis credi=
te in lucem· ut filij lucis ſitis.
Hec locutus eſt iheſus ⁊ abijt
et abſcondit ſe ab eis. Offer̄
Eripe me de inimicis meis domi
ne ad te confugi doce me facere vo
lūtatem tuā qꝛ deus meus es tu.
Munera nos dn̄e q̃s Secr̄.
oblata purificent· et te nobis
iugiter eſſe faciāt placatū· P.
Erubeſcant et reuereātur ſi Cō
mul qui gratulantur malis meis
induantur pudore et reuerētia qui
maligna loquūtur aduerſum me
Percebant nobis dn̄e Cōplā
diuinū tua ſancta feruorem·
quo eorū pariter ⁊ actu delecte=
mur ⁊ fructu· P d. Sup ppl'm
Adiuua nos deus ſalutaris
nr̄· et ad beneficia recolenda
quibꝫ nos inſtaurare digna=
tus es: tribue venire gauden=
Nos au Feria· iij· tes. P
tem gl'ari oportet in cruce do
mini noſtri iheſu xp̄i in quo eſt ſa
lus vita et reſurrectio noſtra per
quē ſaluati ⁊ liberati ſumus. ps
Deus miſereatur noſtri et benedi=
cat nobis illuminet vultū ſuū ſup
nos ⁊ miſereatur noſtri. Oratio
Omnip̄s ſempiterne deus· da
nobꝭ ita dn̄ice paſſionis
ſacramenta ꝑagere· ut indul
gentiā ꝑcipe mereamur. P d.

Lectio Jeremie prophete·xj·
IN diebꝫ illis. Dixit ieremias·
Dñe deꝰ demonſtraſti michi et
ꝯgnoui·tu oſtēdiſti michi ſtu
dia eoꝝ. Et ego quaſi agnus
manſuetus qui portat̄ ad vi=
ctimā· et nō cognoui qꝛ cogi=
tauerūt ſup̱ me cōſilia dicen=
tes. Venite mittamus lignū
in panē eius ⁊ eradicemus eū
de terra viuentiū· ⁊ nomen eiꝰ
nō memoretur amplius. Tu
autē dñe ſabbaoth qui iudi=
cas iuſte ⁊ probas renes ⁊ cor
da· videam ultionē tuā ex eis
Tibi enim reuelaui cauſam
meā dñe deus meus. Grad̄.
Ego autē dum michi moleſti eſ=
ſent et induebam me cilicio et hu=
miliabam in ieiunio animā meā
et oratio mea in ſinu meo cōuerte
tur· v̄ Judica dñe nocētes me ex=
pugna impugnantes me apprehē
de arma et ſcutū et exurge in adiu
torium michi. Paſſio dñi nr̄i
ihesu xp̄i ſcd̄m Marcum·xiiij·
IN illo tp̄e. Erat paſca et azi=
ma poſt biduū. Et querebant
ſūmi ſacerdotes et ſcribe·quo=
modo ihesum dolo tenerent et
occiderent. Dicebāt enī. Non
in die feſto·ne forte tumultus
fieret in populo. Et cū eſſet ihe
ſus bethanie ī domo ſymonis
leproſi ⁊ recūberet· venit muli=
er habens alabaſtrū vngenti
nardi ſpicati precioſi. Et fra=
cto alabaſtro effudit ſuper ca
put eius. Erāt autē quidā in=
digne ferētes intra ſemetip̄os
dicentes. Vt quid p̄ditio iſta
vngēti facta eſt? Poterat enī
vngentū iſtd̄ venūdari plus
q̄ꝫ trecētis denarijs ⁊ dari pau
peribꝫ. Et fremebāt in eā. Jhe
ſus autem dixit. Sinite eam.
Quid illi moleſti eſtis? Bonū
opus operata eſt in me. Sem=
per enī pauperes habetis vobi
ſcum·et cū volueritis poteſtis
illis benefacere· me autē non
ſemper habebitis. Qd̄ habuit
hec fecit·preuenit ungere cor=
pus meū in ſepulturā. Amen
dico vobis. Vbicūqꝫ p̄dicatū
fuerit euangeliū iſtud in vni=
uerſo mūdo·⁊ qd̄ hec fecit nar
rabitur in memoriā eius. Et
iudas ſcariothis unꝰ de duo=
decim·abijt ad ſummos ſacer
dotes ut proderet eū illis. Qui
audientes gauiſi ſunt et p̄mi
ſerūt ei pecuniā ſe daturoſ. Et
querebat quomodo illū oppor
tune traderet. Et prima die a=
zimoꝝ quādo paſcha immo=
labāt·dicūt ei diſcipuli. Quo
vis eamus et paremus tibi ut
manduces paſcha. Et mittit
duos ex diſcipulis ſuis· et di=
cit eis. Jte in ciuitatē·et occur=
ret vob̄ homo lagenā aque
baiulans. Sequimini eum·et
quocūqꝫ introierit dicite dño

domus qꝛ magiſter dicit. Ubi
eſt refectio mea ubi paſcha cū
diſcipulis meis manducē? Et
ipē vobis demonſtrabit cena
culū grande ſtratū· et illic pa=
rate nobis. Et abierūt diſci=
puli eius· et venerūt in ciuita=
tem· ⁊ inuenerūt ſicut dixerat
illis· ⁊ parauerūt paſcha. Ve=
ſpere autē facto venit cū duo=
decim. Et diſcūbentibꝫ ⁊ man=
ducātibꝫ eis· ait iheſus: Amē
dico vobis· qꝛ vnus ex vobis
me tradet qui mādūcat mecū·
At illi ceperūt cōtriſtari et dice
re ei ſingulatim. Nūquid ego
Qui ait illis· Unus ex duode=
cim qui intigit mecū manū in
cathino. Et filius quidē hoīs
vadit· ſicut ſcriptum eſt de eo.
Ve autē homini illi ꝑ quē fi=
lius hominis tradetur. Bonū
erat ei ſi natus nō fuiſſet ho=
mo ille. Et manducantibꝫ il=
lis· Accepit ihūs panē· et bene=
dicens fregit ⁊ dedit illis· ⁊ ait:
Sumite hoc eſt corpus meū.
Et accepto calice grās agens
dedit eis et biberūt ex illo oēs:
Et ait illis. Hic ē ſanguis me
us noui teſtamēti qui ꝓ mul=
tis effundetur. Amen dico vo=
bis· qꝛ iam nō bibam de geni
mine vitis vſqꝫ in diē illū cū
illud bibam in regno dei. Et
hymno dicto: exierūt in mon=
tem oliuarū. Et ait eis iheſus

Omnes vos ſcādaliſabimi=
ni in me ī iſta nocte· qꝛ ſcriptū
eſt. Percutiam paſtorē ⁊ diſp
gentur oues gregis. Sed poſt
q̄ꝫ reſurrexero ꝑcedam vos in
galileā. Petrus autē ait ei. Et
ſi omnes ſcandaliſati fuerint
ſed nō ego. Et ait illi iheſus:
Amen dico tibi· qꝛ tu in nocte
hac prius q̄ꝫ bis gallus vocē
dederit ter me es negaturus:
At ille amplius loquebat̄. Et
ſi oportuerit me ſimul cōmori
tecū· non te negabo. Similiter
autē et oēs dicebāt. Et veniūt
in prediū cui nomē gethſema
ni. Et ait diſcipulis ſuis. Se=
dete hic donec orem. Et aſſum=
pſit petrū ⁊ iacobū ⁊ iohannē
ſecū· ⁊ cepit pauere ⁊ tedere. Et
ait illis. Triſtis eſt aīa mea
vſqꝫ ad mortē. Suſtinete hic
et vigilate. Et cū proceſſiſſet
pauſulū procidit ſup terrā et
orabat. Ut ſi fieri poſſet trāſi=
ret ab eo hora Et dixit. Abba
pater: oīa tibi poſſibilia ſūt
transfer calicē hūc a me. Sed
nō volo qđ ego· ſed qđ tu. Et
venit ⁊ inuenit eos dormiētes
Et ait petro. Symon dormis?
Nō potuiſti vna hora vigila
re mecum. Vigilate ⁊ orate· ut
nō intretis in tēptationē. Spi
ritus quidē promptus eſt· ca=
ro aūt infirma. Et iterū abiēs
orauit eundē ſermonē dicens

Et reuerſus denuo inuenit eoſ
dormientes. Erāt enī oculi eo
rū grauati· ⁊ ignorabāt quid
reſponderēt ei. Et venit tercio ⁊
ait illis. Dormite iā et requie=
ſcite. Sufficit. Venit hora· ecce
tradetur filius hoīs in manuſ
peccatorꝝ. Surgite eamus· ecce
qui me tradet prope eſt. Adhuc
eo loquente· venit iudas ſca=
rioth vnus de duodecim· et cū
eo turba multa cū gladijs et
lignis· miſſi a ſūmis ſacerdoti
bus ⁊ ſcribis et a ſenioribus.
Dederat autem traditor eis ſi
gnū dicens. Quēcūqꝫ oſcula=
tus fuero ipſe eſt tenete eum et
ducite caute. Et cum veniſſet
ſtatim accedēs ad iheſum ait
Rabbi. Et oſculatus eſt eum
At illi manus iniecerūt in eū·
et tenuerūt eū. Unus autē de
circūſtantibꝫ educens gladiū
percuſſit ſeruū ſūmi ſacerdotis
et amputauit illi auriculā. Et
reſpondens ihūs ait illis. Tan
quā ad latronē exiſtis cū gla
dijs ⁊ lignis cōprehendere me
Quotidie erā apud vos do=
cens in templo· ⁊ nō me tenui
ſtis. Sed ut impleātur ſcriptu
re. Tūc diſcipuli eius reliquē
tes eū omnes fugerūt. Adole=
ſcens autē quidā ſequebatur
eū amictus ſyndone ſup nudo
et tenuerunt eū. At ille relicta
ſyndone nudus ꝓfugit ab eis

Et adduxerūt iheſum ad ſū=
mum ſacerdotē· ⁊ ꝯuenerūt in
vnū omēs ſacerdotes ⁊ ſenio=
res. Petrus autē alonge ſecu
tus eſt eū uſqꝫ intro ī atriū ſū
mi ſacerdotis· ⁊ ſedebat cū mi=
niſtris ⁊ calefaciebat ſe ad ig
nem. Sūmi vero ſacerdotes et
omne cōciliū querebāt aduer
ſus iheſum teſtimoniū· ut eū
morti traderent· nec inuenie=
bant. Multi enī teſtimonium
falſum dicebāt aduerſus eū·
et cōuenientia teſtimonia nō
erant. Et quidā ſurgētes fal=
ſum teſtimoniū ferebant ad=
uerſus eū: dicentes. Quoniā
nos audiuimus eū dicentem
Ego diſſoluā hoc templū ma
nu factum· ⁊ poſt triduū aliud
nō manu factū edificabo. Et
nō erat ꝯueniens teſtimoniū
illorꝝ. Et exurgēs ſummus ſa
cerdos in mediū: interrogauit
iheſum dicēs. Nō rūdes q̃cq̃ꝫ
ad ea que tibi obiciuntur ab
his? Ille autē tacebat ⁊ nichil
reſpondit. Rurſum autē ſum
mus ſacerdos interrogabat
eū dicēs. Tu es xp̄s filius dei
benedicti? Iheſus autē dixit ei
Ego ſum. Et videbitis filium
hoīs ſedentē a dextris virtutis
dei· et venientē cū nubibꝫ celi·
Sūmus aūt ſacerdos ſcindēs
veſtimenta ſua ait· Quid ad
huc deſideramus teſtes? Audi=

ſtis blaſphemiam. Quid vo
bis videt᷑? Qui omnes cõdem-
nauerũt eũ eſſe reum mortis.
Et ceperũt quidã cõſpuere in
eum· ⁊ velare faciẽ eius ⁊ cola
phis eũ cedere· ⁊ dicere ei. Pro
phetiſa. Et miniſtri alapis eũ
cedebant. Et cũ eſſet petrus in
atrio deorſũ· vna venit ex an-
cillis ſummi ſacerdotis. Et cũ
vidiſſet petrũ calefacientem ſe
aſpiciens illũ· ait. Et tu cũ ihe
ſu nazareno eras. At ille ne-
gauit dicens. Neq; ſcio neq;
noui quid dicas. Et exiuit fo-
ras ante atriũ· ⁊ gallus cãta-
uit. Rurſum aũt cũ vidiſſet il-
lum ancilla cepit dicere circũ-
ſtantibꝫ. Quia hic ex illis eſt:
At ille iterũ negauit. Et poſt
puſillũ rurſus qui aſtabãt di
cebãt petro. Vere tu ex illiſ es?
Nam et galileus es. Ille aũt
cepit anathematiſare ⁊ iura-
re· qꝛ neſcio hominẽ iſtũ quẽ
dicitis. Et ſtatim iterũ gallus
cantauit. Et recordatus eſt pe
trus verbi qđ dixerat ei ihũs·
prius q̃ gallus cantet bis: ter
me negabis. Et cepit flere. Et
cõfeſtim mane cõciliũ facien-
tes ſũmi ſacerdotes cũ ſenior
bus ⁊ ſcribis ⁊ vniuerſo cõci-
lio vinciẽtes iheſum duxerũt
et tradiderũt pylato. Et inter-
rogauit eũ pilatus. Tu es rex
iudeoꝝ? At ille reſpondens ait

illi. Tu dicis. Et accuſabant
eũ ſũmi ſacerdotes in multis.
Pylatus aũt rurſum interro
gauit eũ dicẽs. Nõ reſpondes
quicq̃; Vides in quãtis te ac-
cuſant? Iheſus aũt amplius
nichil rñdit· ut ita miraret᷑ py-
latus. Per diem autẽ feſtũ di
mittere ſolebat illis vnum ex
vinctis quẽcũq; petiſſent. Erat
autẽ qui dicebat᷑ barrabas· q̃
cũ ſeditioſis erat vinctus· qui
in ſeditiõne fecerat homicidiũ
Et cũ aſcendiſſet turba· cepit
rogare ut faceret ſicut ſemper
faciebat illis. Pylatus aũt re
ſpondit eis et dixit. Vultis di-
mittã vobis regem iudeorũ?
Sciebat enĩ ꝙ ꝑ inuidiã tra-
didiſſent eũ ſummi ſacerdoteſ
Pontifices autẽ cõcitauerunt
turbã ut magis barrabã di-
mitteret eis. Pylatus aũt ite-
rũ reſpondẽs ait illis. Quid
ergo vultis faciã regi iudeoꝝ?
At illi iterũ clamauerũt. Cru-
cifige eũ. Pylatus vero dice-
bat eis. Quid enĩ mali fecit?
At illi magis clamabãt. Cru-
cifige eum. Pylatus autẽ vo
lens populo ſatiſfacere dimi-
ſit illis barraban et tradidit
iheſum flagellis ceſum ut cru
cifigeretur. Milites autẽ duxe
runt eũ intro in atriũ ꝑtorij· ⁊
cõuocant totã cohortẽ. Et in-
duũt eũ purpura· et imponũt

ei plectentes ſpineā coronam·
et ceperūt ſalutare eū dicentes
Aue rex iudeoꝝ. Et ꝑcutiebant
caput eius· ⁊ cōſpuebāt in eū:
et ponentes genua adorabāt
eū. Et poſtq̄ꝫ illuſerūt ei· exue=
rūt illū purpura· ⁊ induerunt
illū veſtimētis ſuis· ⁊ educūt il
lum ut crucifigerent eū. Et an
gariauerūt ꝑtereuntē quēpiā
ſymonē cyreneū venientem de
villa· patrē alexandri et ruffi·
ut tolleret crucē eius. Et ꝑdu=
cūt illū in golgatha locū· qđ
eſt interp̄tatū caluarie locus.
Et dabant ei bibere mirratū
vinū· et nō accepit. Et crucifi=
gentes eū diuiſerūt veſtimen
ta ſua· mittentes ſortem ſuper
hijs· quid quis tolleret. Erat
autē hora tercia ⁊ crucifixerūt
eū. Et erat titulus cauſe eius
inſcriptus· rex iudeorum. Et cū
eo crucifigunt duos latrones
vnū a dextris ⁊ aliū a ſiniſtris
eius. Et impleta eſt ſcriptura
que dicit. Et cū inquis depu=
tatus eſt. Et pretereūtes blaſ
phemabant eum· mouentes
capita ſua dicētes. Vach qui
deſtruxit templū dei· et in tribꝫ
diebus edificat. Saluū fac te
metipſum deſcendens de cruce.
Similiter et ſummi ſacerdo=
tes illudentes alter ad alterū
cum ſcribis dicebant. Alios
ſaluos fecit· ſeipm̄ non poteſt
ſaluū facere. Xp̄us rex iſrael
deſcendat nunc de cruce· ut vi=
deamus et credam⁹ ei. Et qui
cū eo crucifixi erant: cōmina=
bantur ei. Et facta hora ſexta
tenebre facte ſunt ſup totam
terrā vſqꝫ ad horam nonam
Et hora nona exclamauit ihe
ſus voce magna dicens. He=
loy heloy lamazabathani.
Quod eſt interpretatū. Deus
meus deus meus ut quid dere=
liquiſti me. Et quidā de circū=
ſtantibꝫ audientes dicebant:
Ecce helyā vocat iſte. Currēs
autē vnus et implēs ſpongiā
aceto circūponēſqꝫ calamo po
tum dabat ei dicens. Sinite:
videamus ſi veniat helyas ad
deponendū eū. Jheſus autem
emiſſa voce magna: expira=
uit. Et velum templi ſciſſū eſt
in duo· a ſummo vſqꝫ deorſū.
Videns autē centurio qui ex
aduerſo ſtabat qꝛ ſic clamās
expiraſſet ait. Vere homo hic
filius dei erat. Erant autē ibi
et mulieres delonge aſpicien=
tes· inter quas erat maria ma
gdalena et maria iacobi mi=
noris ⁊ ioſeph mater· et ſalo=
me. Et cū eſſet in galilea ſeque
bantur eum et miniſtrabant
ei. Et alie multe que ſimul cū
eo aſcenderant iheroſolimā.
Hic legat̄ in modū euangelij.
Et cum iam ſero eſſet factū

quia erat paraſceue quod eſt
ante ſabbatū· Venit ioſeph
ab arimathia nobilis decurio
qui et ipſe erat expectās regnū
dei. Et audacter introiuit ad
pylatū et petijt corpus iheſu.
Pylatus autē mirabat̄· ſi iā
obiſſet· ⁊ accerſito centurione
interrogauit eum ſi iam mor
tuus eſſet. Et cū cognouiſſet a
cēturione· donauit corpus io=
ſeph. Joſeph autē mercatus
ſyndonē et deponens eū inuol=
uit ſyndone ⁊ poſuit eū in mo=
numento qđ erat exciſum de
petra. Et aduoluit lapidē ad
oſtium monumenti. Offer̄
Cuſtodi me dn̄e de manu peccato
ris ⁊ ab hominibus iniquis eripe
Sacrificia nos Secr̄· me dn̄e
dn̄e queſumus ꝓpenſius iſta
reſtaurent· que medicinalibꝫ
ſunt inſtituta ieiunijs. P do·
Aduerſum me exercebantur Cō
qui ſedebant in porta ⁊ in me pſal=
lebant qui bibebant vinū ego ve=
ro orationē meam ad te dn̄e tem=
pus beneplaciti deus in multitudi
ne miſericordie tue· Cōplenda
Sanctificationibꝫ tuis om=
nipotens deus· et vicia noſtra
curentur· ⁊ remedia nobis e=
terna proueniant. P dn̄m.
Tua nos mi= Sup populū
ſericordia deus et ab omī ſub
reptione vetuſtatis expurget·
et capaces ſancte nouitatis ef

ficiat. P dn̄m. Feria quarta
IN nomine dn̄i omne genu
flectatur celeſtiū terreſtriū ⁊
infernoꝝ quia dominus factus eſt
obediens uſqꝫ ad mortē mortem
autem crucis ideo dn̄s iheſus xp̄s
in gloria eſt dei patris· Ps Domi
ne exaudi orationem meam et cla
mor meus ad te veniat Oratio
Preſta queſumus omnipo=
tens deus· ut qui noſtris
exceſſibus inceſſanter affligi
mur· ꝑ unigeniti tui paſſionē
liberemur. Qui tecū. Lectio
yſaie prophete· lxij· et· lxiij·
Hec dicit dn̄s deus. Dicite
filie ſyon. Ecce ſaluator
tuus venit· ecce merces eius cū
eo. Quis eſt iſte qui venit de
edom· tinctis veſtibꝫ de boſra?
Iſte fortis in ſtola ſua· gradi
ens in multitudine fortitudi=
nis ſue. Ego qui loquor iuſti
ciam ⁊ ꝓpugnator ſum ad ſal
uandū. Quare ergo rubrum
eſt indumentū tuum· et veſti=
menta tua ſicut calcantiū in
torculari. Torcular calcaui ſo
lus· et de gentibus non eſt vir
mecum. Calcaui eos in furo=
re meo· et cōcalcaui eos in ira
mea. Et aſperſus eſt ſanguis
eorum ſuper veſtimenta mea·
et omnia indumenta mea in=
quinaui. Dies enī vltionis in
corde meo· annus retributio=
nis mee venit. Circūſpexi ⁊ nō

erat auxiliatoꝛ· queſiui et nō
fuit qui adiuuaret· ⁊ ſaluauit
michi brachiū meū ⁊ indigna
tio mea auxiliata ē michi. Mi
ſerationū dñi recoꝛdaboꝛ. lau
dem dñi ānūciabo ſuper omni
bus que reddidit nobis dñs
deus noſter. Gr̄ Ne auertas fa
ciem tuā a puero tuo quoniā tri=
buloꝛ velociter exaudi me ℣ Sal
uum me fac deus quoniā intraue=
rūt aque vſqꝫ ad animā meam in
fixus ſum in limo profundi et nō
eſt ſubſtantia· Oꝛatio
Deus qui pro nobis filiū
tuū crucis patibulū ſub
ire voluiſti· ut inimici a nobiſ
expelleres poteſtatē· cōcede no=
bis famulis tuis· ut reſurrecti
onis gratiā conſequi merea=
mur. P eundē. Lectio yſaie
In diebꝫ illis. prophete· liij·
Dixit yſaias. Dñe quis credi
dit auditui nr̄o· aut brachiū
dñi cui reuelatū eſt? Et aſcen=
dit ſicut virgultū coꝛam eo· ⁊
ſicut radix de terra ſitienti· Et
non eſt ſpecies ei neqꝫ decoꝛ. Et
vidimus eū et nō eſt aſpectuſ·
et deſiderauimus eū deſpectum·
et nouiſſimū viroꝝ. Virū do=
loꝛū et ſcientē infirmitatē· Et
quaſi abſcōditus vultus eiꝰ·
et deſpectus· vnde nec reputaui
mus eū. Vere languoꝛes no=
ſtros ipſe tulit· ⁊ doloꝛes nr̄os
ipſe poꝛtauit. Et nos putaui=
mus eū quaſi leproſum et p=
cuſſum a deo et hūiliatū. Ipſe
autē vulneratus eſt ꝓpter ini=
quitates noſtras: attritus eſt
propter ſcelera noſtra. Diſci=
plina pacis noſtre ſuper eum
et liuoꝛe eius ſanati ſumus.
Omnes nos quaſi oues erra
uimus· vnuſquiſqꝫ in viā ſuā
declinauit· et dñs poſuit in eo
iniquitatem omniū noſtrum
Oblatus eſt quia ipſe voluit
et non aperuit os ſuū. Sicut
ouis ad occiſionē ducetur· et
quaſi agnus coꝛam tondente
ſe obmuteſcet· et nō aperiet os
ſuum. De anguſtia et de iudi=
cio ſublatus eſt· generationē
eius q̄s enarrabit? Quia ab=
ſciſus eſt de terra viuentum.
Propter ſcelus populi mei p=
cuſſi eum· ⁊ dabit impios pro
ſepultura· et diuites p morte
ſua· eo ꝙ iniquitatē nō fecerit
nec dolus fuerit in oꝛe eius· Et
dñs voluit cōterere eū in infir
mitate. Si poſuerit pro pecca=
to animā ſuā· videbit ſemen
longeuū· ⁊ volūtas dñi in ma
nu eius dirigetur. Pro eo qđ
tradidit in moꝛtē animā ſuā·
et cū ſceleratis deputatus eſt:
Et ipſe peccata multoꝝ tulit· et
pro tranſgreſſoꝛibꝫ oꝛauit ut
non perirent. Ait dñs omp̄s·
Domine exaudi oꝛa Tractus
tionem meā et clamoꝛ meus ad te

veniat· ỽ Ne auertas faciem tuā
a me in quacūqꝫ die tribuloꝛ incli
na ad me aurē tuā· ỽ In quacū
qꝫ die inuocauero te velociter ex=
audi me· ỽ Quia defecerunt ſicut
fumus dies mei et oſſa mea ſicut
in frixorio cōfrixa ſūt· ỽ Percuſ
ſus ſum ſicut fenū ⁊ aruit coꝛ meū
qꝛ oblitus ſum ↄmedere panē meū
ỽ Tu exurgens dn̄e miſereberis
ſyon qꝛ venit tēpus miſerendi eiꝰ.

Paſſio dn̄i noſtri iheſu criſti

In illo tp̄e. Scđm Lucā ·xxij·
Appropinquabat dies feſtus
azimoꝝ qui dicitur paſca. Et
querebant principes ſacerdo=
tum ⁊ ſcribe quomodo iheſum
interficerēt·timebāt vero ple=
bem. Intrauit autē ſathanas
in iudā q̄ cognoīabat̄ ſca=
rioth vnū de duodecim·⁊ abijt
et locutus eſt cū principibꝫ ſa
cerdotum ⁊ magiſtratibꝫ quē
admodū illū traderet eis. Ga
uiſi ſunt autē et pacti ſūt pecu=
niam illi dare ⁊ ſpopondit. Et
querebat oportunitatē ut tra=
deret illū ſine turbis. Venit au
tē dies azimoꝝ in qua neceſſe
erat occidi paſca·⁊ miſit petrū
et iohannē dicens· Eūtes pa=
rate nobis paſca ut māduce=
mus. At illi dixerūt. Ubi vis
paremus? Et dixit ad eos. Ec
ce introeūtibꝫ vobis in ciuita
tē occurret vobis homo am=
phoꝛā aque portās. Sequimi
ni eum in domū in quā intrat
et dicetis patrifamilias domꝰ.
Dicit tibi magiſter vbi eſt di=
uerſoriū vbi paſca cum diſci
pulis meis māducem? Et ipſe
vobis oſtendet cenaculū ma=
gnū ſtratū·⁊ ibi parate. Eun=
tes inuenerūt ſicut dixit illis·
et parauerūt paſca. Et cū fa=
cta eſſet hoꝛa diſcubuit·⁊ duo
decim diſcipuli cū eo. Et ait il=
lis. Deſiderio deſideraui hoc
paſca māducare vobiſcū an
teq̄ꝫ patiar. Dico enī vobis qꝛ
ex hoc nō māducabo illud· do
nec impleatur in regno dei. Et
accepto calice gratias egit et
dixit. Accipite et diuidite inter
vos. Dico enī vobis ꝙ nō bi
bam de generatione vitis·do=
nec regnū dei veniat. Et acce=
pto pane gratias egit ⁊ fregit
et dedit eis dicens. Hoc eſt coꝛ
pus meū qđ pro vob̄ tradetur
hoc facite in meā cōmemoꝛa
tionē. Similiter ⁊ calicē poſtq̄ꝫ
cenauit dicēs. Hic eſt calix no
ui teſtamēti in meo ſanguine
qui ꝑ vobis effundet̄. Verūta
men ecce manus tradētis me
mecū eſt in menſa. Et quidem
filius hoīs ſecundū qđ diffini
tū ē vadit. Verūtamen ve ho
mini illi ꝑ quē tradet̄. Et ipſi ce
perūt querere inter ſe q̄s eſſet
ex eis q̄ hoc facturus eſſet. Fa
cta eſt aūt ⁊ cōtentio inter eos

quis eoꝝ videretur eſſe maior
Dixit autē eis. Reges gentiū
dominātur eoꝝ· ⁊ qui poteſtatē
habent ſup eos benefici vocā=
tur. Vos aūt nō ſic Sed q̄ ma
ior eſt in vobis· fiat ſic minor
Et qui p̄ceſſor ē· fiat ſic mini=
ſtrator. Nā quis maior ē qui
recūbit an qui miſtrat? Non
ne q̄ recūbit? Ego autē in me=
dio vr̄m ſum· ſic qui miſtrat:
Vos aūt eſtis q̄ pmāſiſtis me
cū in temptationibꝫ meis. Et
ego diſponā vobis ſic diſpo=
ſuit michi pater meus regnū:
ut edatis ⁊ bibatis ſup men=
ſam meā in regno meo. Et ſe
deatis ſup thronos duodecim
iudicātes duodecim tribꝫ iſrl̄.
Ait autē dn̄s. Symon: ecce ſa
thanas expetiuit vos ut cri=
braret ſicut triticū. Ego autē
rogaui ꝓ te· ut nō deficiat fideſ
tua. Et tu aliquādo cōuerſus
cōfirma fratres tuos. Qui di
xit ei. Dn̄e tecū paratus ſum ⁊
in carcerē et in mortē ire. Et il=
le dixit. Dico tibi petre· nō can
tabit hodie gallus donec ter
abneges noſſe me. Et dixit eis
Quādo miſi vos ſine ſacculo
et pera ⁊ calciamētis. Nūquid
aliquid defuit vob̄? At illi dix
erunt· Nichil. Dixit ergo eis·
Sed nūc q̄ habet ſacculū tol=
lat ſilr̄ et perā· Et qui nō habet
vēdat tunicā ſuā· ⁊ emat gla

diū· Dico eni vob̄ quoniā ad
huc hoc qd̄ ſcriptū eſt oportet
impleri ī me. Et qꝫ cū iniuſtis
deputatus ē. Etenī ea que ſcri=
pta ſunt de me finē habēt. At
illi dixerūt. Dn̄e ecce gladij duo
hic. At ille dixit eis. Satis eſt.
Et egreſſus ibat ſcd̄m cōſue=
tudinē ſuā in montē oliuarū
Secuti ſūt aūt illū ⁊ diſcipuli
eius. Et cū ꝑueniſſet ad locū
dixit eis. Orate ne intretis in
temptationē. Et ille auulſus
eſt ab eis· quantū iactus ē la
pidis. Et poſitis genibus ora
bat dicēs. Pater ſi vis tranſ
fer a me calicem iſtū. Verūta
men nō mea volūtas ſed tua
fiat. Apparuit autē illi ange=
lus de celo cōfortās eū· et factꝰ
in agonia ꝓlixius orabat· Et
factus ē ſudor eius ſicut gutte
ſanguinis decurrētis in terrā:
Et cū ſurrexiſſet ab oratione·
et veniſſet ad diſcipulos ſuoſ
inuenit illos dormientes pre
triſticia· Et ait illis· Quid dor
mitis? Surgite orate ne intre
tis in tēptationē· Adhuc eo lo
quēte· Ecce turba ⁊ q̄ vocaba
tur iudas vnꝰ de duodeci ante
cedebat eos· Et appropinq̄uit
ihū ut oſcularet̄ eū· Jhūs aūt
dixit ei· Juda oſculo tradis fi
liū hois? Videtes aūt hij q̄ cir
ca ip̄m erant qd̄ futurū erat·
Dixerūt ei· Dn̄e ſi ꝑcutimꝰ in

gladio? Et ꝑcuſſit vnus ex il-
lis ſeruū principis ſacerdotū
et amputauit auriculā eiꝰ dex
trā. Reſpōdens aūt ihūs ait·
Sinite vſqꝫ huc· Et cū tetigiſ-
ſet auriculā eius ſanauit eū.
Dixit autē ihūs ad eos qui ve
nerāt ad ſe principes ſacerdo-
tū ⁊ magiſtratus tēpli ⁊ ſenio
res. Quaſi ad latronē exiſtis
cū gladijs ⁊ fuſtibꝫ· cū quoti-
die vobiſcū fuerim in tēplo· ⁊
nō extendiſtis manus in me.
Sed hec ē hora vr̄a ⁊ poteſtas
tenebrarū. Cōprehendētes au
tē eū duxerūt ad domū princi-
pis ſacerdotū. Petrus vero ſe
quebatˀ eū alōge. Accenſo au
tē igne in medio atrij· ⁊ circū-
ſedentibꝫ illis· erat petrus in
medio eorū. Quē cū vidiſſet
ancilla ſedentē ad lumen: ⁊ eū
fuiſſet intuita dixit. Et hic cū
illo erat. At ille negauit eū di
cens. Mulier nō noui illū? Et
poſt puſillū· alius vidēs eū di
xit. Et tu de illis es? Petrꝰ au
tē ait. O homo nō ſum. Et in-
teruallo facto quaſi hore vni
us alius affirmabat dicens.
Vere et hic cū illo erat. Nā et
galileus eſt. Et ait petrus. Ho
mo neſcio q̄d dicis? Et conti-
nuo adhuc eo loquēte· gallus
cantauit. Et cōuerſus dn̄s re
ſpexit petrū· Et recordatus ē pe
trus verbi dn̄i ſicut dixerat q̄z
prius q̄z gallus cantet· ter me
negabis· Et egreſſus petrus
foras fleuit amare· Et viri q̄
tenebant iheſum illudebāt ei·
Et velauerunt eum et ꝑcutie
bant faciem eius· ⁊ interroga
bant eum dicentes· Prophe-
tiſa· quis eſt qui te percuſſit· et
alia multa blaſphemātes di-
cebant in eum· Et ut facta eſt
dies cōuenerunt ſeniores ple
bis et principes ſacerdotum et
ſcribe· et duxerunt illum in cō-
ciliū ſuū dicētes· Si tu es xp̄s·
dic nobis· Et ait illis· Si dixe
ro vobis nō credetis michi· Si
autē interrogauero· nō reſpō
debitis michi· neqꝫ dimittetis·
Ex hoc aūt erit filius hoīs ſe
dens a dextris virtutis dei· Dixe
rūt aūt omnes· Tu ergo es fi-
lius dei· Qui ait· Vos dicitis
quia ego ſum· At illi dixerūt·
Quid adhuc deſideramꝰ teſti-
moniū· ipi enim audiuimꝰ de
ore eius· Et ſurgens oīs mul-
titudo eoꝝ· Duxerūt illū ad py
latū· Ceperūt autem accuſare
eū dicentes· Hūc inuenimus
ſubuertentē gentē noſtrā· ⁊ ꝓ
hibentē tributa dari ceſari· et
dicentē ſe xp̄m regem eſſe· Py
latus autem interrogauit eū
dicens· Tu es rex iudeorū? At
ille reſpondens ait· Tu dicis·
Ait aūt pylatus ad principes
ſacerdotū ⁊ turbas. Nichil in-

uenio cauſe in hoc hoīe. At il
li inualeſcebāt dicētes. Cōmo
uit pp̄l'm docens p̄ uniuerſam
iudeā· incipiēs a galilea uſq;
huc. Pylatus aūt audiēs ga
lileā interrogauit ſi hō galile
us eſſet. Et ut cognouit q̄ de
herodis poteſtate eſſet· remiſit
eū ad herodē· q̄ ⁊ ipe iheroſo
limis erat illis diebꝫ. Herodes
autē viſo iheſu gauiſus ē val
de. Erat eni ex multo tp̄e cupi
ens videre eū· eo q̄ audierat
multa de illo· ⁊ ſperabat aliqđ
ſignū videre ab eo fieri. Inter
rogabat autē illū multis ſer-
monibꝫ· At ipe nichil reſponde
bat. Stabāt aūt principes ſa-
cerdotū ⁊ ſcribe cōſtanter accu
ſantes eum. Spreuit aūt illū
herodes cū exercitu ſuo· et illu
ſit indutū veſte alba· remiſit
ad pylatū. Et facti ſunt amici
herodes et pylatus in ipa die:
Nā antea inimici erāt ad in-
uicem. Pylatus aūt cōuoca-
tis principibꝫ ſacerdotū ⁊ ma
giſtratibꝫ et plebe dixit ad il-
los. Obtuliſtis michi hūc ho
minē quaſi auertentē populū
Et ecce ego corā vob̄ interro-
gans eū nullā cauſam inue-
nio in hoīe iſto: ex his in qui-
bus eū accuſatis Sed neq; he
rodes. Nā remiſi vos ad illū.
Et ecce nichil morti dignum
actū eſt ei. Emendatū ergo il-

lum dimittā. Neceſſe aūt ha-
bebat dimittere eis p̄ diē feſtū
vnum· Exclamauit ſimul vni
uerſa turba dicēs· Tolle hūc
et dimitte nob̄ barrabā· Qui
erat ꝓpter ſeditionē quādā fa
ctam in ciuitate et homicidiū
miſſus in carcerē· Iterū autē
pylatus locutus eſt ad illos·
volens dimittere iheſū· At illi
ſucclamauerūt dicētes. Cru-
cifige crucifige illū. Ille autē
tercio dixit ad illos. Quid eni
mali fecit iſte? Nullā cauſam
mortis inuenio ī eo. Corripiā
ergo illū et dimittā. At illi in-
ſtabāt vocibꝫ magnis poſtu-
lātes ut crucifigeret̄. Et inua-
leſcebāt voces eoꝝ· Et pylat⁹
adiudicauit fieri petitionē eo-
rū· Dimiſit aūt illis eū q̄ ꝓpter
ſeditionē ⁊ homicidiū miſſus
fuerat in carcerē quē petebāt·
Iheſum vero tradidit volun
tati eoꝝ· Et cū ducerēt eū app̄
henderūt ſymonē quendā cy-
renenſem venientē de villa· et
impoſuerunt illi crucē portare
poſt iheſum. Sequebatur illū
multa turba pp̄li ⁊ mulierū q̄
plangebāt ⁊ lamētabant̄ eū·
Cōuerſus autē ihūs ad illas
dixit· Filie irl'm: nolite flere ſu
per me ſed ſup voſipas flete· ⁊
ſup filios veſtros· Quia ecce
venient dies in quibus dicent·
Beate ſteriles et ventres q̄ nō

genuerũt· et vbera q̄ nõ lacta-
uerũt. Tunc incipient monti
bus dicere cadite ſuper nos· et
collibꝫ operite nos· qꝛ ſi in vi
ridi ligno hec faciũt· in arido
q̄d fiet? Ducebãtur et alij duo
nequã cũ eo· ut interficerẽtur.
Et poſtq̃ꝫ venerũt in locũ· qui
vocat̃ caluarie locus· ibi cru-
cifixerũt eũ. Et latrones vnũ
a dextris· et alterũ a ſiniſtris.
Jheſus autẽ dicebat. Pater
dimitte illis qꝛ neſciunt quid
faciũt. Diuidentes vero veſti-
menta eius: miſerũt ſortẽ. Et
ſtabat ꝑplꝰs expectãs· et deride
bãt eũ principes cũ ſcribis di
cẽtes. Alios ſaluos fecit ſeipm̄
ſaluũ faciat. Si hic eſt xp̄us fi
lius dei electus. Illudebant au
tẽ ei et milites accedẽtes· ⁊ ace-
tum offerentes illi ⁊ dicentes.
Si tu es rex iudeoꝝ ſaluum te
fac. Erat autẽ et ſuperſcriptio
ſcripta ſuꝑ illũ literis grecis ⁊
latinis ⁊ hebraicis. Hic eſt rex
iudeoꝝ. Unus autẽ de hijs qui
pendebãt latronibꝫ blaſphe-
mabat eum dicens. Si tu es
xp̄s ſaluũ te fac ⁊ nos. Reſpõ
dens autẽ alter increpabat eũ
dicens. Neqꝫ tu times deũ qꝛ
in eadem damnatione es. Et
nos quidẽ iuſte· nã digna fa-
ctis recepimꝰ. Hic vero nichil
mali fecit. Et dicebat ad ihe-
ſum· Dñe: memento mei dum
veneris in regnũ tuũ. Tũc di
xit illi iheſus. Amen dico tibi:
hodie mecũ eris in paradiſo.
Erat autẽ fere hora ſexta. Et
tenebre facte ſũt in vniuerſa
terra vſqꝫ in horã nonam. Et
obſcuratus eſt ſol· et velũ tem
pli ſciſſum eſt medium. Et cla
mans ihũs voce magna: ait:
Pater: in manus tuas ꝯmẽ-
do ſpiritũ meũ. Et hec dicens
expirauit. Videns autẽ centu-
rio qđ factũ erat· glorificauit
deũ dicens. Vere hic homo iu-
ſtus erat. Et omnis turba eo-
rum que ſimul aderant ad ſpe
ctaculũ iſtud· et videbãt q̄ fie-
bãt: ꝑcutientes pectora ſua re
uertebãtur. Stabãt autẽ oẽs
noti eius alonge· ⁊ mulieres q̄
ſecute erãt eũ a galilea hec vi
dentes. Hic legitur in modũ
euãgelij Et ecce vir noĩe io-
ſeph qui erat decurio vir bonꝰ
et iuſtus. Hic nõ conſenſerat
cõſilio ⁊ actibꝫ eoꝝ· ab arima
thya ciuitate iudee· qui expecta
bat et ip̄e regnũ dei. Hic acceſ-
ſit ad pylatũ ⁊ petijt corpꝰ ihe
ſu· et depoſitũ inuoluit ſyndo-
ne· ⁊ poſuit eũ in monumento
exciſo. In quo nondũ quiſq̃ꝫ
poſitus fuerat. Offꝛ Dñe ex
audi orationẽ meã et clamor me-
us ad te veniat. Secretum
Suſcipe qs̄ dñe munus ob
latũ ⁊ preſta· ut qđ paſſionis

miſterio gerimus pijs affecti-
bus aſſequamur. P eũ· *Cõ·*
Potum meũ cũ fletu temperabã
quia eleuans alliſiſti me et ego ſi-
cut fenũ arui tu autẽ ineternũ per
manes· tu exurgens miſereberis ſy
on qꝛ uenit tẽpus miſerendi eius·
Largire ſenſibꝫ no- *Cõpleñ*
ſtris omnipotens deus· ut per
temporalẽ filij tui mortẽ quã
miſteria ueneranda teſtantur
vitã te nobis dediſſe perpetuã
cõfidamus. P eũ· *Sup pſim*
Reſpice qͣs dñe ſup hanc
familiã tuã· pro qua dñs ihe
ſus xp̄us nõ dubitauit mani
bus tradi nocentum· ⁊ crucis
ſubire tormentũ. Qui tecum.
*Feria quinta preſbiter indua
tur ſolẽnijs veſtibꝫ· ſubdiaco
nus dalmatica et diacon⁹ ſo
lẽniter cantent introitum·*
Nos autem gloriari oportet
in cruce dñi noſtri iheſu xp̄i
in quo eſt ſalus vita ⁊ reſurrectio
noſtra p quem ſaluati et liberati
ſumus· *ps* Deus miſereatur no-
ſtri et benedicat nobis illuminet
vultum ſuũ ſup nos et miſereatur
noſtri· Gloria patri· *ut in feſti-
uis diebus.* *Oratio*
Deus a quo et iudas rea-
tus ſui penam· ⁊ cõfeſſio
nis ſue latro premiũ ſumpſit·
cõcede nobis tue ꝓpiciationis
effectum· ut ſic in paſſione ſua
iheſus xp̄s dñs noſter diuer-
ſa vtriſqꝫ impendit ſtipendia
meritoꝝ· ita nobis ablato ve
tuſtatis errore· reſurrectionis
ſue gratiã largiatur. Qui te.
*Lectio epiſtole beati pauli ad
Corinthios· j· corinthioꝝ· xj·*
Fratres. Cõuenientibꝫ vo-
bis in unũ: iã nõ eſt dñi
cam cenã manducare. Unuſ-
quiſqꝫ eni cenã ſuã preſumit
ad mãducandũ. Et alius qui
dem eſurit· alius autẽ ebrius
eſt. Nũquid domos nõ habe-
tis ad manducandũ ⁊ biben-
dũ? Aut eccleſiã dei cõtemnitis
et cõfunditis eos qui non ha
bent. Quid dicã vob? Laudo
vos· ſed in hoc nõ laudo. Ego
eni accepi a dño· qđ ⁊ tradidi
vobis. Quoniã dñs ihũs in
qua nocte tradebat̃ accepit pa
nẽ ⁊ grãs agens fregit ⁊ dixit
Accipite et mãducate· Hoc eſt
corpus meũ· qđ p vobis tra-
detur· Hoc facite in meã cõme
morationẽ· Similiter et calicẽ
poſtqͣꝫ cenauit dicens· Hic ca-
lix nouũ teſtamẽtũ eſt in meo
ſanguine. Hoc facite quotieſ
cũqꝫ bibetis in meã cõmemo-
rationẽ. Quotienſcũqꝫ man-
ducabitis panẽ hũc ⁊ calicem
bibetis· mortẽ dñi ãnũciabitis
donec veniat. Itaqꝫ quicũqꝫ
mãducauerit panẽ hũc vel bi
berit calicẽ dñi indigne· reus
erit corporis et ſanguinis dñi

Probet autem ſeipm̄ homo·⁊
ſic de pane illo edat et de calice
bibat. Qui enim mādurat et
bibit indigne·iudiciū ſibi mā
ducat et bibit·nō diiudicans
corpus dn̄i. Ideo inter vos
multi imbecilles et infirmi·et
dormiūt multi. Qđ ſi noſmet=
ipoſ diiudicarem⁹·nō utiqꝫ
diiudicaremur. Dū autē iudi
camur a dn̄o corripimur·ut
nō cū hoc mūdo damnemur.
Xp̄us factus eſt p nobis Gr.
obediens uſqꝫ ad mortē mortē au
tem crucis v. Propter qđ ⁊ deus
exaltauit illū et dedit illi nomē qđ
eſt ſup omne nomen· Ante euan
geliū portātur candele ⁊ thuri=
bulū ut mos eſt in feſtiuis die
bus. Scđm iohannem·xiij·
Ante diē feſtū paſche ſci=
ens ih̄s q2 venit hora
eius ut tranſeat ex hoc mūdo
ad patrem· cū dilexiſſet ſuos
qui erāt in mūdo·in finem di=
lexit eos. Et cena facta cū dia
bolus iam intraſſet in cor· ut
traderet eum iudas ſymonis
ſcariothis. Sciens q2 omnia
dedit ei pater in manus·et q2
a deo exiuit et ad deum vadit.
Surgit a cena·⁊ exuit veſtimē
ta ſua. Et cum accepiſſet lin=
theū: p̄cinxit ſe. Deinde mittit
aquā in peluim·⁊ cepit lauare
pedes diſcipulorū: et extergere
lintheo quo erat precinctus.

Venit ergo ad ſymonē petrū
Et dicit ei petrus. Dn̄e tu mi=
chi lauas pedes? Reſpōdit ihe
ſus ⁊ dixit ei. Qđ ego facio tu
neſcis modo·ſcies autē poſtea
Dicit ei petrus. Non lauabis
michi pedes ineternū. Reſpon
dit ei iheſus· Si nō lauero te
nō habebis partē mecū·Dicit
ei ſymon petrus· Dn̄e nō tan=
tum pedes meos·ſed et manus
et caput· Dicit ei iheſus· Qui
lotus eſt nō indiget niſi ut pe=
des lauet·ſed eſt mūdus totus
Et vos mūdi eſtis ſed nō om
nes· Sciebat enī quiſnā eſſet
qui traderet eū· Propterea di
xit· Nō eſtis mūdi oēs. Poſt=
q̄ꝫ ergo lauit pedes eoꝝ· et acce
piſſet veſtimenta ſua: cū recu=
buiſſet iterū dixit Scitis quid
fecerim vobis. Vos vocatis
me magiſter ⁊ dn̄e· ⁊ bene dici
tis. Sum etenim Si ergo ego
laui pedes veſtros dn̄s ⁊ magi
ſter ·et vos debetis alter alteri=
us lauare pedes. Exemplū enī
dedi vobis ut quēadmodum
ego feci vob̄· ita et vos facia=
tis· Finito euangelio dicat
preſbiter· Dn̄s vobiſcū· Et cum
ſpiritu tuo· Oremus· Offr.
Dextera dn̄i fecit virtutē dextera
dn̄i exaltauit me nō moriar ſed vi
uam ⁊ narrabo opera dn̄i· Secr.
Ipſe tibi qm̄s dn̄e ſancte pa
ter op̄s deus ſacrificiū reddat

acceptũ· qui diſcipulis ſuis in
ſui cõmemoratione͞ hoc fieri
hodierna traditione mõſtra
uit· iheſus xp̄s dñs nr̄. Qui t.
VEterne deus Qui p̄fatio·
ſalute͞ humani generis in li
gno crucis ꝯſtituiſti· ut unde mors
oriebatur inde vita reſurgeret.
Et qui in ligno vincebat in ligno
quoqꝫ vinceretur· Per xp̄m do-
minũ noſtrũ: In cena dñi:
Cõmunicantes et die͞ ſacra-
tiſſimũ celebrantes quo dñs
nr̄ iheſus xp̄s pro nob̄ eſt tra
ditus. Sed et memoriã vene-
rãtes in primis glorioſe ſem-
per virginis marie genitricis
dei et dñi nr̄i iheſu xp̄i. Sed et
beatorꝝ apoſtolorꝝ· Hanc igit̄
oblatione͞ ſeruitutis nr̄e· ſed
et cũcte familie tue· quã tibi of
ferimus ob die͞ in qua dñs nr̄
iheſus xp̄us tradidit diſcipu
lis ſuis corporis et ſanguinis
ſui miſteria celebrãda. Q̄s
dñe ut placatus accipias· Qui
pridie q̄ꝫ pateretur ꝓ nr̄a om
niũ ſalute hoc eſt hodie· acce-
pit pane͞ in ſanctas ac vene-
rabiles manus ſuas Et ſic p
ordine͞ vſqꝫ Per omnia ſecula
ſeculorꝝ Amen· Pax dñi ſit ſemp
vobiſcũ· Et cũ ſpiritu tuo Tunc
preſbiter diuidat oblatas ad
frangendũ· reliquias ad ſer-
uandũ vſqꝫ mane diei para-
ſceues. Sanguis vero eodem
die penitus cõſumatur choro
canente· Agnus dei qui tollis pec
cata mũdi miſerere nobis· Agnus
dei· miſerere nobis· Agnus dei· mi-
ſerere nobis· Abſqꝫ oſculo pa
cis cõmunicet. Cõmunio
Dñs iheſus poſtquã cenauit cũ
diſcipulis ſuis lauit pedes eorum ⁊
ait illis· ſcitis quid fecerim vobis
ego dñs et magiſter exemplũ dedi
vobis ut et vos ita faciatis.
Calicem ſalu Ad veſperas
taris accipiã et nomen dñi
inuocabo· p̄s Credidi· Anti·
Cum his qui oderũt pace͞ erã pa
cificus cũ loquebar illis impugna
bãt me gratis· p̄s Ad dñm cũ.
Antipho· Ab hoibꝫ iniquis li-
bera me dñe· p̄s Eripe me dñe·
Anti Cuſtodi me a laqueo que͞
ſtatuerũt michi et a ſcãdalis ope-
rantiũ iniquitate͞· p̄s Dñe cla·
Anti· Conſiderabam ad dexterã
et videbam ⁊ nõ erat qui cognoſce
ret me· p̄s Voce mea. Ad ma
Cenãtibꝫ gnificat antipho·
aute͞ accepit iheſus pane͞ benedixit
ac fregit dedit diſcipulis ſuis· p̄s
Magnificat aĩa· Cõplenda
Refecti vitalibꝫ alimentis ſa
cris q̄s dñe deus nr̄· ut qd̄ tpe
mortalitatis nr̄e exequimur·
imortalitatis tue munere cõ-
ſequamur. P: Sup populũ
Ora q̄s ops de⁹· ut ſic de p̄teri
tis ad noua trãſim⁹· ita vetu
ſtate depoſita ſanctificatis me͞

tibꝫ innouemur· P dñm· Be-
nedicamus dño· Deo gratias·
Benedictio nõ datur· Cũ de-
nudantur altaria cantent ℟·
Circũdederunt me· Altaria vero

Ordo feria ſex-
ta in ipa die in hora nona il-
luminãtur altaria ubi officiũ
agitur. Conueniãt autẽ omnes
ad eccleſiam ⁊ layci ad ſalutã
dam crucẽ. Et pparat ſe ſacer
dos cũ miſtris alijs ad mini-
ſtrandũ diuina induti veſti-
bus quadrageſimalibꝫ· non
nudis pedibꝫ. Nõ enĩ licet pre
ſbiterũ aut diaconũ aut ſub-
diaconũ aut acolitum altari
ſeruire nudis pedibꝫ. Proce-
dens autẽ ſacerdos ſtet ad al-
tare in dextro cornu. Et pſbiter
ſtatim aſcendit ad legendũ· ⁊
leget primã in oſee pphetiam
ſine pnũciatione tituli Oſee
·vj·
In tribulatione ſua ma-
ne cõſurgent ad me dicentes.
Venite reuertamur ad dñm·
qꝛ ipſe cepit ⁊ ſaluabit nos· p
cutiet et curabit nos· viuifica
bit nos poſt duos dies· et ĩ ter
cia die ſuſcitabit nos· et viue-
mus in cõſpectu eius. Sciem⁹
ſequemurqꝫ ut cognoſcamus
dñm· quaſi diluculũ prepara
tus eſt egreſſus ei⁹. Et veniet
quaſi imber nob̃ tẽperaneus
et ſerotinus terre. Quid faciã
tibi effraym? Quid faciã tibi
iuda? Miſericordia mea qua-
ſi nubes matutina· et q̃ſi ros
mane ptrãſiẽs· Propter hoc
dolaui in pphetis· et occidi eos
in verbis oris mei· et iudicia
mea q̃ſi lux egredient̃. Quia
miſericordiã volui ⁊ nõ ſacri
ficiũ· et ſcientiã dei plus q̃ꝫ ho-
locauſtum· Tractus
Dñe audiui auditũ tuum et ti-
mui cõſideraui opa tua ⁊ expaui·
In medio duũ aĩaliũ innoteſce-
ris dũ aduenerit tẽpus oſtẽderis
In eo dũ fuerit aĩa mea contur-
bata in ira miſericordie memor e-
ris Deus a libano veniet et ſan-
ctus de monte umbroſo ⁊ cõdenſo·
Aperuit celos maieſtas eius et
laudis eius plena eſt terra· Fini-
to tractu dicat ſacerdos Ore
mus et diaconus Flectamus
Deus qui genua Leuate
peccati veteris heredita-
riã mortẽ in qua poſteritatis
genus omne ſucceſſerat· xp̃i fi
lij tui dñi nr̃i paſſione ſoluiſti
dona· ut cõformes eidem facti
ſicut imaginẽ terrene nature
neceſſitate portauim⁹· ita ima
ginẽ celeſtis gratie ſanctifica-
tione portem⁹. Qui te. Lectio
abſqꝫ pnũciatione· Exodi· xij
Dixit dñs ad moyſen et
aaron in terra egipti.
Mẽſis iſte vob̃ principiũ mẽ-
ſiũ: primus erit in mẽſibꝫ ãni

Loquimini ad vniuerſum ce
tum filioꝝ iſrael· ⁊ dicetis eis.
Decima die menſis huius tol
lat vnuſquiſq; agnū ꝑ fami=
lias et domos ſuas. Sin autē
minoꝛ eſt numerus ut ſuffice=
re nō poſſit ad veſcēdū agnū·
aſſumet vicinū ſuū qui coniū
ctus eſt domui eiꝰ iuxta nume
rū animarū que ſufficere poſ=
ſint ad eſum agni. Erit enim
agnꝰ abſq; macula maſculꝰ
anniculus· iuxta quē ritū tol=
letis ⁊ hedū· ⁊ ſeruabitis eum
vſq; ad quartādecimā diē mē
ſis huius· immolabitq; hedū
vniuerſa multitudo filioꝝ iſrľ
ad veſperū. Et ſument de ſan=
guine· ac ponent ſup vtrūq;
poſtem· et in ſupliminaribus
domoꝝ in quibꝫ comedēt illū:
Et edent carnes nocte illa aſ=
ſas igni· et azymos panes cū
lactucis agreſtibꝫ. Nō come=
detis ex eo crudū quicq̄;· nec co
ctum aqua· ſed aſſum tantū
igni. Caput cū pedibꝫ ⁊ inteſti=
nis vorabitis· et oſſa eius nō
confringetis· nec remanebit
quicq̄; vſq; mane. Si quid re
ſiduum fuerit igni cōburetis.
Sic aūt comedetis illū. Renes
vr̄os accingetis· calciamenta
habebitis in pedibꝫ· tenentes
baculū in manibꝫ· ⁊ comede=
detis feſtinanter. Eſt enī phaſe
id eſt tranſitus domini·

Eripe me dn̄e ab ho **Tractus**
mine malo a viro iīquo libera me.
Qui cogitauerūt malicias in coꝛ
de tota die cōſtituerūt ꝓlia. Acue
runt linguas ſuas ſicut ſerpentes
venenū aſpidum ſub labijs eoꝝ·
Cuſtodi me dn̄e de manu pecca=
toris ⁊ ab hominibꝫ iniquis eripe
me· Qui cogitauerūt ſupplanta=
re greſſus meos abſconderūt ſuper
bi laqueū michi· Et funes exten
derūt in laqueū pedibꝫ meis iuxta
iter ſcandalum poſuerunt michi·
Dixi dn̄o deus meus es tu exau=
di dn̄e vocē orationis mee· Dn̄e
dn̄e virtus ſalutis mee obūbraſti
ſup caput meū in die belli. Ne tra
das me a deſiderio meo peccatori co
gitauerūt aduerſum me ne dereli=
quas me ne unquam exaltentur·
Caput circuitus eoꝝ laboꝛ labio
rū ipſoꝝ operiet eos. Veruītn̄ iuſti
cōfitebūtur nomini tuo ⁊ habita=
būt recti cum vultu tuo· Anteq̄;
legatur paſſio ꝑparent ſyndo
nes duas inuicē ſibi coheren
tes uel lintheū ſup nudū alta
re· ⁊ in eo verſu in quo legitur
Partiti ſunt veſtimēta mea.
et ſcindas eas in modū furā=
tis hinc et inde. Dn̄s vobiſcū
nō dicitur· Nec paſſio dn̄i no
ſtri iheſu xp̄i ſed ſimpliciter.
Scd̄m iohannem· xviij·

Egreſſus iheſus cū diſci=
pulis ſuis trans toꝛren=
tem cedron vbi erat oꝛtus.

In quē introiuit ipſe et diſci=
puli eius. Sciebat autē et iu=
das qui tradebat eum locū·qꝛ
frequenter iheſus cōueniebat
illuc cum diſcipulis ſuis. Iu=
das autē cū accepiſſet cohoꝛ=
tē·et a pontificibꝫ et phariſeis
miniſtros. venit illuc cū later
nis ⁊ facibꝫ et armis. Sciens
itaqꝫ iheſus oīa que ventura
erant ſup eū. proceſſit et dicit
eis. Quē queritis? Reſpondē=
rūt ei. Iheſū nazarenū. Dicit
eis ihūs ego ſum. Stabat aūt
et iudas qui tradebat eū cum
ipis. Ut ergo dixit eis. Ego ſū
Abierūt retroꝛſū ⁊ ceciderūt in
terrā. Iterū ergo eos interro=
gauit. Quē queritis? Illi aūt
dixerūt. Iheſū nazarenū. Re=
ſpōdit iheſus. Dixi vobis qꝛ
ego ſum. Si ergo me queritis
ſinite hos abire. Ut impleret̄
ſermo quē dixit. Quia quos
dediſti michi· non pdidi ex eis
quēquā. Symon ergo petrus
habens gladiū eduxit eū· et p
cuſſit pontificis ſeruū·et abſci
dit eius auriculā dextrā. Erat
autē nomen ſeruo malchus.
Dixit ergo iheſus petro. Mitte
gladiū tuū in vaginā. Calicē
quē dedit michi pater nō vis
ut bibā illum? Cohoꝛs ergo ⁊
tribunus et miniſtri iudeoꝝ cō
prehenderūt iheſum·et ligaue
rūt eū·et duxerūt eū ad annā
primū. Erat aūt ſocer cayphe
qui erat pontifex anni illius.
Erat aūt cayphas qui cōſiliū
dederat iudeis·qꝛ expedit vnū
hominē mori pro pplo. Se
quebatur autē ſymon petrus
iheſum et aliꝰ diſcipulus. Di
ſcipulus autē ille erat notus
pontifici· et introiuit cū iheſu
in atriū pontificis· Petrus au
tem ad oſtiū foꝛis ſtabat· Exi
uit ergo diſcipulus alius qui
erat notus pontifici. Et dixit
oſtiarie et introduxit petrum.
Dixit ergo petro ancilla oſtia
ria. Nūquid ⁊ tu ex diſcipulis
es hoīs iſtius? Dicit ille. Non
ſum. Stabāt autē et miſtri ei
us ad prunas qꝛ frigus erat
et calefaciebāt ſe. Erat aūt cū
eis petrus ſtans et calefaciens
ſe. Pōtifex autē interrogauit
iheſum de diſcipulis ſuis et de
doctrina eius· Reſpōdit ei ihe
ſus· Ego palā locutus ſū mū
do· Ego ſemp docui in ſynago
ga et in tēplo quo oēs iudei cō
ueniūt·⁊ in occulto locutus ſū
nichil· Quid me interrogas?
interroga eos qui audierunt
quid locutus ſū ipis. Ecce hij
ſciūt q̄ dixerim ego· Hec autē
cū dixiſſet vnus aſſiſtēs mini
ſtroꝝ·dedit alapā iheſu, dicēs
Sic reſpondes pōtifici? Rñdit
ei iheſus· Si male locutus ſū
teſtimoniū phibe de malo. Si

autem bene quid me cedis? Et
miſit eū annas ligatū ad cay
phā pontificē. Erat aūt ſymō
petrus ſtās ⁊ calefaciēs ſe. Di
xerūt ergo ei. Nūquid et tu ex
diſcipulis eius es? Negauit il
le ⁊ dixit. Nō ſum. Dixit ergo
vnus ei ex ſeruis pōtificis co=
gnatus eiꝰ cuiꝰ abſcidit auri
culā. Nōne ego vidi te in or=
to cū illo? Iterū ergo negauit
petrus· ⁊ ſtatim gallus cātauit
Adducunt ergo iheſū ad cay
phan in p̄toriū. Erat aūt ma
ne. Et ipſi nō introierūt in p̄to
riū· ut nō ↄtaminarent· ſed ut
māducarēt paſcha. Exiuit er=
go pylatus ad eos foras· ⁊ di
xit. Quā accuſationē affertis
aduerſus hominē hūc. Rñde=
rūt ⁊ dixerūt ei. Si nō eſſet ma
lefactor· nō tibi tradidiſſemꝰ
eū? Dicit ergo eis pylatus. Ac
cipite eū vos· et ſecūdū legem
veſtrā iudicate eū. Dixerūt er
go iudei. Nobis nō licet occide
re quēq̄z· ut ſermo impleretur
iheſu quem dixit: ſignificans
q̄ morte eſſet moriturus. In=
troiuit ergo iterū in p̄toriū pi
latus ⁊ vocauit ihm̄ ⁊ dixit ei
Tu es rex iudeoꝝ? Rñdit ihūs
A temetipſo hoc dicis· an alij
tibi dixerūt de me? Rñdit pila=
tus. Nūquid ego iudeus ſum?
Gens tua et pōtifices tui tra=
diderūt te michi. Quid feciſti?

Reſpondit ihūs. Regnū meū
nō eſt de hoc mūdo. Si de hoc
mūdo eſſet regnū meū· miniſtri
mei vtiq̄z decertarēt· ut nō tra=
derer iudeis. Nūc aūt regnum
meū nō eſt hinc· Dixit itaq̄z pi
latus. Ergo rex es tu? Rñdit
ihūs. Tu dicis qꝛ rex ego ſum
Ego in hoc natus ſum et ad
hoc veni in mūdū· ut teſtimo
niū phibeā veritati. Oīs qui ē
ex veritate: audit vocē meā.
Dicit ei pylatus. Quid ē veri=
tas? Et cū dixiſſet: iterū exijt
ad iudeos· et dixit eis. Ego nul
lā in eo inuenio cauſam. Eſt
aūt cōſuetudo vob̄· ut vnū di
mittā in paſcha. Vultis ergo
dimittā vob̄ regē iudeoꝝ. Cla
mauerūt rurſū oēs dicentes:
Nō hūc ſed barraban· Erat
autē barrabas latro· Tūc er
go app̄hendit pylatus iheſū
et flagellauit· Et milites plectē
tes coronā de ſpinis: impoſue
rūt capiti eius· et veſte purpu
rea circūdederūt eum· et venie
bāt ad eū et dicebāt· Aue rex
iudeoꝝ· Et dabant ei alapas·
Exijt ergo pilatus iterū foras
et dicit eis· Ecce adduco eū vo
bis foras· ut cognoſcatis qꝛ
nullā in eo inuenio cauſam.
Exiuit ergo ihūs portans ſpi
neā coronā et veſtē purpureā
Et dicit eis· Ecce homo· Cū er
go vidiſſent eum pōtifices et

miniſtri. Clamabāt dicentes
Crucifige crucifige eum. Dicit
eis pylatus. Accipite eū vos ⁊
crucifigite. Ego vero nullā in
uenio in eo cauſam. Rñderūt
ei iudei. Nos legē habem⁹ · ⁊ ſe
cundū legē debet mori · qꝛ filiū
dei ſe fecit. Cū ergo audiſſet py
latus hūc ſermonē magis ti-
muit. Et ingreſſus ꝑtoriū di-
cit ad iheſū. Unde es tu? Ihe-
ſus autē reſponſum nō dedit.
Dicit ei pylatus. Michi nō lo-
queris · Neſcis qꝛ poteſtatē ha
beo crucifigere te · ⁊ poteſtatem
habeo dimittere te? Rñdit ihūſ
Nō haberes ꝑtatē aduerſū me
vllā · niſi eſſet tibi datū deſup
Propterea qui tradidit me ti
bi · maius peccatū habet. Exin-
de pylatus querebat eū dimit
tere. Iudei autē clamabāt di-
centes. Si hūc dimittis nō es
amicus ceſaris? Omīs qui ſe
regem facit cōtradicit ceſari.
Pylatus aūt cū audiſſet hos
ſermones · adduxit foras ihe-
ſum · et ſedit pro tribunali in
loco qui dicit̄ lycoſtratus · he-
brayce autē gabatha. Erat
autē paraſceue paſche hora
quaſi ſexta. Et dicit iudeis. Ec
ce rex veſter. Illi autē clama-
bant. Tolle tolle crucifige eū
Dicit eis pylatus. Regē vr̄m
crucifigā. Reſponderūt ponti-
fices. Nō habem⁹ regē niſi ce-
ſarem. Tūc ergo tradidit eis
illū ut crucifigeretur. Suſcepe
rūt aūt milites iheſū · ⁊ eduxe-
rūt · et baiulans ſibi crucē exi-
uit in eū qui dicit̄ caluarie lo-
cus · hebrayce golgatha vbi
eū crucifixerūt. Et cū eo alios
hinc et inde · mediū autē iheſū ·
Scripſit autē et titulū pilatuſ
et poſuit ſup crucē. Erat autē
ſcriptū. Ihūs nazarenus rex
iudeoꝝ. Hūc ergo titulū multi
legerūt iudeoꝝ · qꝛ ꝓpe ciuitatē
erat locus · vbi crucifixus eſt
iheſus. Et erat ſcriptū hebrai
ce grece ⁊ latine. Dicebāt ergo
pilato pōtifices iudeoꝝ. Noli
ſcribere rex iudeoꝝ ſed qꝛ ipſe di
xit. Rex ſum iudeoꝝ. Rñdit py
latus. Qđ ſcripſi ſcripſi. Mili
tes ergo cum crucifixiſſent eū ·
acceperūt veſtimēta eius · et fe-
cerūt quatuor ꝑtes: vnicuiqꝫ
partē ⁊ tunicā. Erat autē tuni
ca incōſutilis deſup cōtexta ꝑ
totū. Dixerūt ergo ad inuicē.
Nō ſcindamus eā: ſed ſortia
mur de illa cuius ſit. Ut imple
retur ſcriptura dicēs. Partiti
ſunt veſtimēta mea ſibi · et ſu-
per veſtē meā miſerūt ſortem.
Stabāt aūt iuxta crucē iheſu
mater eius: ⁊ ſoror matris ei⁹
maria cleophe · et maria ma-
gdalene. Cū vidiſſet ergo ihe
ſus matrē et diſcipulū ſtantē
quē diligebat · dicit matri ſue

Mulier. Ecce filius tuus. Dein
de dicit diſcipulo. Ecce mater
tua. Et ex illa hora accepit eã
diſcipulus in ſua. Poſtea ſci=
ens iheſus qꝛ omnia cõſũma
ta ſunt· ut cõſummaret̃ ſcrip=
tura dixit. Sitio. Vas ergo po
ſitũ erat aceto plenũ. Illi aũt
ſpongiã aceto plenã yſopo cir
cũponẽtes obtulerũt ori eius.
Cũ ergo accepiſſet ihũs acetũ
dixit. Cõſummatũ eſt. Et incli
nato capite tradidit ſpiritum
Iudei ergo qꝛ paraſceue erat·
ut nõ remanerẽt in cruce cor=
pora ſabbato: erat enim ma=
gnus dies ille ſabbati: roga=
uerũt pylatũ· ut frangerẽtur
eorꝝ crura ⁊ tollerẽtur. Vene=
rũt ergo milites· ⁊ primi qui=
dem fregerũt crura· ⁊ alterius
qui crucifixus ẽ cũ eo. Ad ihe=
ſum autẽ cũ veniſſent: ut vide
rũt eũ iam mortuũ: non frege
rũt eius crura· Sed unus mi=
litũ lancea latus eius aperuit·
et cõtinuo exiuit ſanguis et a=
qua· Et qui vidit teſtimoniũ
ꝑhibuit· ⁊ verũ eſt teſtimoniũ
eius· Et ille ſcit qꝛ vera dicit·
ut et vos credatis· Facta ſunt
enĩ hec· ut ſcriptura impleret̃·
Os non cõminuetis ex eo· Et
iterũ alia ſcriptura dicit· Vi=
debũt in quẽ tranſfixerũt· Hic
legatur in modum euãgelij·
Poſt hec autẽ rogauit pyla=
tum ioſeph ab arymathia eo
ꝙ eſſet diſcipulus iheſu: occul
tus aũt ꝓpter metũ iudeorꝝ: ut
tolleret corpus iheſu· et ꝑmi=
ſit pilatus· Venit ergo ⁊ tulit
corpus iheſu· Venit autẽ ⁊ ni=
codemus qui venerat ad ihe=
ſum nocte· primũ ferẽs mixtu=
ram mirre ⁊ aloes q̃ſi libras
centũ· Acceperũt ergo corpus
iheſu· ⁊ ligauerũt illd̃ lintheis
cũ aromatibus· ſicut mos eſt
iudeis ſepelire· Erat aũt in lo=
co vbi crucifixus eſt ortus· ⁊ in
orto monumentũ nouum· in
quo nõdũ quiſq̃ȝ poſitus fue=
rat. Ibi ergo ꝓpter paraſceuẽ
iudeorꝝ· qꝛ iuxta erat monumẽ
tum poſuerũt iheſum· ꝑfecta
autẽ paſſione veniens ſacer=
dos in dexterã partem eccleſie
et ſtans ante altare dicat haſ
orationes ꝑ varijs neceſſita=
tibȝ ꝓnũciante diacono ꝑ ſin
gulas orationes. Flectamus
genua. Leuate. Niſi ꝓ iudeis
tantũ nõ flectãtur genua· nec
reſpondeatur Amen. Oratio
Oremus dilectiſſimi no=
bis ꝓ eccleſia ſancta dei·
ut eã deus ⁊ dñs noſter pacifi
care ⁊ cuſtodire dignetur toto
orbe terrarũ· ſubijciẽs ei prin=
cipatus ⁊ poteſtates· detqȝ nob̃
quietã ⁊ trãquillã vitã degen
tibȝ glorificare deũ patrẽ om=
nipotentẽ· Oremꝰ· Flecta· ge·

Op̄s ſempiterne deus qui
gloriā tuā oībz in xp̄o
gentibz reuelaſti·cuſtodi opa
miſericordie tue·ut eccleſia to
to orbe diffuſa ſtabili fide ī cō
feſſione tui noīs pſeueret: Le
uate. P eundem dñm noſtrū·
Orem⁹ et p beatiſſimo pa
pa nr̄o·ut deus ⁊ dñs nr̄
q̄ elegit eū ī ordinē ep̄atus ſal
uū atqz incolumem cuſtodiat
ecc̄ie tue ſancte ad regendū po
pulū ſanctū dei: Oremus Fle
Op̄s ſempi= ctamus ge.
terne deus· cui⁹ iudicio
vniuerſa fundant̄· reſpice ppi
cius ad p̄ces nr̄as·⁊ electū no
bis antiſtitē tua pietate cōſer
ua·ut xp̄iana plebs q̄ tali gu
bernat̄ auctore ſub tāto pōti
fice credulitatiſ ſue meritis au
geatur. Leuate. Per eūdem·
Oremus et p omnibz ep̄is
p̄ſbiteris diaconibz ſub
dyaconibz acolitis exorciſtis
lectoribz oſtiarijs cōfeſſoribz
virginibz viduis·⁊ p oīni po=
pulo ſancto dei. Orem⁹. Fle=
Op̄s ſempiter ctamus ge.
ne deus cui⁹ ſpū totū cor
pus ecc̄ie ſanctificat̄ ⁊ regit̄·ex
audi nos p vniuerſis ordini=
bus ſupplicātes·ut grē tue mu
nere ab omnibz tibi gradibz
fideliter ſeruiat̄: Leuate. Per
Orem⁹ et p xp̄ia eūdē do.
niſſimo imperatore nr̄o
ut deus et dñs nr̄ ſubditas illi
faciat oīnes barbaras natio
nes ad noſtrā ppetuā pacem.
Oremus· Flectamus genua.
Op̄s ſempiterne de⁹·in cu=
ius manu ſūt omniū po
teſtates ⁊ omniū iura regnoꝝ
reſpice ad xp̄ianū benign⁹ im
periū·ut gentes que in ſua feri
tate cōfidūt·potentie tue dexte=
ra cōprimātur. Leuate. Per
Orem⁹ et p ca eūdē dñm
thecuminis nr̄is ut deus
et dñs noſter adaperiat aureſ
p̄cordioꝝ ipoꝝ·ianuāqz miſe
ricordie ſue·ut p lauacrū rege
neratōnis accepta remiſſione
omniū peccatoꝝ ⁊ ipi digni in
ueniātur in xp̄o ihū dño nr̄o
Oremus. Flectamus genua.
Op̄s ſempiterne deus qui
eccleſiā tuā noua ſemp
prole fecūdas·auge fidē et in
tellectū cathecuminis nr̄is· ut
renati fonte baptiſmatis ad=
optionis tue filijs aggregent̄
Oremus Leuate. P eun·
dilectiſſimi nobiſ deū pa
trē omnipotentē· ut cūctis mū
dū purget erroribus·morbos
auferat·famē depellat·aperiat
carceres·vincula diſſoluat·pe
regrinātibz reditū· infirmāti
bus ſanitatē· nauigātibz por
tū ſalutis indulgeat. Orem⁹
Op̄s ſempi= Flectam⁹ ge.
terne deus· meſtoꝝ cōſo=

latio·laborantiū fortitudo· p=
ueniāt ad te p̄ces de quacūq;
tribulatione clamātiū·ut oēs
ſibi in neceſſitatibꝫ ſuis miſe
ricordiā tuā gaudeāt affuiſſe
Leuate. P eūdem dn̄m.
Oremus et pro hereticis ⁊
ſciſmaticis·ut de⁹ ⁊ dn̄s
nr̄ eruat nos ab erroribꝫ vni
uerſis ⁊ ad ſanctā matrē eccle
ſiā catholicā atq; apoſtolicā
reuocare dignet̄. Orem⁹·Fle=
Op̄s ſem= ctamus genua
piterne deus qui ſaluas
oēs et neminē vis perire: reſpi
ce ad aīas dyabolica fraude de
ceptas·ut omni heretica pra=
uitate depoſita errantiū corda
reſipiſcant·⁊ ad veritatis tue
redeāt vnitatē. Leuate. P eū.
Oremus et ꝓ pfidis iudeis
ut deus ⁊ dn̄s noſter au=
ferat velamen de cordibꝫ eoꝝ
ut et ip̄i agnoſcāt iheſū xp̄m
dn̄m noſtrū. Oremus
Op̄s ſempiterne deus· qui
etiā iudaicā pfidiā a tua mi=
ſericordia nō repellis: exaudi
p̄ces noſtras quas ꝓ illius po
puli obcecatione deferim⁹: ut
agnita veritatis tue luce que
xp̄s eſt a ſuis tenebris eruant̄
Oremus ⁊ pro pa= P eū.
ganis ut deus op̄s aufe
rat iniquitatē a cordibꝫ eorū
ut relictis ydolis ſuis cōuertā=
tur ad deū viuū ⁊ verū et vni=

cū filiū eius iheſū xp̄m deū et
dn̄m noſtrū. cū quo viuit ⁊ re
gnat deus ī vnitate ſp̄ūs ſan=
cti. P oīa ſecula ſeculoꝝ amē.
Oremus. Flectamus genua.
Op̄s ſempiterne deus: qui
nō vis mortē pc̄cōris ſed
vitā ſemp inquiris. ſuſcipe ꝓpi
cius orationē noſtrā. et libera
eos ab ydoloꝝ cultura et ag=
grega eos eccle tue ſancte ad
laudē et gloriā noīs tui. Le=
uate. Per dn̄m. Poſt oratio
nes p̄paratur crux ante alta=
re interpoſito ſpacio iter ip̄az
et altare ſuſtentata hinc ⁊ inde
a duobꝫ p̄ſbiteris ſeu acolitis
Popule meus quid feci tibi
aut in quo cōtriſtaui te re=
ſponde michi qꝛ eduxi te de terra e=
gipti paraſti crucē ſaluatori tuo.
Agyos othe= pueri duo cātēt
os. Agyos yſchyros. Agyos atha
natos eleyſon ymas. chorus cā
tet cū omnibꝫ. Sanctus deus
Sanctus fortis. Sāctus ⁊ immor
talis miſerere nobis deinde ſacer
Quia eduxi te dos cantet.
ꝑ deſertū quadraginta ānis
⁊ māna cibaui te ⁊ introduxi te in
terrā ſatis optimā paraſti crucem
ſaluatori tuo. deinde duo pueri
Agyos. chorus Sāctus deinde
Quid ultra ſacerdos cātet
facere debui tibi et non feci
ego quidē plantaui te vineā meā
fructu decoraui et tu facta es michi

nimis amara aceto ſiāqȝ ſiti meā
potaſti ⁊ lācea latus pforaſti ſalua
tori tuo. pueri cātent Agyos.
chorus Sāctus. Denudando
crucē duo pſbiteri erigant tri
Ecce lignū cru bus viribȝ.
cis ī quo ſalus mūdi pepen=
dit venite adoremus· ps. Beati
immaculati. p totū vſqȝ ad fi=
nē. Salutante igiť clero crucē
hec anti· ⁊ vſus q̄ ſequūť cā·
Cum fabricator mūdi mortiſ
ſupliciū pateretur in cruce
clamās voce magna tradidit ſpi=
ritū ⁊ ecce velū tēpli diuiſū eſt mo=
numēta apta ſunt terremotus eni
fact⁹ ē magn⁹ qꝛ mortē filij dei cla=
mauit mūdus ſe ſuſtinere nō poſſe
apto ergo lācea militis latere cru
cifixi dn̄i exiuit ſanguis ⁊ aqua in
redemptionē ſalutis noſtre Anti·
O admirabile p̄ciū cuiuſ pondere
captiuitas redempta eſt mūdi tar
tharea rōfracta ſunt clauſtra infer
ni aperta eſt nobis ianua regni.
Duo pueri ſtantes ante crucē
Crux fide= cātant hymnū.
lis inter om̄es arbor vna no
bilis nulla ſilua talē pfert fronde
flore germine. Dulce lignū dulces
clauos dulce pōdus ſuſtinet. Crux
Pange lingua glorioſi p̄liū cer=
taminis ⁊ ſup crucis tropheo dic
triūphū nobilē qualiter redēptor
orbis immolatus vicerit. Dulce.
De parentis prothplaſti fraude
factor cōdolens quādo pomi noxia
lis morſu in mortē corruit ipſe lin=
gnū tūc notauit dāna ligni ut ſol
ueret· Crux Hoc opus noſtre ſa
lutis ordo depopoſcerat mltiformis
pditoris ars ut artē falleret ⁊ me=
delā ferret inde hoſtis unde leſerat·
Dulce. Quando venit ergo ſacri
plenitudo tēporis miſſus eſt ab ar=
ce patris natus orbis ꝯditor atqȝ
ventre virginali caro factus pro=
dijt. Crux fi Luſtra ſex qui iam
pacta tēpus implēs corporis ſe vo=
lente natus ad hoc paſſioni dedi=
tus agnus in cruce leuatur immo
landus ſtipite. Sola digna tu fu
iſti ferre p̄ciū ſeculi atqȝ portū p̄pa
rare nauta mūdi naufrago quē
ſacer cruor punxit fuſus agni cor=
pore. Gloria eterno patri ꝑ ſalu=
te poſita glīa vnico ei⁹ qui creauit
oīa ſpiritui quoqȝ ſancto in ſem=
piterna ſecula· Amen Salutata
vero cruce et repoſita in loco
ſuo pſbiteri duo priores ve=
niāt in ſacrariū vbi poſitū fu
erit corp⁹ dn̄i qd̄ pridie remā
ſit ponētes illd̄ in pathenā· et
deferūt ſuper altare denudatū
cantādo cōmunionē. Hoc cor=
pus. Finita aūt cōmunione in
cipiat ſacerdos. In ſpū hūilita
tis ⁊ aīo. Hoc pfecto inclinet ſe
ante altare· ⁊ iterū erigēs ſe di
cat ſubmiſſe ſacerdos. Oremꝰ
p̄ceptis ſalutaribȝ moniti· Pater
noſter· Sed libera. Libera nos
q̄s dn̄e Per oīa ſecl'a ſecl'orū amē·

Cū vero dixerint amē·tūc mit
tat terciā partē hoſtie ſacre in
calicē nichil dicēs·nec dicat fi=
at hec cōmixtio·nec ↄſecratur
vinū per partem hoſtie miſſe·
Pax dn̄i nō dicitur· q2 nō ſe=
quuntur oſcula circūſtantiū·
Et cōmunicat ſacerdos om̄es
qui volūt cū ſilentio. Et poſt
cōmunionē veſperam dicat
vnuſquiſq3 priuatim et exple
ta ſunt ſic omnia. ¶ Ordo in
ſabbato ſacratiſſimo paſche
Pontifex ſiue ſacerdos faciēs
ſup ignē benedictū crucē cum
humili voce·ita ut a circūſtā=
tibus poſſit audiri ſcola pri=
mitus cantante ſeptem pſal=
mos penitētie. Sequūtur ora=
tiones. Dn̄s vobiſcū·Et cū ſpi·
Dñe ſancte pater op̄s eter
ne deus in noīe tuo ⁊ filij
tui dn̄i nr̄i iheſu xp̄i ⁊ ſpiritus
ſancti benedicimus hūc ignē·
et eum cū cera et omnibȝ eius
alimonijs ſanctificamus ⁊ ſi=
gno crucis ✠ xp̄i iheſu filij
tui et altiſſimi ſignamus· ut
intus uel foris accenſus: non
qđ nocet incendat·ſed oīa ad
uſus hominum neceſſaria ca
lefaciat ſiue illuminet· et que
ex hac igne fuerint ↄflata uel
calefacta ſint benedicta ⁊ om̄i
humane ſaluti vtilia·ut nō cū
nadab ⁊ abyud ignē tibi offe
rentibȝ alienū incendamur·

ſed cū aaron pontifice et filijs
eius eleazaro ⁊ ythamaro ho
ſtias tibi pacificas offerentes
ſancti ſpūs igne vicia noſtra
vre·cordaq3 luce ſcientie illu=
mina ⁊ aīas nr̄as fidei calore
clarifica. P eundem. Alia
Deus mūdi ↄditor· lumis
auctor·ſiderū fabricator
deus·qui iacentē mundū in te=
nebris luce pſpicua retexiſti de
us per quē ineffabili potentia
oīm claritas ſūpſit exordiū·te
in tuis operibȝ innocētibȝ in
hac ſacratiſſima noctis vigi=
lia de tuis donis ſuppliciter tue
offerimus maieſtati·nō adipe
carnis pollutū·nō ꝓphana vn
ctione viciorū viciatū·nō ſacri
lego igne cōtractū:ſed cera at
q3 ſtupa cōſtructū·in tui noīs
honore ſuccenſum obſequio
religioſe deuotionis offerim⁹
Deus qui Alia Qui viuit
filiū tuū angularē ſcili=
cet lapidem caritatis tue fideli
bus tuis ignē ↄtuliſti ꝓductū
ex ſilice noſtris ꝓfuturū vſi=
bus·nouū hūc ignē ſan✠cti
fica ⁊ cōcede nobis ita ꝑ hec fe
ſta paſchalia celeſtibus deſide=
rijs inflamari· ut ad perpetue
claritatis puris mētibȝ valea
mus feſta ꝑtingere. P· Alia
Dñe ſancte pater omnipo
tens eterne deus benedicē
tibȝ hūc ignē nobꝭ in noīe tuo.

Ut ignē iſtū bene✝dicere digneris
Ut ignē iſtū bene✝dicē et ↄſecrare digneris
Ut ignē iſtū bn̄✝dicē ⁊ ↄſecrare ⁊ ſctificaē digneris

et vnigeniti filij tui dei· ac dñi
noſtri iheſu xp̄i et ſpũs ſancti
cooperari dignare. Et adiu=
ua nos cõtra ignea tela inimi
ci· ⁊ illuſtra gratia celeſti. Qui
viuis ⁊ regnas cũ eodẽ vnige
nito et ſpiritu ſancto deus. P
oĩa ſecula ſeculoꝝ Amẽ. Alia
Veniat qs̃ oĩps deus ſup
hoc incenſum larga tue
benedictionis infuſio· et hunc
nocturnũ ſplendorẽ inuiſibi=
lis regenerator attende· ut nõ
ſolũ ſacrificiũ qd̃ hac nocte li
tatum ẽ archana luminis tui
ãmixtione refulgeat· ſꝫ ĩ quo
cũqꝫ loco ex hui⁹ aliquid ſan
ctificationis miſterio fuerit de
portatum expulſa dyabolice
fraudis nequicia. virtus tue
maieſtatis aſſiſtat. P Finita
ignis benedictõne incipiat cã
tor hymnũ.
Inuentor rutili dux
bone luminis qui certis vicibꝫ tẽ=
pora diuidis Merſo ſole chaos in
gruit horridũ lumẽ redde tuis xp̄e
fidelibꝫ. Quãuis innumero ſyde
re regia lunariqꝫ polum lampade
pinxeris incurſu ſilicis lumĩa noſ
tamen mõſtrans ſaxigeno ſemine
querere. Ne neſciret homo ſpem
ſibi luminis in xp̄i ſolido corꝑe cõ
ditam qui dici ſtabilem ſe voluit
petrã noſtris igniculis vnde genuſ
venit. Ores digna deus quã tibi
roſcide noctis principio grex tuus
offerat lucẽ quã tribuis nil precio
ſius luce qua reliqua ꝑmia cerni=
mus· Finitis his vſqꝫ ad eccle
ſiam verſibꝫ cereus magnuſ
qui benedicendus eſt ponit̃ in
candelabro ante altare in me
dio eccleſie cõgregato hinc et
inde omni clero ſeu populo.
Deinde veniens ſacerdos fa=
cit crucẽ in eo ⁊ illuminat illũ
de nouo igne ⁊ humiliter incli
natus legat benedicẽs ſup ce
reũ quaſi in modũ legentis.
Exultet iam angelica turba
celoꝝ exultent diuina miſte
ria ⁊ pro tanti regis victoria tuba
inſonet ſalutaris· Gaudeat ſe tel
lus tantis irradiatã fulgoribus ⁊
eterni regis ſplendore illuſtratam
totius orbis ſe ſentiat amiſiſſe ca
liginem. Letetur et mater eccle=
ſia tanti luminis adornata fulgo
ribꝫ et magnis populoꝝ vocibus
hec aula reſultet. Quapꝑter aſtã
tes vos fratres cariſſimi ad tã mi
ram ſancti huius luminis clarita
tem una mecũ queſo dei omnipotẽ
tis miſericordiã inuocate ut q̂ me
nõ meis meritis intra leuitarum
numerũ dignatus eſt aggregare
lumĩs ſui gratiã infundendo cerei
hui⁹ laudẽ implere ꝑcipiat· Ihe=
ſus xp̄s dñs noſter qui cum patre
viuit et regnat in vnitate ſpiritus
ſancti· Per omnia ſecula ſeculoꝝ
Amẽ· Dñs vobiſcũ· Et cũ ſpũ tuo
Surſum corda· Habem⁹ ad domi
nũ· Gratias agamuſ domino deo

noſtro. Dignum et iuſtum eſt·
VEre dignũ et iuſtũ eſt· Inui
ſibilem deũ omnipotentē pa
trem filiũqꝫ eius unigenitũ dñm
noſtrũ iheſum xp̄m toto cordis ac
mentis affectu ⁊ vocis miſterio ꝑ=
ſonare. Qui pro nobis eterno pa=
tri ade debitũ ſoluit ⁊ veteris piacu
li cautionē pio amore deterſit. Hec
ſũt eñi feſta paſcalia in quibꝫ ver⁹
ille agnus occiditur eiuſqꝫ ſangui
ne poſtes cõſecrantur. Hec nox eſt
in qua primũ patres noſtros fili=
os iſrł eduxiſti de egipto quos po=
ſtea rubrũ mare ſicco veſtigio trã
ſire feciſti. Hec igitur nox eſt q̃ pec=
catorꝫ tenebras colũne illumīatio
ne purgauit. Hec nox eſt in qua de
ſtructis vinculis mortis xp̄us ab
inferis victor aſcendit. Nichil eñi
nobis naſci profuit niſi redimi ꝓ=
fuiſſet. O mira circa nos tue pie=
tatis dignatio. O ineffabilis dile
ctio caritatiſ ut ſeruũ redimeres fi
liũ tradidiſti. O vere beata nox q̃
ſola meruit ſcire tempus ⁊ horã in
qua xp̄us ab inferis reſurrexit·
Hec nox eſt de qua ſcriptum eſt. Et
nox ut dies illuminabitur ⁊ nox il
luminatio mea in delicijs meis.
Huius igitur ſanctificatio noctis
fugat ſcelera culpas lauat et red=
dit innocentiã lapſis ⁊ meſtis leti
ciã fugat odia concordiã parat et
curuat imperia Hic imponat in
cenſum in modũ crucis. In
huius igitur noctis gratia ſuſcipe
ſancte pater incenſi huius ſacrifi=
cium veſpertinũ qđ tibi in hac ce=
rei oblatione ſolēni ꝑ miniſtrorũ
manus de operibꝫ apũ ſacroſancta
reddit eccleſia. Sed iam colũne hu
ius p̄conia nomis quã in honorē
dei rutilans ignis accendit. Hic
accendat cereũ Qui licet diui=
ſus in p̄tes mutuatim tamē lumi=
nis detrimenta non nouit. Alitur
enim liquentibꝫ ceris quã in ſub=
ſtantiam p̄cioſe huius lampadis
apes mater eduxit. O vere beata
nox que expoliauit egiptios dita=
uit hebreos. Nox in qua terrenis
celeſtia humanis diuina iũgũtur
Oramus ergo te dñe ut cereus iſte
in honorem nomis tui cõſecratus
ad noctis huius caliginē deſtruen
dam indeficiens ꝑſeueret· Atqꝫ in
odorem ſuauitatis accenſus ſuper=
nis luminaribus miſceatur· Fla=
mas eius lucifer matutinus inue
niat· Ille inquã lucifer qui neſcit
occaſum· Ille qui regreſſus ab in
feris hũano generi ſerenus illuxit
Precamur ergo te dñe ut nos fa=
mulos tuos omnē clerũ et deuotiſ
ſimũ populũ una cũ beatiſſimo pa
pa noſtro N· ⁊ antiſtite noſtro N
et glorioſiſſimo imperatore noſtro
N· quiete temporꝫ conceſſa in hijs
paſchalibꝫ gaudijs cõſeruare di=
gneris· Per dñm noſtrũ iheſum
xp̄m filiũ tuũ qui tecũ viuit et re=
gnat deus. Per omnia ſecula ſecu
lorum Amen.

Cereo benedicto ilico illumi-
nātur ab eodē igne in duobꝫ
candelabris alij duo cerei ſta-
turā hoīs habentes. Et de ip̄o
nouo et benedicto igne accen-
dūt per omnes domos ignem
qꝛ oīs ignis anterioꝛ qui tūc
ardebat extinguit̄ ⁊ de nouo re
accendit̄. Antea vero q̄ꝫ legā-
tur lectiones· accipiūt duo no
tarij ſupraſcriptos cereos ac
cenſos. Et tenent illos: unus
in dextro coꝛnu altaris· ⁊ alter
in ſiniſtro vſqꝫ ad fontes. De
inde lectoꝛ in ambonem aſcen
dens legat nō ꝓnūciās Lectio
libri geneſiſ· ſed plane incipit
In principio creauit deus ce.
et ad oēs lectiones ſilr̄ ſaluta
cio nō ꝓnūciatur. Geñ· j·

In principio creauit deus celū
et terrā· Terra autē erat ina-
nis ⁊ vacua· ⁊ tenebre erāt ſu
per faciē abyſſi· ⁊ ſpūs dn̄i fere
bat̄ ſup aquas. Dixitqꝫ deus
Fiat lux. Et facta eſt lux· Et vi
dit deus lucē ꝙ eſſet bona· ⁊ di
uiſit lucem a tenebris· appella
uitqꝫ lucē diē· et tenebras no-
ctem. Factūqꝫ eſt veſpe et ma-
ne dies vnus. Dixit quoqꝫ de-
us. Fiat firmamētū in medio
aquarū: ⁊ diuidat aquas ab
aquis. Et fecit deus firmamē-
tū: diuiſitqꝫ aquas q̄ erāt ſub
firmamēto: ab his q̄ erant ſu
per firmamentū. Et factū eſt
ita. Vocauitqꝫ deus firmamē
tū celū: et factū eſt veſpe ⁊ ma
ne dies ſecundus. Dixit vero
deus. Cōgregentur aque que
ſub celo ſunt in locum vnū: et
appareat arida· Et vocauit de
us aridam terrā: cōgregatio-
neſqꝫ aquarū appellauit ma-
ria. Et vidit deus ꝙ eſſet bonū
et ait. Germinet terra herbā
virentē ⁊ facientē ſemen· et li-
gnū pomiferū faciens fructū
iuxta genus ſuū: cuius ſemen
in ſemetip̄o ſit ſup terram. Et
factū eſt ita. Et protulit terra
herbā virentē ⁊ ferentē ſemen
iuxta genus ſuū: lignūqꝫ faci-
ens fructū: et habentē vnūqd̄
qꝫ ſementē ſcd̄m ſpeciē ſuā· Et
vidit deꝰ ꝙ eſſet bonū: et factū
eſt veſpe et mane dies tercius
Dixit autē deus. Fiant lumina
ria in firmamēto celi: et diui-
dant diem et noctē. Et ſint in
ſigna et tēpoꝛa et dies ⁊ ān̄os
ut luceant in firmamēto celi:
et illuminent terrā. Et factū
eſt ita. Fecitqꝫ deus duo lumia
ria magna: luminare maius
ut p̄eſſet diei: et luminare mi-
nus ut p̄eſſet nocti· et ſtellas.
Et poſuit eos in firmamento
celi· ut lucerent ſup terram· et
p̄eſſent diei et nocti· et diuide-
rent lucē ac tenebras. Et vidit
deus ꝙ eſſet bonū. Et factū eſt
veſpere et mane dies quartus

Dixit etiam deus. Producant
aque reptile aīe viuētis· et vo
latile ſup terrā ſub firmamē=
to celi. Creauitqʒ deus cete grā
dia· ⁊ omnē animā viuentem
atqʒ motabilē quā ꝓduxerāt
aque in ſpecies ſuas· ⁊ oīe vo
latile ſecundū genus ſuū. Et
vidit deus ꝙ eſſet bonū· bene=
dixitqʒ eis dicēs. Creſcite ⁊ mul
tiplicamī ⁊ replete aquas ma
ris· aueſqʒ multiplicētur ſuper
terrā. Et factū eſt veſpere ⁊ ma
ne dies quintus. Dixit quoqʒ
deus. Producat terra animā
viuentē in genere ſuo· iumēta
et reptilia ⁊ beſtias terre· ſcđm
ſpecies ſuas. Et factū eſt ita.
Et fecit deus beſtias terre iuxta
ſpecies ſuas· ⁊ iumenta ⁊ oīe
reptile terre in genere ſuo. Et
vidit deus ꝙ eſſet bonū et ait.
Faciamus hominē ad imagi
nē et ſilitudinē noſtrā· ut pſit
piſcibꝫ maris ⁊ volatilibꝫ celi
et beſtijs vniuerſeqʒ terre om=
niqʒ reptili qđ mouetur. Crea
uitqʒ deus hominē ad imagi=
nē ⁊ ſimilitudinē ſuā· ad ima=
ginē dei creauit illū. Maſculū
et feminā creauit illos. Bene
dixitqʒ illiſ ⁊ ait· Creſcite ⁊ mul
tiplicamini ⁊ replete terram· et
ſubicite eā· ⁊ dn̄amini piſcibꝫ
maris ⁊ volatilibꝫ celi· et vni=
uerſis animātibꝫ que mouē=
tur ſup terrā. Dixit quoqʒ deꝰ
Ecce dedi vobis omnē herbā
afferentē ſemen ſuper terrā· et
vniuerſa ligna que habent in
ſemetipſis ſementem generis
ſui· ut ſint nobis in eſcā· et cū=
ctis animātibꝫ terre· omniqʒ
volucri celi ⁊ vniuerſis q̄ mo=
uentur in terra. et in quibꝫ eſt
aīa viuens· ut habeant ad ve
ſcendū. Et factū ē ita. Viditqʒ
deus cūcta que fecit· ⁊ erāt val
de bona. Et factū eſt veſpere et
mane dies ſextus. Igit̄ ꝑfecti
ſunt celi ⁊ terra· ⁊ omnis orna
tus eorū. Cōpleuitqʒ deus die
ſexto opus ſuū qđ fecerat· ⁊ re
quieuit die ſeptimo ab vni=
uerſo opere qđ patrarat.
Perlecta lectione ilico dicat ſa
cerdos· nō tantūmodo ad pri=
mā orationē· ſed ad oēs q ſe=
quunt̄ abſqʒ ſalutatōne Ore
mus· et dyaconus non dicat
Flectamus genua. Oratio
Deus qui mirabiliter crea
ſti hominē· ⁊ mirabiliuſ
redemiſti· da nobis qs̄ con=
tra oblectamēta pc̄ti mētis ra
tione reſiſtere· ut mereamur
ad gaudia eterna ꝑuenire P
Lectio ſine titulo· exodi· xiiij·
Factum eſt in vigilia ma
tutina· et ecce reſpiciens
dn̄s ſup caſtra egiptioꝝ ꝑ co=
lūnam ignis ⁊ nubis· interfe=
cit exercitū eoꝝ· ⁊ ſubuertit ro=
tas curruum· ferebāturqʒ in

profundū. Dixerūtqȝ egiptij.
Fugiamꝰ iſraelē· dn̄s enī pu=
gnat pro eis cōtra eos. Et ait
dn̄s ad moyſen. Extende ma=
nū ſup mare· ut reuertātur a=
que ad egiptios ſup currus ⁊
equites eoꝝ. Cūqȝ extendiſſet
moyſes manū cōtra mare· re
uerſūqȝ ē primo diluculo ad
priorē locū. Fugientibuſqȝ e=
giptijs occurrerūt aque· ⁊ in=
uoluit eos dn̄s medijs flucti=
bus. Reuerſeqȝ ſūt aque ⁊ co=
operuerūt currus ⁊ equites cū
cti exercitus pharaonis . qui
ſequētes ingreſſi fuerāt mare
nec unus quidem ſupfugit ex
eis. Filij autē iſrael pretexerūt ꝑ
mediū ſicci maris· et aque eis
erāt quaſi pro muro a dextris
et a ſiniſtris. Liberauit quoqȝ
dn̄s in die illa iſrl' de manu e=
giptioꝝ· et viderunt egiptios
mortuos ſuper litus maris· et
manū magnam quā exercue
rat dn̄s cōtra eos. Metuit po=
pulus dn̄m ⁊ crediderūt dn̄o·
et moyſi ſeruo eius. Tūc ceci=
nit moyſes et filij iſrl' carmen
hoc dn̄o et dixerūt. Tractus
Cantemus dn̄o glorioſe eni ho=
norificatus eſt equū ⁊ aſcenſorē ꝓ=
iecit in mare adiutor et ꝓtector fa=
ctus eſt michi in ſalutē ꝟ Hic deuſ
meus et honorabo eū deus patris
mei ⁊ exaltabo eū. ꝟ Dn̄s cōterēs
bella dn̄s nomen eſt illi. Oratio

Deus cuius antiqua mira
cula in p̄ſenti quoqȝ ſe=
culo coruſcare ſentimus· p̄ra
qm̄s· ut ſic priorē pp'lm ab egi
ptijs liberaſti· hoc ad ſalutem
gentiū ꝑ aquas baptiſmatis
opereris. Per. Lco yſaie· iiij·
Apprehendent ſeptē mulie
res virū vnū in die illa
dicētes. Panē noſtrū comede
mus· ⁊ veſtimētis noſtris ope=
riemur. Tantūmodo inuocetr̄
nomē tuū ſup nos. Aufer op
probriū noſtrum. In die illa
erit germen dn̄i in magnificē
tia ⁊ gloria· ⁊ fructꝰ terre ſub=
limis· et exultatio his qui ſal=
ui fuerint de iſrael. Et erit: oīs
qui relictus fuerit in ſyon ⁊ re
ſiduus in iheruſalē· ſanctus
vocabitur oīs qui ſcriptus ē
in vita in iheruſalē. Si ablue
rit dn̄s ſordes filiorū ſyon· et
ſanguinē in iheruſalē de me=
dio eiꝰ· in ſpiritu iudicij ⁊ ſpi=
ritu ardoris. Et creabit dn̄s
ſup omnē locū montis ſyon.
Et ubi inuocatus eſt nubē per
diem· ⁊ fumū ⁊ ſplendorē igniſ
flamātis in nocte. Sup oēm
enī gloriā ꝓtectio: et guberna=
culū erit in umbraculo diei ab
eſtu: ⁊ in ſecuritate et abſcon=
ſione a turbine et a pluuia·
Attende celū et loquar Tractus
et audiat terra ex ore meo. ꝟ Ex=
pectetur ſicut pluuia eloquiū meū

et deſcendant ſicut ros verba mea
quaſi imber ſuper gramina et ſicut
nix ſup fenũ quia nomẽ dñi inuo
cabo ꝟ Date magnificentiã deo
noſtro deus vera opa eius et omñes
vie eius iudicia ꝟ Deus fidelis
in quo non eſt iniquitas iuſtus et
ſanctus dominus. Oratio
DEus qui nos ad celebrã
dũ paſcale ſacramentũ
utriuſqȝ teſtamẽti paginiſ in=
ſtruiſ· da nobis intelligere mi
ſericordiã tuã· ut ex perceptõne
munerũ pſentiũ: firma ſit ex=
pectatio futuroꝝ. P dñ· lectio·
SCripſit moyſes cã= xxxi·
ticũ· ⁊ docuit filios iſrael·
pcepitqȝ dñs ioſue filio Nun
Et ait. Cõfortare et eſto robu=
ſtus. Tu enim introduces fili
os iſrael in terrã quã pollici=
tus ſum· et ego ero tecũ. Poſt
q̃ȝ ergo ſcripſit moyſes verba
legis huius in volumine atqȝ
cõpleuit· pcepitqȝ leuitis q̃ por
tabãt archã federis dñi dicẽs.
Tollite librũ iſtũ: et ponite il=
lũ in latere arce federis dñi· ut
ſit ibi contra te in teſtimoniũ.
Ego eni ſcio cõtentionẽ tuã et
ceruicẽ tuã duriſſimã. Adhuc
viuente me ⁊ ingrediẽte vobiſ
cũ ſemp cõtentioſe egiſtis cõ=
tra dñm· quãtomagiſ cũ mor
tuus fuero? Cõgregate ad me
omñes maiores natu p tribus
veſtras atqȝ doctores· ⁊ loquar
audiẽtibȝ eis ſermones iſtos·
et inuocabo cõtra eos celum ⁊
terrã. Noui enim q̃ poſt mor
tem meã inique agetis· et decli
nabitis cito de via quã prece
pi vobis· ⁊ occurrẽt vobis ma
la in extremo tpe quãdo feceri
tis malũ in cõſpectu dñi· ut ir=
ritetis eum p opera manuum
veſtraꝝ. Locutus eſt ergo moi
ſes audiẽte vniuerſo cetu fili=
orũ iſrahel verba carmĩs hu=
ius· et ad finẽ uſqȝ cõpleuit.
VInea facta eſt Tractus.
dilecto in cornu in loco vbe
ri ꝟ Et materiã circũdedi et circũ
fodi et plãtaui vineã ſorech ⁊ edi=
ficaui turrim in medio eiuſ ꝟ Et
torcular fodi i ea vinea eni dñi ſa
baoth domus iſrahel eſt. Oratõ
DEuſ qui eccleſiã tuã ſem
per gentiũ vocatõe mul
tiplicaſ· cõcede ꝓpiciuſ· ut quos
aqua baptiſmatis abluis: cõ
tinua ꝓtectõne tuearis. P do:
Ad proceſſionẽ cãtetur· Vidi
COncede Oratio aquã:
queſumus omñipotẽs de=
us· ut qui feſta paſcalia agi=
mus: celeſtibus deſiderijs accẽ
ſi fontem vite ſentiamꝰ· Ihe=
ſũ xpm dominũ noſtꝝ Tractꝰ
SIcut ceruus deſiderat ad fõ=
tes aquarũ ita deſiderat ani
ma mea ad te deus ꝟ Sitiuit aĩa
mea ad deũ fontẽ viuũ quãdo ve=
niam et apparebo ante faciem dei

v̄ Fuerunt michi lacrime mee pa
nes die ac nocte dū dicitur michi
ꝑ ſingulos dies ubi eſt deus tuus.
Om̄ps ſempiterne de⁹ Orō
reſpice ꝓpicius ad deuo=
tionē ꝑpl'i tui renaſcentis· qui
ſicut ceruus aquarum expetit
fontē· et cōcede ꝓpicius· ut fidei
ipſius ſiti baptiſmatis miſte=
rio animā corpuſqꝫ ſanctifi=
cet. P dūm. Interī dū lectō
nes ꝓnūciantur· tunc p̄ſbiter
cathezizet infantes et qui ſunt
baptiſandi ꝑparet eos ad ba
ptiſandū. Expletis autē lectio
nibꝫ ⁊ canticis ꝓcedūt ad be=
nedicendū fontem criſma ⁊ ce
reum ante portātes et iſtā leta
niam pronūciantes.
Kyrieleyſon· Xp̄eleyſon.
Criſte audi nos.
Sancta maria ora ꝓ nob
Sancte michael ora ꝓ no.
Sancte gabriel ora ꝓ nob
Sancte raphael ora ꝓ no.
Om̄es ſcē āgeli ⁊ archāgeli· or·
Sancte petre ora ꝓ nob
Sancte paule ora ꝓ nob
Sancte andrea ora ꝓ nob
Omnes ſancti apoſtoli ⁊ euā
geliſte· orate pro nobis
Sancte ſtephane ora ꝓ no.
Sancte laurenti ora ꝓ no·
Sancte adalberte ora ꝓ no·
Om̄es ſancti martires orate ꝓ·
Sancte ſilueſter ora ꝓ no·
Sancte martine ora ꝓ no·

Sancte nicolae ora ꝓ nob
Om̄es ſancti cōfeſſores orate·
Sancta felicitas ora ꝓ no·
Sancta agatha ora ꝓ no·
Sc̄a maria magdalena ora
Om̄es ſcē v̄gines ⁊ vidue orate
Omnes ſancti orate ꝓ no·
Propicius eſto parce no· dō·
Propici⁹ eſto libera nos dō·
Ab omni malo libe· nos do·
Per crucē ⁊ paſſionē tuā l· n·
Per glorioſam reſurrectionē
tuam. libera nos dn̄e.
Per āmirabilem aſcenſionē
tuā li· nos dō· Per aduentū
ſpūs ſancti paracliti li· n· dō·
In die iudicij libera n· dn̄e·
Peccatores te ro· audi nos·
Ut pacē ⁊ cōcordiā nobis do=
nes te roga· audi nos· Ut ec=
cleſiā tuā regere ⁊ defendere di=
gneris· Tribꝫ vicibꝫ repetat·
Ut fontē iſtū benedicere ⁊ cō=
ſecrare digneris te roga· au·
Ut renatis fonte baptiſma=
tis gratiā ſpūs ſancti paracli
ti infundere digneris te roga·
Ut nos exaudire digneris te·
Fili dei te rogam⁹ audi nos
Hijs cōpletis accedat p̄ſbiter
ad fontem dicens. Dn̄e apud
te ē fons vite Et in lumīe tuo vide
bimus lumē· Dn̄s vobiſcū· Et cū
ſpiritu tuo· Oremus
Om̄ps ſempiterne de⁹ adeſto
magne pietatis tue mi=
ſterijs· adeſto ſacramētis ⁊ ad

creandos nouos pplos quos
tibi fons baptiſimi pturit· ſpi
ritũ adoptionis emitte·ut qđ
hũilitatis nr̃e gerendũ eſt mi=
ſterio tue virtutis impleat̃ effe
ctu. P dñm nr̃m iheſũ xp̃m fi
liũ tuũ q̃ viuit ⁊ regnat in vni
tate ſpũs ſancti deus. Per oĩa
ſecula ſeculoꝝ Amẽ· Dñs vobiſcũ
Et cũ ſpũ tuo. Surſũ corda. Habe
mus ad dñm. Gratias agamus
dño deo noſtro. Dignũ ⁊ iuſtũ eſt.

Vere dignũ et Prefatio
iuſtũ eſt equũ ⁊ ſalutare·
Nos tibi ſemp et vbiq₃ grãs
agere dñe ſancte pater omipo
tens eterne deus. Qui inuiſibi
li potentia ſacramẽtoꝝ tuorũ
mirabiliter operaris effectũ· et
licet nos tantis miſterijs exe=
quẽdi ſimus indigni·tu tamẽ
gratie tue dona nõ deſerẽs etiã
ad nr̃as p̃ces aures tue pieta
tis inclina· Deus cui⁹ ſpũs ſu
per aquas inter ip̃a mũdi pri
mordia ferebat̃·ut iã tũc vir=
tutẽ ſanctificationis aquarũ
natura ↄciperet. Deus qui no
centis mũdi crimina p aquaſ
abluẽs regenerationis ſpeciẽ
in ip̃a diluuij effuſione ſigna
ſti·ut vnius euſdem elementi
miſterio·et finis eſſet vicijs et
origo virtutib₃. Reſpice dñe
in faciẽ eccleſie tue ⁊ mltiplica
in ea regeneratõnes tuas qui
gratie tue affluentis impetu le
tificas ciuitatem tuã· fonteq₃
baptiſmatis aperis·toto orbi
terrarũ gentibus innouãdis
ut tue maieſtatis imperio ſu=
mat vnigeniti tui gratiam de
ſpũ ſancto. Hic aquã manu
tangat in modum crucis.

Qui hãc aquã regenerãdis
hoĩb₃ p̃paratã archana ſui
luminis ãmixtione fecũdet· ut
ſanctificatione cõcepta ab im
maculato diuini fontis vtero
in nouã renata creaturã pge
nies celeſtis emergat. Et quoſ
aut ſexus ĩ corpe aut etas di=
ſcernit in tpe·oẽs in vnã pa=
riat gr̃a mater infantiã. Pro
cul ergo iubente te dñe· oĩs ſpi
ritus immũdus abſcedat pro
cul tota neq̃cia dyabolice frau
dis abſiſtat·nichil hic loci ha
beat contrarie v̓tutis ãmixtio·
nõ inſidiando circũuolet·non
latendo ſubripiat·nõ inficien
do corrũpat. Sil'r aquã ma=
nu tangat faciens crucem.

Sit hec ſancta et innocẽs cre
atura libera ab oĩ impugna=
toris incurſu·et totius nequi=
cie purgata diſceſſu. Sit fonſ
viuus·aqua regenerans·vn=
da purificans. Ut oẽs hoc la
uacro ſalutifero diluendi ope
rãte in eis ſpũ ſancto perfecte
purgationis gratiã cõſequã=
tur. Unde bene ✠ dico te crea
tura aque p ✠ deũ viuũ· p ✠

deum verū· per ✠ deū ſanctū·
qui te in principio ſeparauit
ab arida·cuiꝰ ſup te ſpūs fe=
rebat̄· qui te de paradiſo ema
nare iuſſit Hic aquā diuidat
manu in quatuor partes hoc
Et in quatuor flumi modo:
nibꝫ totā terrā rigare p̄cepit·
qui te in deſerto amarā ſuaui
tate inclitā fecit eſſe potabilē·⁊
ſitienti p̄plo de petra produxit.
Benedico te p ihm̄ xp̄m filiū
eiꝰ unicū dn̄m nr̄m· q̄ te ī cha
na galilee ſigno ammirabili
ſue potētie cōuertit in vinū·qui
pedibꝫ ſup te ambulauit· et a
iohāne in iordane in te bapti
ſatus eſt· q̄ te vna cū ſanguīe
de latere ſuo p̄duxit·⁊ diſcipu=
lis ſuis iuſſit ut credentes ba=
ptiſarent̄ in te dicēs·ite docete
oēs gentes· baptiſantes eos
In noīe p̄ris et filij ⁊ ſpiritus
ſancti. Hic muta vocē quaſi
Hec no= lectionē legens:
bis p̄cepta ſeruātibꝫ tu
deus oп̄s clemēs adeſto· tu be=
nignus aſpira·tu has ſimpli
ces aquas tuo ore benedicito·
ut p̄ter naturalē emūdationē
quā lauādis poſſunt adhibe=
re corporibꝫ·ſint etiā purificā=
dis mētibꝫ efficaces. Hic mit
tat cereum in fontē tribꝫ vi=
cibus tali modo dicens.
Deſcendat in hāc plenitudinē
fontis virtus ſpūs ſancti.

Hic ſufflet tribꝫ vicibꝫ ī aquā
Totāqꝫ huiꝰ aque dicēs.
ſubſtantiā regenerandi
fecūdet effectu. Hic oīm p̄ctoꝝ
macule deleant̄·hic natura ad
imaginē tuā cōdita et ad ho=
norē ſui reformata principij·
cūctis vetuſtatis ſqualoribꝫ
emūdetur. Ut oīs homo hoc
ſacramētū regenerationis in
greſſus viuere·innocentie no
ua infantia renaſcat̄. P dn̄m
Deinde funde de oleo in fontē
ī modū crucis manu p aquā
dicens. Fecūdetur ⁊ ſanctifi=
cetur fons iſte renaſcentibꝫ ex
eo in vitā eternā amen. Sic
et de ſancto criſmate fundens
in fontē dicat. Infuſio criſ
matis ſalutaris aque· in no=
mine patris ⁊ filij ⁊ ſpūs ſan=
cti·ut fiat fons ſalientis in vi
tā eternā amen. Sed anteqꝫ
oleo uel criſmate fecūdet̄ q̄ vo=
luerint hauriāt inde ⁊ circūſtā
tes aſpgant̄. Deinde interro=
gat ſ̄ſbiter patrinos a quibꝫ
ſuſcipiendus ē puer ita dicēs.
Abrenuntias ſathane? Sed
baptiſato uno puero incipia
tur letania trina·id eſt poſt in
uocationē ſancte marie· tres
angeli·tres apli·tres martires
tres cōfeſſores·tres virgines·
et cōſequētia letaniarū cōple=
antur uſqꝫ Agnus dei· Hinc
omnibꝫ finitis accenſis lumi

naribus cantor alta voce in-
cipiat Kyrieleyſon. Xpēeleyſon
Kyrieleyſon. Gloria in excelſis
deo. Et ſic ingrediātur ad miſ
ſam cū Gloria in excel. et pul-
ſantibus campanis omnibꝫ
Deus qui hāc ſa- Orō
cratiſſimā noctē glā do-
minice reſurrectōnis illuſtraſ
cōſerua innoua familie tue ꝓ
genie adoptōis ſpiritū quē de
diſti. ut corpe et mēte renoua-
ti purā tibi exhibeant ſeruitu-
tem. Per unitatē eiuſdē. Ad co
Fratres. Si loceñſes. iij
cōſurrexiſtis cū xpo que
ſurſū ſūt querite ubi eſt xpus
in dextera dei ſedens. Que ſur-
ſum ſunt ſapite. nō que ſuper
terrā. Mortui eni eſtis. et vita
veſtra abſcōdita eſt cū xpo in
deo. Cū eni xps apparuerit vi-
ta vrā. tūc ⁊ vos apparebitis
cū xpo in gloria. Gr. Confite-
mini dño qm̄ bonus qm̄ in ſeculū
miſericordia eius. Tractus
Laudate dñm omnes gētes et
collaudate eū oēs populi. ℣ Quo
niā cōfirmata eſt ſup nos miſeri-
cordia eius et ueritas dñi manet
ineternū. Ante euāgeliū non
portant luminaria in ipā no-
cte ſed tantūmodo incenſum.
Secundū matheum. xxviij.
Veſpere autē ſabbati que
lucescit in prima ſabba
ti venit maria magdalene. et

altera maria videre ſepulcrū.
Et ecce terre motus factus eſt
magnus. Angelus eni dñi de-
ſcendit de celo. ⁊ accedens reuol
uit lapidē ⁊ ſedebat ſup eum.
Erat eni aſpectus eiꝰ ſicut ful
gur. ⁊ veſtimentū eius ſic nix.
Pre timore autē eius exterriti
ſunt cuſtodes. ⁊ facti ſūt velut
mortui. Reſpondēs aūt ange
lus: dixit mulieribꝫ. Nolite ti-
mere vos. Scio eni ꝙ ihesum
qui crucifixus ē queritis. Nō
eſt hic. ſurrexit eni ſicut dixit:
Venite ⁊ videte locū: ubi poſi-
tus erat dñs. Et cito eūtes di-
cite diſcipulis eius et petro. qꝛ
ſurrexit. et ecce p̄cedet vos ī ga
lilea. Ibi eū videbitis ſicut di-
xit vobis. Poſt euāgelium
p̄ſbiter vertens ſe ad populū
dicit. Dñs vobiſcū Oremus.
Poſtea ſecretū ⁊ offertoriū nō
cantāt neqꝫ Agnus dei Nec cō
munionē. ſed miſſam p ordi-
nem. et pater nr̄ uſqꝫ Pax dñi
Et oſculū pacis inter ſe nō fa
ciant. Poſtqꝫ autē oēs cōmu-
nicauerint dicit orō ad cōmu
nionē. et dyaconus dicat Ite
miſſa eſt. ſecundū romanū or-
dinē. ſed uſus eccleſie nō vult
hoc ꝓpter veſpas. In hac no
cte de veſpertinali ſinaxi apud
romanos nichil agit. Apud
nos aūt unus de ſcola cui iuſ
ſum fuerit per antiphonā iſtā

incipit ad veſperas Alleluia.
et dū cōmunicauerint cantatᷓ
p veſpere pˢ iſte Laudate do=
minū oēs gentes cū Gl'a patri
et ſtatim iſta antipho· ſequitᷓ·
Veſpere autē ſabbati. Sup ma
gnificat vero non dicitᷓ v· ſed
ſtatim finito magnificat dici
tur orō Spiritū nobis dn̄e.
Alia ſi quis vult. Deus qui
renatis ex aqua. Secretum
Suſcipe qm̄s dn̄e et plebis
tue et tuoꝝ hoſtias rena
toꝝ· ut in cōfeſſione tui noīs ⁊
baptiſmate renati ſempiter=
nā beatitudinē ꝯſequātur. P
VEquū et ſaluta= p̄fatio
re. Te quidem dn̄e omni
tempore· ſed in hac potiſſimū
nocte glorioſius p̄dicare cum
paſcha noſtrū immolatus eſt
xp̄s. Ipe enī verus eſt agnuſ
q̄ abſtulit peccata mūdi. Qui
mortē noſtrā moriēdo deſtru=
xit et vitā reſurgendo repara=
uit. Infra Te igitur.
Cōmunicantes et noctem
ſacratiſſimā celebrātes
reſurrectionis dn̄i nr̄i ihū xp̄i
ſcdm̄ carnē· ſed et memoriam
Hanc igitur oblationē ſer=
uitutis noſtre ſed ⁊ cūcte fami
lie tue quā tibi offerimus pro
his quoqꝫ quoſ regenerare di
gnatus es ex aqua ⁊ ſpū ſan=
cto tribuēs eis remiſſionē om
niū peccatoꝝ. Qm̄s dn̄e.

Spiritū Poſt cōmunionē
nob̄ dn̄e tue caritatis infunde
ut quos ſacramētis paſchali
bus ſatiaſti· tua facias pieta
te cōcordes. P dn̄m. Alia
Deus qui renatis ex aqua et
ſpū ſancto celeſtis regni pan=
dis introitū· auge ſup famu=
los ⁊ famulas tuas grāꝫ quā
dediſti· ut ī illis bonis nō priuē
tur pmiſſis· ſed cūctis purgen
tur peccatis. P dn̄m. Cū calix
ſtat paratus dic Iube dn̄e be
nedicere. Veni inuiſibiliſ ſan
ctificator oṗs eterne deus ⁊ be=
ne ✠ dic hoc ſacrificiū nomi=
ni tuo p̄paratū· P xp̄m dn̄m
noſtrū amen·
Quid retribuā dn̄o p
omnibꝫ q̄ retribuit michi· Ca
licē ſalutaris accipiā et nomē
dn̄i inuocabo. Laudās inuo=
cabo dn̄m et ab inimicis meis
ſaluꝰ ero. Leua calicē ſurſū.
Suſcipe ſancta trinitas hāc
oblationē quā tibi offerimuſ
in memoriā venerāde paſſio=
nis reſurrectōis aſcēſioniſqꝫ
dn̄i nr̄i ihū xp̄i· Et in honorē
bt̄e ⁊ glo'ſe ſemp ṽginis dei ge
nitricis marie· ⁊ oīm ſanctoꝝ
tuoꝝ q̄ tibi placuerūt ab ini=
tio mūdi· ⁊ quoꝝ hodie feſtiui
tas celebratᷓ· ⁊ quoꝝ noīa ⁊ re=
liquie in hoc altari cōtinentᷓ·
ut illis pficiat ad honorē· no
bis aūt ad ſalutē· Et aīabus

omniũ fideliũ defunctoꝝ ad vi
tã ⁊ requiẽ ſempiternã. P eũ=
dẽ xp̃m dñm nr̃m. Ponendo
calicẽ in modũ crucis dic. Ve
ni ſancte ſpũs reple tuoꝝ coꝛ.
Sanctifica q̃s dñe Oro
hãc oblationẽ· ut nobiſ
vnigeniti filij tui coꝛ ✠ pus ⁊
ſan ✠ guis fiat. Inclinãdo
ſe dicat. In ſpũ hũilitatis et
in aĩo ꝯtrito ſuſcipiamur do
mine a te· ut ſic fiat ſacrificiũ
nr̃m· ut a te ſuſcipiat̃ hodie et
placeat tibi dñe deus amen.
Vertendo te ad pplm dic. Ora
te ꝑ me pctõꝛe frẽs et ſoroꝛes
ut meũ pariter ac vr̃m ſacrifi
ciũ acceptabile fiat in ꝯſpectu
dñi· Sequũtur p̃fationes.
Per oĩa ſecula ſecł'oꝝ Amẽ· Dñs
vobiſcũ. Et cũ ſpũ tuo. Surſũ coꝛ=
da. Habemus ad dñm. Gratias
agam⁹ dño deo noſtro. Dignũ et
iuſtũ ẽ. Prefatio quotidiana
Vere dignum et iuſtũ eſt
equũ ⁊ ſalutare. Nos ti
bi ſp ⁊ vbiqꝫ gr̃as agere dñe
ſancte pater oп̃s eterne de⁹ p
xp̃m dñm nr̃m. P quẽ maie=
ſtatẽ tuã laudãt angeli ado=
rãt dñationes tremũt ptãtes
Celi celoꝛũqꝫ v̉tutes ac bt̃a ſe
raphin ſocia exultatione ꝯce
lebrãt. Cũ quibꝫ ⁊ nr̃as voceſ
ut admitti iubeas deprecamur
ſupplici cõfeſſione dicentes.
Sanctus· p̃fatio in natiuita
te dñi in gallicantu·

VD Eterne deus P xp̃m do·
Quia nr̃i ſaluatoꝛiſ ho
die lux vera ꝓceſſit· que clara
nobis oĩa ⁊ intellectu manife
ſtauit et viſu. Et ideo. p̃fatio
VD Eterne deus in auroꝛa.
Quia per incarnati v̉bi
miſteriũ noua mẽtis nr̃e ocu=
lis lux tue claritatis infulſit.
Ut dũ viſibiliter deũ ꝯgnoſci
mus p hũc i inuiſibiliũ amo=
rẽ rapiamur. Et ideo cũ ange
lis ⁊ archãgelis cũ thronis et
dñationibꝫ. Cumqꝫ oĩ militia
celeſtis exercitus hymnũ glo=
rie tue canim⁹ ſine fine dicen
Cõmuni Infra actõnẽ tes:
cãtes ⁊ noctẽ ſacratiſſimã ce=
lebrãtes in qua incõtamina=
ta virginitas bt̃e marie huic
mũdo edidit ſaluatoꝛẽ. Ihm
VD Eter p̃fatio i die. xp̃m
ne deus. Quia per incar·
ut ſupra. Infra actionem
Cõmunicãtes et diẽ ſacratiſ
ſimũ celebrãtes in quo· ut ſu
pra. Sed et memoꝛiã vene=
rãtes· In primis eiuſdẽ gl'oſe
ſempqꝫ virginis marie. In
VD Eterne deus epiphania
Quia cũ vnigenit⁹ tu=
us in ſubſtãtia nr̃e moꝛtalita
tis apparuit noua nos imoꝛ=
talitatis luce repauit. Et ideo·
Cõmunicãtes Infra actionẽ
et diẽ ſacratiſſimũ celebrãtes
quo unigenitus tuus in tua
tecũ gl'a coeternus in veritate

nr̄e carnis viſibiliter corpora
lis apparuit. Sed ⁊ memoriā.
Prefatio in quadrageſima.
Eterne deus. Qui corpo=
rali ieiunio vicia cōpri=
mis mentē eleuas virtutē lar
giris ⁊ p̄mia P xp̄m dn̄m no.
Per quē maieſtatē tuā. In
paſſione dn̄i ⁊ de ſancta cruce
Eterne deus. Qui ſalutē
hūani generis in ligno
crucis ꝯſtituiſti ut unde mors
oriebat̄ inde vita reſurgeret.
Et q̄ in ligno vincebat i ligno
quoq; vinceret̄ P xp̄m dn̄m.
In cena dn̄i Infra actionē.
Cōmunicātes ⁊ diē ſacratiſ
ſimū celebrantes quo dn̄s nr̄
ihūs xp̄s p nob̄ eſt traditus:
Sed ⁊ memoriā Hanc igitur
oblationē ſeruitutis noſtre.
Sed et cūcte familie tue quā
tibi offerimꝰ ob diē in q̄ dn̄s
nr̄ ihūs xp̄s tradidit diſcipu=
lis corpis ſanguiniſq; miſte=
ria celebranda: Qm̄s dn̄e ut
placatus. Qui pridie q̄ȝ pate
ret̄ p noſtra oīm ſalute hoc ē
hodierna die. accepit panē in
ſanctas ac venerabiles ma.
Equū. p̄fatio in paſcha
et ſalutare. Te quidē do
mine oī tpe ſed in hoc potiſſi=
mū die glorioſius p̄dicare cū
paſcha nr̄m imolatus ē xp̄us
Ipſe eni verus ē agnus q̄ ab=
ſtulit pcc̄a mūdi. Qui mortē
noſtrā moriēdo deſtruxit. ⁊ vi=
tā reſurgēdo repauit. Et ideo.
Cōmunicātes Infra actio.
et diē ſacratiſſimū celebrātes
reſurrectōis dn̄i nr̄i ihū xp̄i ſe
cūdū carnē. Sed ⁊ me. Hanc
igit̄ oblationē. Pro his quo=
q; quos regenerare dignatꝰ
es ex aqua ⁊ ſpū ſancto tribu
es eis remiſſionē oīm pcc̄oꝝ:
Qm̄s dn̄e. In aſcenſione.
Eterne deus. Qui poſt re
ſurrectionē ſuā oībȝ di=
ſcipulis manifeſtus apparuit
Et ipſis cernētibȝ eſt eleuatus
in celū ut nos diuinitatis ſue
tribueret eſſe pticipes. Et ideo.
Cōmunicātes Infra actio.
et diē ſacratiſſimū celebrātes
quo dn̄s nr̄ ihūs xp̄us unige
tus filiꝰ tuus unicā ſibi fragi
litatis nr̄e ſubſtātiā i glr̄e tue
dextera collocauit. Sed ⁊ me.
P xp̄m do. In penthe.
Qui aſcēdens ſup oēs ce
los ſedēſq; ad dexterā tuā p=
miſſū ſpm̄ ſcm̄ hodierna die i
filios adoptōniſ effudit. Qua
ꝓpter pfuſis gaudijs totus in
orbe terraꝝ mūdꝰ exultat. Sȝ
et ſupne v̄tutes atq; āgelice po
teſtates ymnū glr̄e tue cōcinūt
ſine fine dicētes. Infra actio
Cōicātes ⁊ diē ſacra. penthe.
celebrātes quo ſpūs ſanctus
apl̄is innumeris liguis appa
ruit. Sed ⁊ me. Hanc igit̄ ob
lationē ſeruitutis noſtre. pr
oīa ut ſupra de reſurrectione.

De ſancta trinitate p̄fatio.

Ueterne deus: Qui cū vni
genito filio tuo ⁊ ſpiritu
ſancto vnus eſt deus vnus eſt
dñs. Non in vnius ſingulari
tate pſone· ſed in vnius trini
tate ſubſtātie. Qđ eni de tua
gl'a reuelāte te credimus· hoc
de filio tuo hoc de ſpū ſancto
ſine differētia diſcretionis ſen
timus. Ut in confeſſione vere
ſempiterneqꝫ deitatis· ⁊ in pſo
nis ꝓprietas et in eſſentia vni=
tas· ⁊ in maieſtate adoretur e=
qualitas. Quā laudāt ange=
li atqꝫ archangeli cherubyn
quoqꝫ ⁊ ſeraphin q̄ nō ceſſant
clamare quotidie vna voce di
centes.

P̄fatio de beata v̄gine.

Ueterne deus. Et te in ve=
neratione bt̄e marie ſp
v̄ginis exultātibꝫ animis col
laudare benedicere ⁊ p̄dicare.
Que et vnigenitū tuū ſancti
ſpūs obumbratione cōcepit
et virginitatis gl'a pmanēte:
huic mūdo lumen eternū effu
dit iheſū xp̄m dñm nr̄m. Per
quē ma.

De apoſtolis p̄fatio

Uequū et ſalutare. Te do
mine ſuppliciter exorare·
ut gregē tuū paſtor eterne nō
deſeras· ſed p btos apl'os tu=
os cōtinua ꝓtectione cuſtodi=
as. Ut hiiſdem rectoribꝫ gu=
bernet̄ quos operis tui vica=
rios eiſdem ꝯtuliſti pie eſſe pa
ſtores. Et ideo·

Sanctus ſanctus ſanctus do
minus deus ſabaoth. Pleni
ſunt celi ⁊ terra gl'a tua oſan=
na in excelſiſ. Benedictus qui
venit in noīe dñi oſanna in
excelſis.

Benedictio panis

Benedic dñe creaturam
iſtā panis: ſic̄ benedixiſti
quiqꝫ panes in deſerto· ut oēs
guſtātes ex eo pcipiāt tā cor=
poris q̄ꝫ aīe ſanitatē. P dñm.

Benedictio ceruiſie

Bene
dic dñe creaturā iſtā cer
uiſie· quā ex adipe frumēti ꝓ=
ducere dignatus es· ut ſit re=
mediū ſalutis generi hūano·
et pr̄a p inuocationē tui ſan=
ctiſſimi noīs· ut quicūqꝫ ex ea
ſūpſerit corpis ſanitatē pci=
piat. P xp̄m. Et bn̄ ✠ dictio
dei patris et fi ✠ lij et ſpūs ✠
ſancti deſcēdat ſup hāc creatu
rā benedictā amen.

Benedictio ouorū

Creator et cō=
ſeruator hūani generis
dator eterne ſalutis: mitte tu
dñe ſpiritū ſanctū tuū ſup cre
aturā ouorū· ut qui ex eis gu=
ſtauerit pficiāt ad ſalutē eter=
nā. P xp̄m·

Bn̄dictio caſei

Dignare dñe oīps de⁹ bene
dicere ⁊ ſanctificare hāc
creaturam caſei quā ex adipe
aīaliū ꝓducere dignatus es·
ut q̄cūqꝫ ex ꝓpl'is tuis fidelibꝫ
inde comederit oī bn̄dictōe ce=
leſti ⁊ gr̄e tue ſaturitate reple
ant̄ in bonis. P dñm noſtrū

Benedictio carniū et agni
Deus uniuerſe carnis cō-
ditor· q̄ noe et filijs ſuis
de mūdis et immūdis aīalibꝫ
p̄cepta dediſti· quiqꝫ ſicͭ olera
herbarū hūano generi q̄dru
pedia mūda edere iuſſiſti· qui
qꝫ agnū i egipto moyſi ꝛ pp̄lo
tuo in vigilia paſche comede-
re p̄cepiſti· in figura agni dn̄i
noſtri iheſu cuius ſanguine
oīa primogenita tibi de mūdo
redemiſti· ꝛ in illa nocte in qua
omne primogenitū in egipto
pcutere p̄cepiſti· ſeruās pp̄lm
tuū agni ſanguine ꝑnotatū:
dignare dn̄e de⁹ oīps bn̄dicere
et ſanctificare has agniū mū
darū ſiue alioꝝ aīaliū carnes
ut quicūqꝫ ex eis de pp̄lis tuis
fidelibꝫ inde comederint omni
benedictōne celeſti ꝛ gratia tua
ſaturati repleant in bonis. P
Benedictio lardi. xp̄m do.
Benedic dn̄e creaturā iſtā
lardi· ut ſit remediū ſa-
lutare hūano generi: ꝛ preſta
p inuocationē nōis tui· ut qui
cūqꝫ guſtauerint inde: corpo-
ris ſanitatē ꝛ anime tutelā p-
cipiant. P Benedictio lactis
Benedic dn̄e et mellis.
has creaturas lactis et
mellis· ꝛ pota famulos tuos de
fonte perhenni qd̄ eſt ſp̄us veri
tatis et enutri eos de hoc lacte
et melle· tu enim dn̄e pmiſiſti
patribꝫ nr̄is abrahe yſaac et
iacob dicēs. Introducā vos
in terrā pmiſſionis· terrā la-
cte ꝛ melle fluentē. Coniūge do-
mine famulos tuos ꝛ ſpiritu
caritatis ꝛ pacis· ſicut coniūctū
eſt hoc lac et mel in xp̄o iheſu
dn̄o noſtro. Qui tecū· P quē
hec oīa dn̄e bona ſemp creas
ſanctificas viuificas ꝛc̄· p or-
Benedictio ſalis dinem.
Dn̄e ſancte pater oīps eter
ne deus p reſurrectionē
dn̄i noſtri iheſu xp̄i ꝛ p virtu
tem ſpiritus ſancti bene ✠ di-
cere digneris hāc creaturam
ſalis· ut ſit remediū ſalutare
omnibꝫ ex eo guſtantibus in
vitam eternam: P xp̄m dn̄m
noſtrū amen· Benedictio ad
Deus qui p reſurre oīa.
ctionē filij tui dn̄i noſtri
iheſu xp̄i gaudia nobis cōtu
liſti· auge et ſan ✠ ctifica col-
lata hec dona tue largitatis ꝛ
noſtras pariter mentes ſpiri
tualibꝫ reple delicijs. P xp̄m
dn̄m noſtrū amen. Benedi-
ctio vini· Adiutoriū noſtrum in
nomine dn̄i. Qui fecit celū et terrā
Sit nomen domini benedictū. Ex
hoc nūc et uſqꝫ in ſeculum. Domi
nus vobiſcū. Et cum ſpiritu tuo.
Initiū ſancti euangelij Secū
dum iohannem.
In principio erat verbū
et verbum erat apud

deum. et deus erat verbum.
Hoc erat in principio apud
deum. Omnia per ipſū facta
ſunt· et ſine ipō factum eſt ni=
chil. Quod factū eſt in ipō vi=
ta erat· et vita erat lux homi=
num· et lux in tenebris lucet· ⁊
tenebre eā nō cōprehenderūt.
Fuit homo miſſus a deo. cui
nomen erat iohānes. Hic ve
nit in teſtimoniū: ut teſtimo=
nium perhiberet de lumine. ut
omnes crederent per illum.
Non erat ille lux· ſed ut teſti=
moniū ꝑhiberet de lumīe. Erat
lux vera· que illuminat omnē
hoīem venientē in hūc mūdū
In mūdo erat ⁊ mūdus ꝑ ipm
factus eſt· et mūdus eū nō co=
gnouit. In ꝓpria venit· et ſui
eū nō receperūt. Quotquot aūt
receperūt eū: dedit eis poteſtatē
filios dei fieri· his qui credunt
in noīe eiꝰ. Qui nō ex ſangui
nibꝫ· neqꝫ ex volūtate carnis·
neqꝫ ex voluntate viri· ſed ex
deo nati ſunt. Et verbū caro
factū eſt· ⁊ habitabit in nobiſ
Et vidimus gloriā eius· glo=
riam quaſi vnigeniti a patre
Plenū gratia ⁊ veritate. ℣
Oſtende nobis dn̄e miſericordiā
tuā. Et ſalu· Dn̄e exaudi orationē
meā. Et cla· Dn̄s vobiſcū. Et cū.
BEne ✠ dico te creatura
vini in noīe patris oīpo
tētis qui cūcta ex nichilo crea

uit· ⁊ de terra vniuerſa viuētia
germīare ꝑcepit. Bene ✠ di=
co te in noīe filij eius· qui eſt a
ſpū ſancto in vtero virginali
cōceptus· ⁊ inde natus totum
mūdū ſua natiuitate letifica=
uit. Bene ✠ dico te in nomīe
ſpūs ſancti paracliti· qui ꝓce=
dit ab vtroqꝫ· ⁊ apl̄oꝝ pectora
inuiſibiliter penetrās ꝯfirma
uit. Bene ✠ dico te ꝑ ſanctā
trinitatē et inſeparabilē vni=
tem· ꝑ cuiꝰ fide oēs apl̄i ⁊ ſan=
cti martires pugnātes mūdū
cū terreſtribꝫ deuicerūt. Cōfeſ
ſores inſup ⁊ virgines eandē
ſanctā trinitatē profitendo ad
angelicā ꝑuenerūt manſionē
Bene ✠ dico te ꝑ omnes vir
tutes celoꝝ· ut ſis benedictum
omnibꝫ te ſumentibꝫ in ſalu=
tē corpis et aīe· ut quicūqꝫ ex
te guſtauerit· ſit ꝓtectione dei
ab omni aduerſitate corporis
et aīe liberatus. P xp̄m dn̄m
Exaudi q̄s· Oratio nr̄m.
dn̄e ꝑces nr̄as· ⁊ hāc cre
aturā vini quā ad vſum ho=
minibꝫ ex vitis ꝓpagine ger=
minare iuſſiſti· ⁊ qui eundē li=
quorē in vltima cena quē cū
diſcipulis tuis ante paſſionē
bibebas in ſanguinē tuū ver
bo cōuertiſti· bene ✠ dicere et
ſancti ✠ ficare digneriſ· ut ex
eo guſtantes oēs ſub tua ꝓte
ctione defēdas a pn̄ti periculo

et poſt hanc vitā mortem ꝑpe=
tuā guſtare nō ꝑmittas. Qui
cum deo patre ⁊ ſpū ſancto vi
uis ⁊ regnas deus. ꝑ oīa ſecu=
la ſeculoꝝ amē. Et bene ✠ di
ctio dei patris omnipotētis. et
filij ✠ et ſpūs ✠ ſancti ſit ſu=
per hāc creaturā vini Amen.
Ordo in die ſacratiſſimo pa=
ſche. Induti ſolēniſſimis oēs
clerici cōuenientes ad ſtatio=
nem primitus cantent primā
et poſtea terciam. Qua finita
reſperſi aqua ſancta que pri=
die collecta ē de fōte ad quē tā
ipſi q̄z ois populus ꝓcedūt cū
omni decore cū crucibꝫ et thi=
miamaterijs p̄cedentibꝫ cū
ſanctis euāgelijs cantātibus
anthiphonas ꝓceſſionales cir
ca cymiteriū eccleſie.
Vidi aquā egredientē de tem
plo a latere dextro all'a. Et
omnes ad quos ꝑuenit aqua iſta
ſalui facti ſunt et dicent all'a all'a.
Ps Cōfitemini dn̄o quoniam bo
n̄us qm̄ in ſeculū miſericordia ei⁹.
Cum rex Ad proceſſionē
glorie xp̄s infernū debellatu
rus intraret. et chorus angelicus
ante faciē ei⁹ portas principū tol=
li p̄ciperet ſanctoꝝ populus qui te=
nebatur in morte captiu⁹ voce la=
crimabili clamauerat. Adueniſti
deſiderabilis quē expectabamus in
tenebris ut educeres hac nocte vi
culatos de clauſtris. Te noſtra vo
cabāt ſuſpiria te larga requirebāt
lamēta. tu factus es ſpes deſperatis
magna cōſolatio in tormētis all'a
Salue feſta dies hymnus
toto venerabil' euo qua de=
us infernum vicit et aſtra tenet.
Ecce renaſcentis teſtatur gratia
mūdi oia cū dn̄o dona rediſſe ſuo.
Namq̧ triūphantis poſt triſtia
tartara xp̄o undiq̧ frōde nemus
gramina flore fauent. Legibus
inferni oppreſſis ſup aſtra meantē
laudāt rite deū lux polus arua fre
tū. Qui crucifixus erat deus ecce
ꝑ omnia regnat datq̧ creatori cū=
cta creata precē. Intrando cho=
Sedit ange= rum cantant
lus ad ſepulcrum dn̄i ſtola
claritatis coopertus videntes eum
mulieres nimio terrore perterrite
aſtiterūt a longe tūc locutus ē an
gelus et dixit eis. V Crucifixum
in carne laudate et ſepultū ꝓpter
vos glorificate reſurgētēq̧ a mor=
te adorate. Nolite metuere dico
vobis quia illū quē queritis mor
tuū iam viuit ⁊ vita hominū cum
eo ſurrexit. V Recordamini quo
modo p̄dixi quia oportet filiū ho=
minis crucifigi et tercia die a mor
te ſuſcitari. Alleluia.

Gloria in excelſis Cantꝰ angelicꝰ quotidianꝰ
deo, Et in terra pax hominibꝫ bone volun-
tatis, laudamus te, Benedicimꝰ te, Adoramus te,
Glorificamꝰ te, Grās agimus tibi ꝓpter magnā
gl̄iam tuā, Domīe deꝰ rex celeſtis d̄s pater om̄ipo-
tens, Domīe fili vnigenite ihu xp̄e, Domīe deus
agnus dei filius prīs, Qui tollis peccata mundi
miſerē nobis, Qui tollis peccata mūdi ſuſcipe dep̄-
catōnē nr̄am, Qui ſedes ad dexteram prīs miſerere
nob̄, Quoniā tu ſolus ſcūs, Tu ſolus dn̄s, Tu ſo-
lus altiſſimꝰ ihu xp̄e, Cū ſancto ſpū in gl̄a dī prīs

Gloria in excelſis De beata virgine, Amen.
deo, Et in t̄ra pax hominibꝫ bone volunta-
tis, laudamus te, Benedicimus te, Adoramus
te, Glorificamus te, Grās agimus tibi ꝓpter ma-
gnā gl̄iam tuā, Domīe deus rex celeſtis d̄s pater
om̄ips, Dn̄e fili vnigenite ihu xp̄e, Spūs et alme
orphanoꝝ paraclite, Domīe deus agnus dei filius
prīs, Primogenitus marie v̄ginis mrīs, Qui tolliſ
peccata mūdi miſerere nob̄, Qui tollis peccata mūdi
ſuſcipe dep̄cationē nr̄am, Ad marie gl̄iam, Qui ſe-
des ad dexterā prīs miſerere nob̄, Quoniā tu ſolus
ſanctꝰ, Mariā ſāctificās, Tu ſolus dn̄s, Mariā

gubernās, Tu ſolus altiſſimꝰ, Mariā coronans
iheſu xp̄e, Cū ſancto ſpiritu in glīa dei pr̄is, Amen

Credo in vnū deum, Patrem Symbolus,
omnipotentē factorē celi et tr̄e · viſibiliū oīm
et inuiſibiliū · et in vnū dn̄m iheſum xp̄m · filiū dei
vnigenitū · ⁊ ex patre natū ante oīa ſecl̄a · deū de
deo lumen de lumīe · deū verum de deo vero · genitū
non factū · cōſubſtancialē patri · per quē oīa facta
ſunt · qui ꝓpter nos homīes et ꝓpter noſtrā ſalutē
deſcendit de celis · et incarnatꝰ eſt de ſpiritu ſancto ·
ex Maria virgine et homo factꝰ eſt · crucifixus etiā
pro nobis ſub poncio pylato paſſus et ſepultus ē ·
et reſurrexit tercia die ſcd̄m ſcripturas · et aſcendit ī
celum · ſedet ad dexterā patris et iterū venturus eſt
cū gloria iudicare viuos et mortuos cuius regni
nō erit finis · ⁊ in ſpiritū ſanctū dominū ⁊ viuifican-
tem qui ex pr̄e filioq; procedit · qui cū patre et filio
ſimul adorat̄ · ⁊ conglīficat̄ · qui locutus eſt per pro-
phetas · et vnam ſanctā katholicā et apoſtolicam
ecleſiā · confiteor Vnum baptiſma in remiſſionem
peccatorū · et expecto reſurrectionē mortuorꝫ · ⁊ vitam
venturi ſeculi, Amen, Finito offertorio,

In nomīe prīs ⁊ filij ✠ et ſpūs ſācti, Sacdos dicit
Acceptū ſit om̄ipotenti deo ſacrificiū iſtud amen,
In ſpū humilitatis et in aīo contrito Item dicit
ſuſcipiam̄ dn̄e a te· ut ſic fiat ſacrificiū noſtrū ut a
te ſuſcipiatᷣ hodie ut placeat ✠ tibi domine deus,
Sanctifica q̄s domīe hanc Dū deponit calicem,
oblacōnē ⁊ p̄ſta· ut nob̄ unigeīti filij tui ✠ côp⁹ fiat
Oblatū tibi calicē queſum⁹ dn̄e Siliť ad calicē,
ſcī ✠ fica ⁊ p̄ſta ut nob̄ unigeīti filij tui ſāguiˢ fiat,
Ueni ſanctificator om̄ipotēs eterne Deinde dicit,
d̄s· et bn̄ ✠ dic et ſancti ✠ fica hoc ſacrificiū laudis
nomī tuo p̄paratū, Inclinatus ante altare dicat,
Suſcipe ſācta trinitas hāc oblationē ſeruitutis
nr̄e quā tibi offerim⁹ in memoriā paſſionis·
reſurrectōnis· ⁊ aſcenſionis dn̄i nr̄i iheſu xpriſti· et
in honorē beatiſſime ⁊ ꝑpetue dei genitricis virgis
Marie· ⁊ beati iohis bapť· ⁊ ſanctoꝝ apl̄oꝝ Petri ⁊
Pauli· iſtoꝝ ⁊ oīm ſanctoꝝ tuoꝝ ut illis ꝓficiat ad
honorē et laudē· nob̄ aūt ad ſalutē aīe ⁊ corpis· ut
illi om̄es ꝓ nob̄ intᷓcedere dignenť in celis· quorū
memoriā agim⁹ in terris, Hic oſculeť altare dicēs,
Quod ip̄e p̄ſtare di ✠ gneris qui viuis et regnas
deus per om̄ia ſecula ſeculorū, Amen,

Hic erigat ſe ⁊ oſculetur altare ⁊ vertit ſe ad ppl̄m,
Orate ꝑ me peccatore fr̄es ⁊ ſorores · ut meū ⁊ vr̄m
ſacrificiū acceptū ſit omīpotētī deo, Prefacio in nati=
Per omīa ſecula ſeculoꝝ· uitate xp̄i,
Dn̄s vobiſcum, Surſū corda,
Gracias agamus domino deo noſtro,
Vere dignū et iuſtum eſt equū et ſa=
lutare, Nos tibi ſemꝑ ⁊ vbiqꝫ gra=
cias agere dn̄e ſancte pat̄ omīpotēs et̄ne
deus, Quia per incarnati verbi miſteriū
noua mētis nr̄e oculis lux tue claritatis
infulſit, Vt dū viſibiliter deū ꝯgnoſcimꝰ
per hūc in inuiſibiliū amorē rapiamur,
Et ideo cū āgelis et archangelis cū thro=
nis et dn̄acionibꝫ, Cumqꝫ omī milicia ce=
leſtis exercitus ymnū glorie tue canimus
ſine fine dicentes, Infra actionē,
Communicātes et noctem vel diem
ſacratiſſimū celebrantes qua beate

maie intemerata ūginitas huic mūdo edi-
dit ſaluatorē, Sed et memoriā venerātes
in p̄mis eiuſdē glorioſe ſempqʒ virginis
maie genitricis eiuſdē dei et dñi nr̄i iheſu
xp̄i, Sed ⁊ beatorū ⁊c. In epyphania dñi,

VEterne ds, Quia cū vnigenitus
tuus in ſubſtātia nr̄e mortalita-
tis apparuit noua nos immortalitatis
ſue luce reparauit, Et ideo. Infra actionē,

Cōmunicātes ⁊ diē ſacratiſſimū cele-
brātes quo vnigenit⁹ tuus in tua
tecum gl̄ia coetern⁹ in veritate carnis nr̄e
viſibilit̄ corpalis apparuit, Sed ⁊ meōriā.

VEterne deus, Qui In q̄dragesia.
corporali ieiunio vicia cōprimis
mentē eleuas ūtutē largiris ⁊ p̄mia, Per
xp̄m dñm noſtrū, Per quē maieſtatē tuā
laudāt angeli adorāt dñacōnes tremūt
poteſtates. Celi celorūqʒ virtutes ac beata

ſeraphin ſocia exultacōne cōcelebrāt, Cū
quibꝫ et nr̄as voces ut admitti iubeas
dep̄camur ſupplici confeſſione dicentes,

De paſſioñ dn̄i et ſancta cruce,

V Eterne ds, Qui ſalutē humani
generis in ligno crucis cōſtituiſti ut vnde
mors oriebat̄ inde vita reſurgeret, Et qui
in ligno vincebat p lignūq̄ꝫ vinceret̄, Per
xp̄m dn̄m nr̄m, Per quē ꝛc̄ Infra actionē

Cōmunicātes ꝛ diē ſacratiſſimū cele=
brātes quo dn̄s noſter ihus xp̄us
pro nobis eſt tradit⁹, Sed ꝛ memoriā ꝛc̄
Hanc igit̄ oblationē ſ̄uitutis nr̄e ſed et
cūcte familie tue quā tibi offerim⁹ p diē
in qua dn̄s nr̄ ihs xp̄us tradidit diſcipu=
lis ſuis corpis ꝛ ſanguīs ſui miſteria cele=
brāda, Queſumus domīe ut placatus.
Qui pridie quā pateret̄ pro nr̄a omniūq̄ꝫ
ſalute hoc eſt hodie accepit panē in ſanctas

ac venēabiles man⁹ ſuas, In feſto paſche.
Equū et ſalutare, Te quidē dn̄e
omni tp̄e ſed in hoc potiſſimū die
glīoſius p̄dicare cū paſcha nr̄m immola=
tus eſt xp̄us, Ipſe enī verus eſt agn⁹ qui
abſtulit pcc̄a mūdi, Qui mortē nr̄am mo=
riendo deſtruxit et vitam reſurgendo repa=
rauit. Et ideo cū āgelis ⁊c̄ Infra actionē
Cōmunicātes et diē ſacratiſſimū ce=
lebrātes reſurrectōnis dn̄i nr̄i ihū
xp̄i ſcd̄m carnē, Sed et memoriā venerā=
tes in p̄mis glorioſe ſemp̄ virginis ma=
rie· genitricis eiuſdē dei et domini noſtri
ihū xp̄iſti, Sed et beatoꝝ apoſtoloꝝ ⁊c̄·
Hanc igit̄ oblacōnē ſeruitutis noſtre· ſed
et cūcte familie tue qm̄ tibi offerim⁹· pro
hijs q̄ꝫ quos regenerare dignatus es ex
aqua et ſpū ſcō tribuēs eis remiſſionem
omniū pccōꝝ, Q̄ms domie· In aſcenſione·

VEt̄ne deus, Per xp̄m dn̄m noſtrū,
Qui poſt reſurrectōnē ſuā om̄ibꝫ
diſciplis ſuis manifeſtꝰ apparuit· ꝛ ip̄is
cernētibꝫ eſt eleuatꝰ in celū· ut nos diuini=
tatis ſue tribuēt eſſe participes, Et ideo ꝛc
Cōmuicātes et diē ſa- *Infra actionē*
cratiſſimū celebrātes· quo dn̄s nr̄
vnigeitus filiꝰ tuus· vnitā ſibi fragilita=
tis nr̄e ſubſtātiā in gl'ie tue dextera collo=
cauit, Sed ꝛ memoriā venerātes in p̄mis
glorioſe ſemp̄ qꝫ· ꝛc *In feſto penthecoſtes·*
VEterne deus, Per xp̄m dn̄m nr̄m,
Qui aſcendens ſup̄ om̄es celos·
ſedenſqꝫ ad dexterā tuā, p̄miſſū ſp̄m ſcm̄
hodierna die in filios adopcōnis effudit,
Qua p̄pt' profuſis gaudijs totus in orbe
terrarꝫ mūdꝰ exultat, Sed et ſup̄ne v̄tutes
atqꝫ angelice poteſtates ymnum glorie
tue concinūt ſine fine dicentes,

grege numerari. Per xp̄m. ℞ erigat ſe dicēs
Quā oblacōnē tu d̄s ī omībꝫ q̄s bn̄✠
dictā. aſcri✠ptā. ra✠tā. racōnabilem.
acceptabilēqꝫ facē digneris ut nob cor✠
pus et ſā✠guis fiat dilectiſſimi filij tui
dn̄i nr̄i ih̄u xp̄i ℞ accipiat hoſtiā ⁊ eleuet eā
Qui p̄die q̄m pateret accepit panē in ſcās
ac venerabiles manꝰ ſuas. ⁊ eleuatis ocu=
lis ī celū ad te deū p̄rem ſuū omipotētē ti=
bi grās agēs bn̄✠dixit. fregit dedit q̄ diſ=
cipulis ſuis dicēs. Accipite ⁊ mādúcate ex
hoc oēs Hoc ē eni corpꝰ meū. ℞ deponat
Simili mō poſtq̄ꝫ oblatā ⁊ eleuet calicē.
cenatū ē accipiēs ⁊ hūc p̄clarꝫ calicē in ſcās
ac venerabiles manꝰ ſuas itē tibi grās agēs
bn̄✠dixit dedit diſcipulis ſuis dicēs. accipite
et bibite ex eo oēs Hic ē eni calix ſāguis
mei noui ⁊ eterni teſtamenti miſteriū fidei q̄ p
vob ⁊ p multis effūdet ī remiſſionē peccor.

Hec quo- *Hic deponat calicē · ⁊ coopiat eū,*
tienſcūqꝫ feceritis · ī mei memoriā facietiſ ,
Unde et meōres *Hic erigat brachia ſua·*
dn̄e nos ſerui tui ſed et plebs tua
ſancta eiuſdē xp̄i filij tui dn̄i dei nr̄i tam
beate paſſionis necnō et ab inferis reſur=
rectōnis · ſed ⁊ in celos glioſe aſcenſioniſ,
offerimꝰ p̄clare maieſtati tue · de tuis do=
nis ac datis hoſtiā ✠ puram · hoſtiā ✠
ſanctā · hoſtiā ✠ immaculatā · panē ✠
ſanctū vite etne · ⁊ calicē ✠ ſalutis ꝑpetue ,
Supra que ꝓpicio ac *Hic erigat manꝰ*
ſereno vultu reſpicē digneris · et accepta
habere ſicut accepta habē dignatus es mune=
ra pueri tui iuſti abel · ⁊ ſacrificiū p̄riarche
nr̄i abrahe · ⁊ qd̄ tibi obtulit ſūmꝰ ſacerdos
tuus melchiſedech ſcm̄ ſacrificiū immacu=
latā hoſtiā *Hic iclinet ſe tr̄ſpoſitis manibꝫ*
Supplices te rogamꝰ omipotēs deus ·

iube hec pferri p manꝰ ſancti āgeli tui in
ſublime altare tuū ante cōſpectū diuine
maieſtatis tue et pīta crucifix ꝛ oſculet altare
Ut q̄tq̄t ex hac altaris participatione
ſacro ſanctū filij tui cor✠pus et ſan✠
guinē ſūpſerimꝰ. Hic ſignet ſeipm̄. omi
bn̄✠dictōe celeſti et grā repleamr. P. e. x.
Memēto etiā dn̄e famlorꝫ famlarꝫ
tuarꝫ et eorꝫ qui nos p̄ceſſerūt cum
ſigno fidei. et dormiūt in ſompno pacis.
Ipis dn̄e et Hic fit memoria mortuorꝫ.
omibz in xp̄o quieſcētibz locū refrigerij
lucis ꝛ pacis ut indulgeas dep̄camr. P. e. x.
Nobis q̄ꝫ peccōribz fa= Hic exalta voce
mlis tuis. de mltitudīe miſeracōnū tuarꝫ
ſpantibz partē aliquā ꝛ ſocietatē donare
digneis. cū tuis ſāctis apl'is ꝛ martiribz.
cū Johe Stepho Mathia Barnaba.
Ignacio Alexādro Marcellīo Petro

Felicitate, Perpetua Agatha Lucia,
Agnete Cecilia Anaſtaſia · et cũ omni=
bus ſanctis tuis Intra quoꝝ nos ɔſorciũ
non eſtimator meriti · ſed venie q̃ſumus
largitor admitte, Per xp̄m dn̄m noſtrũ,
Per quē hec om̄ia dn̄e ſp̄ bona creas,
Hic ſignet vtrũqꝫ ſācti ✠ ficas · viui ✠ fi=
cas · bn̄ ✠ dicis et p̄ſtas nobis, H faciat
q̃tuor cruces ſup calicē cũ hoſtia et quītā
Per ip ✠ ſũ · et cũ ip ✠ ſo i labra calic̃s
et in ip ✠ ſo · eſt tibi deo pr̄i ✠ om̄ipotēti ·
in vnitate ſpũs ✠ ſancti · om̄is honor et
gloria, Hic tāgat calicē cũ oblata,
Per omnia ſecula ſeculorũ, Amen,
Oremus, Preceptis ſalutaribꝫ
moniti et diuina inſtitucōne formati au=
demus dicē, Pater noſter qui es in celis
ſanctificet' nomen tuũ, Adueniat regnũ
tuũ, Fiat volũtas tua ſicut in celo ꝛ in t̃ra,

Panē nr̄m quotidianū da nobis hodie·
Et dimitte nobis debita nr̄a ſicut et nos
dimittim⁹ debitoribꝫ nr̄is, Et ne nos in=
ducas in tēptacōnem, Sed libera nos a
malo, Amen, Sub ſilentio dicat,
Libera nos q̄s domīe ab om̄ibꝫ malis
p̄ntibꝫ p̄teritis et futuris· et intercedente
ꝓ nobis beata et glioſa ſemꝑ virgine dei
genitrice· Maria ⁊ beatis apoſtolis tuis,
Petro et Paulo atq; Andrea· ⁊ cum
om̄ibꝫ ſanctis tuis, Da ꝓpicius pacem,
Hic oſculet' patenā in diebꝫ nr̄is ut ope
miſcdie tue adiuti et a pcc̄o ſim⁹ ſꝑ liberi.
Hic ſignet ſe cū patena· et ab om̄i ꝑturba=
tione ✠ ſecuri· H' deponat corꝑale dicēs
Per eundē dn̄m nr̄m ihm xp̄m filiū tuū,
H' diuidat hoſtiā ꝑ mediū ⁊ poſtea diuidat
maiorē partē, Qui tecū viuit ⁊ regnat in
vnitate ſp̄us ſancti de⁹, Hic leuet calicē

Per oīa ſecl'a ſeclorꝫ. Amē. Hic faciat
crucē cū tcia parte hoſtie ſup calicē
Pax do✠mini ſit ſem✠per vo✠bi-
ſcū. Et cū ſpū tuo. Agnus dei qui tollis
pccā mūdi. miſerē nobis. Agnus dei q
tollis peccata mūdi. miſerē nob. Agn⁹
dei qui tollis pccā mūdi. dona nob pacē.
Hic mittat in calicē particulā quā habet
in manu dicēs. Hec ſacroſancta ꝯmixtio
corpis et ſanguis dn̄i nr̄i ihu xp̄i fiat no-
bis ſumētibꝫ ſalus mētis et corpis. ⁊ ad
vitā eternā capeſcendā ꝑparacō ſalutaris.
Per eundē xp̄m d. nr̄m. Hic īclinet ſe
Domīe ihu xp̄e qui dixiſti aplis tuis
pacē meā do vobis. pacē relinquo
vobis. ne reſpicias pccā mea. ſed fidem
eccl'ie tue ſancte. eāqꝫ ſecundū volūtatem
tuā paci✠ficare. cuſtodire. adunare. di-
gneris. Qui vivis ⁊ regnas cū deo pr̄e in

vnitate ſpūs ſācti d̄s. Hic oſculet̄ altare
et textu dicēs, Pax ✠ tecum. Habete
vinculū pacis et caritatis ut apti ſitis ſa=
croſāctis miſterijs xpriſti. Pax xp̄i et ec=
cleſie habūdet in cordibꝫ nr̄is. p ſpiritū
ſanctū qui datus eſt nobis. H īclinet ſe

Domine ihesu xp̄e fili dei viui qui ex
volūtate pr̄is coopante ſpū ſācto
per mortē tuā mundū viuificaſti libera
me per hoc ſacroſcm̄ corpus et ſanguinē
tuū ab omibꝫ inquinamētis et ab vniū=
ſis malis et fac me tuis ſemper obedire
mādatis. et a te nunq̄ȝ imppetuū ſeparari
pmittas. Qui cū eodē pr̄e in vnitate eiuſ=
dem ſpūs ſancti vi. ⁊ reg. d. p oīa ſecu. ſe.

Perceptō corpis et ſanguīs Collecta.
tui dn̄e ihesu quē indignus ſumē pſumsi
nō michi pueniat ad iudiciū ⁊ ↄdempna=
tionē. ſed pro tua pietate proſit michi ad

Domine ſcte pater omps eterne deus da michi hoc corpus et
ſanguinē xpi filii tui domini nr̄i ita ſumere vt merear per hoc
remiſſionē peccatorū meorū accipere et tuo ſancto ſpū repleri. quia
tu es deus et preter te nō eſt alius cuius glorioſū nomē per
manet in ſecula ſeculorū Amen

Dn̄e nō ſum dignus vt intres ſub tectū meū ſed tm̄ dic vbo ⁊ ſanabitur aīa mea

Dn̄e noueriņ me noueriņ te [illegible] amen

Deus ꝓpicius eſto mi[chi] peccatori

Panē celeſtem accipiam ⁊ nomen dn̄i inuocabo

post sumptionem panis

tutamentū mētis et corꝑis et ad medelā ꝑcipiendā. Qui cū deo pr̄e et ſpū ſancto vi. et reḡ. Dn̄e non ſū dign⁹ ut intres ſubtectū meū. ſed tm̄ dic ūbo et ſanabit̄ aīa mea. *Qn̄ corp⁹ dn̄i accipit in manu*

Panē celeſtem ✠ accipiā et nomen dn̄i inuocabo. *Qn̄ corp⁹ dn̄i ſūpſit.* Corpus dn̄i noſtri ihū xp̄i cuſtodiat me ⁊ ꝑducat aīam meā in vitā eternā amē. *Qn̄ accip.*

Quid retribuā dn̄o pro *calicē dn̄i dicit.* oīmibꝫ que retribuit michi. calicē ſalutaris accipiā. ⁊ nomē dn̄i inuocabo. Laudās inuocabo dn̄m ⁊ ab inimicis meis ſalu⁹ ero. *Quādo ſūpſit ſanguinē dn̄i dicat.*

Sāguis dn̄i nr̄i iheſu xp̄i cuſtodiat me et ꝑducat aīam meā in vitā eternā amē. *Poſtq̄ cōmuīcauerit.* Corpus tuū dn̄e qd̄ accepi. et calix quē potaui. adhereat in viſceribꝫ meis. et p̄ſta oīmipotens pater.

ut ibi nō remaneat vlla peccati macula·
vbi tam ſancta ⁊ tam pura intrauerūt ſa=
cramenta, Per xp̄m dn̄m noſtrū, Item
Verbū caro factū eſt ⁊ habitabit in nob·
et vidim⁹ gl'iam eius gloriā quaſi vni=
geniti a patre·plenū gracia et veritate·ti=
bi laus tibi gloria tibi graciarum actio,
Quod ore ſūpſimus domine pura mente
capiamus·et de munere tp̄ali fiat nobis
remediū ſpiternū, Per xp̄m dn̄m·n·Amē,
Lutū fecit ex ſputo dn̄s et liniuit oculos
meos·⁊ abij et laui et vidi et credidi deo,
Finita miſſa oſculet' altare dicēs,
Placeat tibi ſācta trinitas obſequiū
ſeruitutis mee et p̄ſta·ut hoc ſacrifi=
cium qd̄ oculis tue maieſtatis indignus
obtuli·tibi ſit placēs·michiq3 et omibus
pro quibz illud obtuli ſit te miſerāte ꝓpi=
ciabile, Per xp̄m dn̄m noſtrū,

Tunc redeat ad locū vbi ſe deueſtire debet dicat añ,
Triū pueroꝝ p̄s, B̄ndicite p totū p̄s, laudate dn̄m
Gl̄ia pr̄i, Sicut. P̄ſ, Nūc dimittis ā, Triū pue-
roꝝū cantem⁹ ymnū quē cātabāt in camino ignis
b̄ndicētes dn̄m, kyriel. Xp̄el. kyriel. Paf nr̄, Et ne.
Confiteant̄ tibi dn̄e oīa opa tua, Et ſancti tui. b. t.
Exultabūt ſācti in gl̄ia, letabunt̄ in cubilibꝫ. ſuis,
Precōſa in ꝯſpcū dn̄i, Mors ſcōꝝ ei⁹, Sacdote ſ
tui induāt̄ iuſticia, Et ſ. t. e. Dn̄e exau. r̄ Collecta
DEus qui tribꝫ pueris mitigaſti flā-
mas igniū concede ꝓpicius. ut per
interceſſionē eoꝝ ⁊ oīm ſāctoꝝ tuoꝝ nos
famulos tuos nō exurat flāma vicioꝝū,
DA nobis Collecta, Per xp̄m do. n.
q̄s dn̄e vicioꝝ nr̄oꝝū flāmas et ex-
tinguē. qui beato laurētio martiri tuo tri-
buiſti tormētoꝝū ſuoꝝū incendia ſupare,
ACciones nr̄as q̄s dn̄e Per xp̄m d. n.
aſpirādo p̄ueni ⁊ adiuuādo ꝓſeq̄re.
ut cūcta nr̄a opacō a te ſp incipiat. ⁊ p te
incepta finiatur, Per xp̄m dn̄m nr̄m,

In die reſurrectionis.

Reſurrexi et
adhuc tecū
ſū all'a· poſu
iſti ſuper me
manum tu=
am alleluia
mirabilis fa
cta eſt ſciētia tua alleluia alleluia·
p̄s. Domine p̄baſti me et co=
gnouiſti me tu cognouiſti ſeſſionē
meā ⁊ reſurrectionē meā· Oratō
Deus qui hodierna die
per unigenitū tuū eterni
tatis aditū deuicta morte reſe
raſti vota nr̄a que p̄ueniēdo
aſpiraſ etiā adiuuādo p̄ſeq̄re
Ad corintheoſ. j· coꝝ· v·
Fratres· expurgate vetꝰ
fermentū ut ſitis noua cōſper
ſio ſicut eſtis azimi. Etenī pa
ſcha nr̄m ymmolatus ē xp̄ſ
itaqz epulemur· non in fermē
to veteri· neqz ī fermēto mali=
cie ⁊ nequicie· ſz ī azimis ſince
ritatiſ ⁊ veritatiſ. Graduaľ.
Hec dies quam fecit dominus ex
ultemus et letemur in ea· v̄ Cō=
fitemini domino quoniam bo=
nus quoniam in ſeculū miſericor=
dia eius Alleluia· v̄ Paſcha
noſtrum ymmolatus eſt xp̄us· v̄
Epulemur in azimis ſinceritatis
et veritatis· Proſa. Victime.
In illo tp̄e Scd̄m Marcū· xvi
Maria magdalene· et Maria
iacobi et ſalome· emerūt aro
mata· ut venientes vngerent
Jheſum· Et valde mane vna
ſabbatoꝝ veniunt ad monu
mentū orto iam ſole· Et di=
cebant ad inuicē Quis reuol
uet nobis lapidē ab oſtio mo
numēti? Et reſpicientes vide=
runt reuolutū lapidem. Erat
quippe magnꝰ valde. Et intro
euntes in monumētum vide=
rūt iuuenē ſedentē a dextris co
opertum ſtola cādida et obſtu
puerūt. Qui dicit illis. Noli=
te expaueſcere· Jheſum queri
tiſ nazarenū crucifixū. Surre
xit nō eſt hic· ecce locus vbi po
ſuerunt eū. Sz ite dicite diſci=
pulis eiuſ ⁊ petro· quia p̄cedet
vos ī galilea· ibi eū videbitis
ſicut dixit vob̄· Offꝰ. Terra
tremuit ⁊ quievit dū reſurgeret in
iudicio deus all'a. Secre. Su
ſcipe q̄s dn̄e p̄ces populi tui
cū oblatōnibz hoſtiaꝝ· ut pa
ſchalibz iniciata miſterijs ad
eternitatis nobis medelā te co
operante proficiant· P dn̄m.
Prefatio: Te quidē dn̄e oīni tē
pore ſed in hoc potiſſimū diē glori=
oſius p̄dicare· vt ſupra Com=
municātes et diem ſacratiſſi=
mū Hanc igitur oblatōnem
vt ſupra. Cō. Paſcha noſtrum
ymmolatus ē xp̄s all'a· itaqz epu=
lemur in azimis ſinceritatis ⁊ ve=
ritatis all'a all'a all'a· Compl'.
Spiritū nob̄ dn̄e tue caritatiſ

infunde ut quos ſacramentis
paſcalibus ſatiaſti tua faciaſ
pietate cõcordes. Oratio ad
DEus qui nos fontẽ.
omnes ĩ xp̄o renatos ge=
nus regale ꝛ ſacerdotale feciſti
da nobis ꝛ velle ꝛ poſſe que p̄
cipis. ut ppl'o ad eternitatẽ vo
cato vna ſit fides mentium et
pietas actionũ. P xp̄m.

In veſperis oratõ.
DEus q̃ p nobis filiũ tu=
um crucis patibulũ ſubire vo
luiſti. ut inimici a nobis expel
leres poteſtatem. cõcede nobis
famulis tuis ut reſurrectõnis
gratiã cõſequamur. P eũdẽ.

Feria ſecũda introitus.
INtroduxit vos dominus ĩ
terrã fluentẽ mel et lac all'a. et ut
lex domini ſemper ſit in ore veſtro
all'a all'a. ps. Confitemini dño
quoniã bonus. qm̃ in ſeculũ miſe=
ricordia eius. Oratõ.
Deus qui ſolẽnitate paſ=
calẽ mũdo remedia contuliſti.
ppl'm tuũ qm̃s dñe celeſti do=
no pſequere. ut et pfectã liber=
tatẽ conſequi mereatur. et ad
vitã pficiat ſempiternã. P d̃

Lectõ libri actuum apl'oꝝ. x.
IN diebꝫ illis. Stans petrus
in medio pleƀ dixit. Viri fra=
tres vos ſcitis q̄ factũ eſt ver
bũ iſtud p vniuerſam iudeã.
incipiẽs eni a galilea poſt ba
ptiſmũ qđ p̄dicauit iohãnes
iheſum a nazareth. quõ vnxit
eũ de' ſpũ ſcõ ꝛ virtute. Qui p
tranſiuit benefaciendo ꝛ ſanã
do omnes oppreſſoſ a diabolo.
qm̃ deus erat cũ illo. Et nos
teſtes ſum' omniũ que fecit ĩ
regione iudeoꝝ ꝛ iheruſalẽ. Et
quẽ occiderũt ſuſpendentes ĩ li
gno. hũc deus ſuſcitauit tercia
die. et dedit eũ manifeſtũ fieri.
nõ omni ppl'o ſed teſtibus p̄or=
dinatis a deo nobis. qui mã=
ducauim' et bibimus cũ illo.
Poſtq̃ʒ reſurrexit a mortuis
et p̄cepit noƀ p̄dicare ppl'o et
teſtificari q̄ ipe eſt qui cõſtitu=
tus ẽ iudex viuoꝝ ꝛ mortuoꝝ.
huic oẽs ꝓphete teſtimoniũ p=
hibẽt: remiſſionẽ pccõꝝ accipe
re p nomẽ ei' oẽs qui credũt
ĩ eũ. Gradual. Hec dies quã.
V. Dicat nũc iſrahel qm̃ bonus
qm̃ in ſeculũ miſcdia eius. All'a.
V. Nõne cor noſtrũ ardens erat
in nobis de iheſu dũ nobis loque
retur in via. Secũdũ lucã. xxiiij

IN illo tp̄e. Exeũtes duo ex di=
ſcipulis iheſu ibãt in caſtellũ
qđ erat in ſpacio ſtadioꝝ ſe=
xaginta ab iheruſalẽ nomĩe
emaus. Et ipſi loquebantur
ad inuicem de hiis omnibꝫ que
acciderant. Et factũ eſt dũ fa=
bularẽtur ꝛ ſecũ quererent. Et
ipe iheſus appropiquãs ibat
cum illiſ. Oculi aũt illoꝝ tene
bantẽ ne eũ agnoſcerẽt. Et ait

ad illoſ. Qui ſunt hij ſermo=
nes quos cõfertiſ ad inuicem
ambulantes et eſtiſ triſtes? Et
reſpõdẽs vnus cui nomẽ erat
cleophas: dixit ei. Tu ſolꝰ pe=
regrinus es ĩ iheruſalẽ · et nõ
cognouiſti que facta ſunt in
illa hijs diebꝫ. Quibꝫ ille di=
xit. Que? Et dixerunt de iheſu
nazareno qui fuit vir ꝓpheta
potẽs in opere et ſermone co=
rã deo et omni populo · et quõ
tradiderũt eũ ſummi ſacerdo=
tes et principes noſtri in dãna
tionẽ mortis · et crucifixerũt eũ
Noſ aũt ſperabamꝰ qꝛ ipe eſſꝫ
redempturus iſrahel. Et nũc
ſup hec oĩa tercia dieſ ẽ hodie
ꝙ hec facta ſũt. Sꝫ ⁊ mulieres
quedã ex nr̃is terruerũt nos·
que ãte lucẽ fuerũt ad monu=
mentũ. Et nõ inuento corpore
eĩus venerũt dicentes: ſe etiã
viſiões angeloꝝ vidiſſe: qui
dicũt eũ viuere. Et abierunt
quidã ex noſtris ad monumẽ
tũ: et ibi inuenerũt ſicut muli
eres dixerũt · ipm vero non in
uenerũt. Et ipe dixit ad eos. O
ſtulti et tardi corde ad creden
dũ in oĩbꝫ que locuti ſunt ꝓ
phete. Nõne hec oportuit pati
xp̃m · et ita intrare in gloriam
ſuã. Et incipiẽs a moyſe et oĩ
bus ꝓphetiſ · interpretabaẽ il=
lis ſcripturaſ que de ipſo erãt
Et appropinquauerũt caſtel=
lo quo ibãt · et ipſe ſe finxit lõ
gius ire. Et coegerũt illũ dicẽ
tes. Mane nobiſcum domine
quoniam adueſperaſcit et in=
clinata eſt iã dies. Et intrauit
cum illis. Et factũ eſt dũ recũ
beret cũ illis · accepit panẽ ⁊ be
nedixit ac fregit: et porrigebat
illis. Et ſtatĩ aperti ſunt ocu=
li eoꝝ et ↄgnouerũt eũ. Et ipe
euanuit ab oculis eoꝝ. Et di
xerunt ad inuicẽ · nõne cor no=
ſtrũ ardens erat in nobis dũ
loqueretur ĩ via ⁊ aperiret no
bis ſcripturas. Et exſurgẽteſ
eadẽ hora ingreſſi ſunt iheru
ſalem · et inuenerunt congre
gatoſ vndecim · et eos qui cum
ipis erant dicẽtes · ꝙ ſurrexit
dominus vere et apparuit ſy=
moni · et hij narrabãt que ge
ſta erant in via. Et quomodo
cognouerũt eũ ĩ fractione pa
nis. Offꝫ Angelus domini de=
ſcendit de celo · et dixit mulieribus
quẽ queritis ſurrexit ſicut dixit al
leluia. Secreta. Paſcales ho=
ſtias recenſentes qs̃ dñe: ut
qđ frequẽtamus: cõprehẽda=
mus effectu. Cõmunicãtes et
diem. Hanc igitur oblacõnẽ
ut ſupra. Cõmunio Surrexit
dominus et apparuit petro all'a.
Compl'. Impleatur in nob
qs̃ dñe ſacramẽti paſchaliſ
ſcã libacõ · noſqꝫ de terrenis
affectibꝫ ad celeſte transferat

inſtitum. Vel Spiritũ nobis
dñe. ut ſupra. Ad fontẽ oro
Concede quſ o. d. ut qui pec=
catoꝝ nroꝝ pondere pmimur.
a cũctis malis imminẽtibꝫ p
hec feſta paſcalia liberemur.
P xp̃m. Feria tercia introitus
Aqua ſapiẽtie potauit eos do
minus all'a. firmabitur in
illis et nõ flectetur all'a. et exalta=
uit eos ineternũ all'a all'a. ps. Cõ
fitemini dño qm bon⁹ qm in ſeculũ
miſcdia eius. Oratio.
Deus qui ecclãm ſanctam
nouo ſemp fetu multiplicas.
cõcede famulis tuis ut ſacra=
mẽtum tuũ viuẽdo teneãt qd
fide perceperũt. Lectõ actuũ apo
stoloꝝ. xiij.
In diebꝫ illis.
Surgens paulus et manu ſi=
lentium indicẽs ait. Viri fra=
tres filij generis abraham. et
qui in vob̃ timẽt deũ vob̃ ver
bũ ſalutis hui⁹ miſſum ẽ. Qui
enĩ habitabãt iheruſalẽ ⁊ pri
cipes eius ignorãtes iheſum ⁊
voces ꝓphetarũque p om̃e ſab
batũ legũtur. iudicãtes imple
uerunt. et nullã cauſam mor
tis inueniẽtes in eo: petierũt
a pylato ut interficerẽt eũ. Cũ
qꝫ cõſumaſſent oĩa que de eo
ſcripta erãt: deponẽtes eum
de ligno: poſuerũt eũ in monu
mẽto. Deus vero ſuſcitauit eũ
a mortuis. Qui viſus eſt p di
es multos hijs qui ſimul aſcẽ
derũt cum eo de galilea in ihe=
ruſalẽ qui uſqꝫ nũc ſunt teſtes
eius ad plebẽ. Et nos vobis
anunnciamus ea que ad pres
nros repromiſſio fcã eſt. Qm
hãc de⁹ adimpleuit filijs nris
reſuſcitãs iheſum xp̃m dñm
nrm. Grad. Hec dies. V̉. Di=
cãt nunc qui redempti ſunt a dño
quos redemit de manu inimici. et
de regionibꝫ ꝯgregauit eos. Alle=
luia. V̉. Angelus dñi deſcendit de
celo. et accedens reuoluit lapidẽ. et
ſedebat ſup eũ. V̉. Reſpondens aũt
angelus dixit mulieribꝫ. quẽ queri
tis. ille aũt dixerũt. iheſum naza=
renum. Scdm lucam. xxiiij.
In illo tpe. Stetit iheſus ĩ me
dio diſcipl'oꝝ ſuoꝝ. et dixit eis
Pax vobis. Ego ſum inquit
nolite timere. Cõturbati vero
et ꝯterriti: exiſtimabãt ſe ſpm
videre. Et dixit eis. Quid tur
bati eſtis. et cogitacões aſcẽ
dũt in corda vra. Videte ma=
nus meas ⁊ pedes meos: qꝛ ego
ip̃e ſum. Palpate ⁊ videte ma
nus meas et pedes meos. qꝛ ſpi
ritus carnẽ et oſſa nõ habet ſi
cut me videtis habere. Et cum
hoc dixiſſꝫ: oſtẽdit eis man⁹ ⁊
pedes. Adhuc aũt illis nõ credẽ
tibꝫ et mirantibus p̃ gaudio
dixit. Habetis hic aliquid qd
mãducetur. At illi obtulerũt
ei partẽ piſcis aſſi et fauũ mel
lis. Et cũ mãducaſſꝫ corã eis

ſumēs reliquias dedit eis. Et
dixit ad eos. Hec ſūt verba q̄
locutus ſum ad vos. cum ad
huc eſſem vobiſcū. qm̄ neceſ-
ſe eſt impleri oīa que ſcripta
ſunt in lege moyſi et ꝓphetis ⁊
pſalmis de me. Tunc aperuit
illis ſenſum. ut intelligerent
ſcripturas. Et dixit eis. Quo-
niā ſic ſcriptū eſt: et ſic opoꝛte-
bat pati criſtū et reſurgere a
moꝛtuis die tercia ⁊ p̄dicari in
nomine eius penitentiā in re-
miſſionē peccatoꝝ in oīnes gē-
tes. Offꝛ. Intonuit de celo dn̄s
et altiſſimus dedit vocē ſuā. ⁊ appa
ruerūt fontes aquaꝝ all'a. Secre
Suſcipe qm̄s dn̄e fideliū p̄ces
cū oblacōnibꝫ hoſtiaꝝ. ut per
hec pie deuocōis officia ad ce-
leſtem gloꝛiam tranſeamus.
Si cōſurrexiſtis cū xp̄o Cōmu.
que ſurſum ſunt querite all'a. ubi
xp̄us eſt in dextera dei patris ſedēs
q̄ ſurſum ſunt ſapite all'a. Cōpl.
Concede qm̄s op̄s deus ut pa
ſcalis ꝑceptō ſacramenti con
tinua in nr̄is mentibꝫ perſeue
ret. P dn̄m. Oꝛatio ad fontē
Preſta q̄s op̄s de⁹ ut ꝑ hec
feſta paſcalia que agi-
mus deuoti in tua laude viua-
mus. Feria quarta introitus
Venite bn̄dicti patris mei
percipite regnū all'a. qd̄
vobis paratū eſt ab oꝛi-
gine mūdi all'a all'a all'a. Ps Cā

tate dn̄o canticū nouū quia mira
bilia fecit. Oꝛatio
Deus qui nos reſurrectio
nis dominice annua ſolenni
tate letificas concede ꝓpicius.
ut per tempoꝛalia feſta que a-
gimus ꝑuenire ad gaudia e-
terna mereamur. Lectio actu
In diebꝫ illis um apl'oꝝ. iij.
Aperiens petrus os ſuū dixit.
Viri iſrahelite. et qui timetis
deum audite. Deus abraham
et deus iacob. et deus iſaac. de-
us patrum nr̄oꝝ gloꝛificauit
filiū ſuū iheſum quē vos qui
dē tradidiſtis et negaſtis an-
te faciem pylati. iudicāte illo
dimitti. Vos aūt ſanctū et iu-
ſtum negaſtis. et petiſtis virū
homicidā donari vobis: au-
ctoꝛem vero ſalutis interfeci-
ſtis. Quē de⁹ ſuſcitauit a moꝛ
tuis. cuius nos teſtes ſumus.
Et nunc fratres ſcio. quia per
ignoꝛantiā feciſtis. ſicut et pri
cipes veſtri. Deus aūt qui pre
nunciauit per os omniū ꝓphe-
tarū pati xp̄m ſuum impleuit
Sic penitemini igitur ⁊ cōuer
timini. ut deleantur pc̄ca vr̄a.
Gꝛ. Hec dies quā. V Dextera
dn̄i fecit virtutē dextera dn̄i exal-
tauit me. All'a V Criſtus reſur-
gens ex moꝛtuis iam nō moꝛitur
moꝛs illi ultra non dominabitur.
Scdm̄ iohannem. xxj.
In illo tempoꝛe. Manifeſtauit

ſe iterũ iheſus diſcipulis ſuis
ad mare tyberiadis·manife=
ſtauit aũt ſic. Erant autem ſi
mul ſymon et petrꝰ ⁊ thomas
qui dicitur dydimus et natha
nael qui erat a chana galilee
et filij ſebedei·et alij ex diſcipu
lis duo· Dicit eis ſymon pe=
trus·vado piſcari. Dicũt ei·ve
nimꝰ ⁊ nos tecũ. Et exierũt et
aſcẽderũt ĩ naui·et illa nocte ni
chil prẽdiderũt. Mane aũt fcõ
ſtetit iheſus in litore:nõ tamẽ
cognouerũt diſcipli· qꝛ iheſus
ẽ· Dicit ergo eis iheſus. Pueri
nũquid pulmentariũ habetis?
Reſponderunt ei·nõ. Dixit eis.
Mittite ĩ dexterã nauigij rethe
et inuenietis. Miſerũt ergo ⁊ nõ
valebãt illud trahere p̄ multi
tudine piſciũ. Dicit ergo diſci=
pulus ille quẽ diligebat ihe=
ſus petro·dñs ẽ. Symõ petrus
cũ audiſſꝫ·qꝛ dñs eſt. Tunica
ſuccinxit ſe·erat autẽ nudus et
miſit ſe in mare. Alij aũt diſci
puli nauigio venerũt· nõ enĩ
longe erãt a terra·ſꝫ quaſi cu
bitis ducẽtis·trahẽtes rethe pi
ſciũ. Ut ergo deſcenderũt in ter
rã: viderũt prunas poſitas :et
piſcem ſuppoſitũ et panẽ. Di
cit eis iheſus. Afferte de piſci=
bus quos prẽdidiſtis nũc. A=
ſcẽdit ſymõ petrus et traxit re
the in terrã plenũ magnis pi=
ſcibꝫ: cẽtũ quinq̃gitatribꝫ. Et
cũ tãti eſſent nõ eſt ſciſſum re=
the· Dicit eis ihũs. Venite prã
dete. Et nemo audebat diſcũ=
bentiũ interrogare eũ·tu quis
es? Scientes qꝛ ẽ. Et venit ihe
ſus et accepit panẽ:et dedit eis
et piſcẽ ſimiliter· Etiã hoc tercio
manifeſtatus eſt iheſus diſci
pulis ſuis cum reſurrexiſſet a
mortuis. Offr̄. Portas celi a=
peruit dñs et pluit illis manna ut
ederent·panẽ celi dedit illis· panẽ
angelorꝫ manducauit homo alľa·
Secre. Sacrificia dñe paſca=
libꝫ gaudijs immolamus·q̃=
bus eccleſia mirabiliter paſci
tur et nutritur. Co. Criſtus re
ſurgẽs ex mortuis iã nõ moritur
alľa·mors illi ultra nõ dñabitur
alľa alľa. Copl. Ab omĩ nos
dñe q̃ſ vetuſtate purgatos
ſacramẽti tui veneranda pre
ptio: in nouã transferat crea=
turam· Feria quinta.
Victricẽ manũ tuã dñe lau=
dauerũt pariter alľa·qꝛ ſapientia
aperuit os muti et linguas infan=
tiũ fecit diſſertas alľa alľa· V̄ Cõ
fitemini domino quoniam bonus
qm̃ in ſeculum miſericordia eius.
Deus qui diuer= Oratõ
ſitatem gentiũ in cõfeſſi
one tui nomĩs adunaſti: da
renatis fonte baptiſmatis· ut
vna ſit fides mentiũ et pietas
actionum. Lectio libri actuũ
In diebus illis· apľorꝫ· viij

Angelus domini locutus ē ad
philippū dicens. Surge et va-
de cōtra meridianū ad viam
que deſcendit ab iheruſalē in
gazam hoc eſt deſertā. Et ſur-
gēs abijt. Et ecce vir ethyops
eunuchꝰ potēs cādacis regine
ethiopū· qui erat ſup oēs ga-
zas eius. Venerant eñ adora
re in iheruſalem· et reuerteba-
tur ſedēs ſup currū ſuū legēſ-
qꝫ yſaiā ꝓphetā. Dixit aūt ſpi
ritus philippo· accede adiūge
te ad currū iſtū. Accurrēs aūt
philippus· audiuit eū legentē
yſaiā ꝓphetā. Et dixit. Putaſ
ne intelligis q̄ legis? Qui ait.
Et quō poſſum ſcire niſi aliq̄s
oſtenderit michi? Rogauitqꝫ
philippū: ut aſcēderet et ſederet
ſecū. Locꝰ aūt ſcp̄ture quē le-
gebat hic erat. Tāq̄ȝ ouis ad
occiſionē ductus ē· et ſic agnꝰ
corā tondente ſe ſine voce· ſic
non aperuit os ſuū. In humi
litate iudiciū eius ſublimatū
eſt· generatōnē eiꝰ quis enar
rabit? Qm̄ tolletur de terra vi
ta eiꝰ. Reſpondens aūt eunu-
chus philippo dixit. Obſecro
te de quo ꝓpheta dicit hoc: de ſe
an de aliquo alio? Aperiēs au
tē philippuſ os ſuū· et incipiēs
a ſcriptura iſta: et euāgeliſa-
uit illi iheſum. Et dū irent per
viā veuerūt ad quādā aquā
Et ait eunuchus. Ecce aqua.

Quis ꝓhibet me baptizari?
Dixit autem philippus. Si cre
dis ex toto corde licet. Et reſpō
dens ait. Credo filiū dei eſſe ihe
ſum· et iuſſit ſtare currū· et de-
ſcenderūt in aquā uterqꝫ phi
lippus et eunuchus et baptiza
uit eū. Cū aūt deſcendiſſent de
aqua: ſpūs dñi rapuit philip
pū: et amplius nō vidit eū eu
nuchꝰ. Ibat aūt ꝑ viā ſuam
gaudens· philippus aūt inuen
tus ē in azoto. Et ꝑtranſiens
euāgeliſabat ciuitatibꝫ cun-
ctis: donec veniret ceſareā no-
men dñi nr̄i iheſu xp̄i. Grad.
Hec dies quā· ꝟ· Lapidem quē re
probauerūt edificantes· hic factus
eſt in caput anguli· a dño factū eſt
iſtud et eſt mirabile in oculis no-
ſtris. All'a. In die reſurrectionis
mee dicit dñs p̄cedam vos in gali
lea. Scd̄m iohānē· xx·

In illo tēpe· Maria ſta-
bat ad monumētū foris plo-
rās. Dū ergo fleret inclinauit
ſe et ꝓſpexit in monumētū. Et
vidit duos angelos in albis
ſedentes· unū ad caput et unū
ad pedes ubi poſitū fuerat cor-
pus ihū· Dicūt ei illi. Mulier
quid ploras? Dicit eis· qꝛ tule
rūt dñm meū: et neſcio ubi po
ſuerūt eū. Hec cū dixiſſet cōuer
ſa eſt retrorſum et vidit ihm̄
ſtātē· et nō ſciebat qꝛ iheſus ē.
Dicit ei iheſus. Mulier quid

ploras quem queris? Illa exi-
stimās quia ortholanus esset
dicit ei. Domine si tu sustuli-
sti eū dicito michi·et ubi posu
isti eum: ut ego eū tollam. Di-
cit ei ihesus· Maria. Conuersa
illa dicit ei. Raboni qđ dicitur
magister. Dicit ei ihesus. No
li me tangere·nondū eni ascē
di ad patrem meū. Uade au-
tem ad fratres meos ⁊ dic eis.
Ascendo ad patrē meum ⁊ ad
patrē vestrū·deum meū et deū
vestrū. Uenit maria magda-
lena· annuncians discipulis
quia vidi dominum· et hec di-
xit michi. Offr. In die solen-
nitatis mee dicit dominus· indu-
cā vos in terrā fluētem lac et mel
all'a· Secr. Suscipe qš dn̄e
munera populoꝝ tuoꝝ ꝓpici-
us·ut confessiōe tui nominis
baptismate renouati sempi-
ternā beatitudinem cōsequā-
tur. Per. Cō. Populus acquisi
cōis ānunciate virtutes eius all'a
qui nos de tenebris vocauit in ad
mirabile lumen suū all'a. Cōpl'.
Exaudi domine p̄ces no
stras·ut redēptōnis no
stre sacrosancta cōmercia et
vite nobis cōferāt p̄sentis au
xiliū et gaudia sempiterna cō
ciliēt· P Feria·vi.
Duxit eos dn̄s in spe all'a· et
inimicos eoꝝ operuit mare all'a al
leluia all'a· Ps. Attendite popule
meus legem meā· inclinate aurē
vestram in verba oris mei. Oro
Omnipotēs sempiterne de
us qui pascale sacramē
tū in reconciliatōis humane
federe contulisti·da mentibus
nr̄is·ut quod professione cele
bramus imitemur effectu. Le
Karissi- ctio pe· apl'i·ij·
mi. Crist⁹ semel ꝓ pccīs
nr̄is mortu⁹ est·iustus ꝓ iniu
stis·ut nos offerret deo morti-
ficatos quidē carne·viuifica-
tos aūt spiritu. In quo et hiis
qui in carne cōclusi erāt spiri-
tu veniēs p̄dicauit· Qui incre
duli fuerūt aliquando expecta
bant dei patiētiam in diebus
noe· cum fabricaretur archa
in qua pauci id ē octo anime
salue facte sunt per aquā. Qđ
et vos nunc similis forme sal
uos facit baptisma·non car-
nis depositō sordiū·sed consci
entie bone interrogatio in deū
ꝑ resurrectionē ihesu xp̄i in de
xtera dei patris· Grad. Hec di
es quā· V. Benedictus qui venit i
noīe dn̄i·deus dn̄s et illuxit nobis
All'a· V. Dicite in gentibꝫ qꝛ do
minus regnauit a ligno. Scdm
In illo tpe. matheum·xxviij.
Undeci discipl'i abierūt in syō
montē ubi ɔstituerat illis ihe
sus. Et videntes eū adorauerū.
Quidā autē dubitauerūt. Et
accedens ihesus locutus ē ad

eos dicẽs. Data eſt michi om=
nis poteſtas in celo et in terra.
Euntes ergo docete om̄es gẽtes
baptiſantes eos in nomĩe pa
tris et filij ⁊ ſpũs ſancti. Docẽ
tes eos ſeruare om̄ia quecum
qꝫ mandaui vobis. Ecce ego
vobiſcũ ſum om̄ibꝫ diebꝫ uſ=
bꝫ ad ↄſũmatõnẽ ſecl'i. Offꝫ
Ecce hic vobis dies memoria=
lis all'a. et diẽ feſtũ celebrabitis ſo=
lennem dño in ꝓgenies veſtras le
gitimũ ſempiternũ diẽ all'a all' al=
leluia. Secr' Hoſtias qm̄s do
mine placatõnis aſſume q̃s ⁊
ꝓ renatoꝝ expiacõne pcĩ defe=
rimus et ꝑ acceleracõe celeſtis
auxilij. P. Cõ. Data ẽ michi oĩs
poteſtas in celo et in terra all'a. eũ=
tes docete omnes gentes baptiſan
tes eos in noĩe patris et filij et ſpi
ritus ſancti all'a. Cõpl'. Reſpice
qm̄s dñe ppl'm tuũ et quẽ eter=
nis dignatus es renouare mi
ſterijs a tpalibꝫ culpis dignã
ter abſolue. Sabbto introit⁹
Eduxit dñs ppl'm ſuũ in exul
tatõe all'a. ⁊ elcõs ſuos inle
ticia all'a all'a. ps. Cõfitemi dño
qm̄ bon⁹ qm̄ i ſeculũ miſcdia eius.
Concede q. o. d. ut q̃. Orõ
feſta paſcalia venerãda
pegim⁹ ꝑ hec attigere ad gau
dia eterna mereamur. Lcõ pe.
Kariſſimi. Depo= apl'i. ij.
nentes omnẽ maliciã et
om̄em dolũ et ſimulacõnes et
inuidias et om̄es detractiões.
ſicut modo geniti infantes rõ
nabiles ſine dolo lac ↄcupiſci
te ut in eo creſcatis in ſalutem
ſi tñ guſtaſtis qm̄ dulcis ẽ do
minus. Ad quẽ accedentes la=
pidẽ viuũ ab hoĩbꝫ quidẽ re=
probatũ. a deo aũt electũ ⁊ ho
norificatũ. et ipi tanq̃ꝫ lapides
viui ſupedificamini domos
ſpũales ſacerdotiũ ſanctũ of
ferre ſpũales hoſtias accepta
biles deo ꝑ iheſum xp̄m. Pro
pter qd̄ ↄtinet ſcriptura. Ecce
ego ponã in ſyon lapidẽ viuũ
ſummũ angularẽ electũ preci
oſum. ut oĩs qui crediderit i eũ
non cõfundetur. Vob igiť ho=
nor credẽtibꝫ. nõ credẽtibꝫ au
tẽ lapis quẽ reprobauerũt edi=
ficantes hic fact⁹ eſt in caput
ãguli et lapis offenſiõis. et pe
tra ſcãdali. hijs q̃ offẽdũt ver
bo. Nec credũt i quo poſiti ſũt.
Vos aũt gen⁹ elcm̃ regale ſa
cerdotiũ gẽs ſcã ppl's acq̃ſicõ=
nis. ut virtutes ãnũcietis eius
q̃ de tenebris vos vocauit i ad
mirabile lumẽ ſuũ. qui aliqñ
nõ ppl's nũc aũt ppl's dei. Qui
nõ ↄſecuti miſdiam. nũc autẽ
miſdiam cõſecuti ꝑ ihm̄ xp̄m.
dñm nrm. All'a. V. Hec dies.
All'a. Laudate pueri dñm lau=
date nomẽ dñi. V. Sit nomẽ dñi
bñdictũ ex hoc nũc ⁊ uſqꝫ in ſcl'm.
Jn illo tpe Secũdũ iohã. xx.

Vna ſabbati·maria magda
lena venit mane cū adhuc te
nebre eſſent ad monumētū·et
vidit lapidē ſublatū a monu
mento. Cucurrit ⁊ venit ad ſy
monē petrū ⁊ aliū diſcipulum
quē amabat ihūs. Et dixit eiſ
Tulerunt dn̄m meū: et neſcio
vbi poſuerūt eū. Exijt ergo pe=
trus ille ⁊ ali⁹ diſcipl'us·et ve
nerunt ad monumentū. Cur=
rebāt aūt duo ſimul·et ille a=
lius diſcipulus p̄cucurrit citi=
us petro: et venit prior ad mo
numentū. Et cū ſe inclinaſſet
vidit poſita lintheamina· nō
tamen introiuit in monumē=
tum. Venit ergo ſymō petrus
ſequens eū·et introiuit in mo
numentū. Et vidit lintheami
na poſita et ſudariū quod fu=
erat ſuper caput eius·nō cū li
ntheaminibꝫ poſitum: ſed ſepa
tim inuolutū in vnū locum.
Tunc ergo introiuit et ille di
ſcipulus qui venerat p̄m⁹ ad
monumentū et vidit et credi=
dit. Nondū enim ſciebāt ſcri
pturas qꝛ oportebat eū a mor
tuis reſurgere. Offī. Benedi
ctus qui venit in nomine domini·
benediximꝰ vobis de domo domini
de⁹ dn̄s ⁊ illuxit nobis all'a· Sec̄
Concede qs̄ omnipotens de⁹
ſemp̱ nos per hec miſteria pa
ſcalia gratulari · ut continua
noſtre reparatōis operatō p=
petue nobis fiat cauſa leticie.
Omnes qui ī xp̄o baptiſa= Cō.
ti eſtis·xp̄m induiſtis all'a. Cōpl'
Redemptōnis noſtre mune=
re vegetati qs̄ dn̄e·ut p̱ hoc
p̱petue ſalutis auxilium fides
ſp̱ vera p̱ficiat·P d. Notād
q̄ ab hinc uſqꝫ ad feſtum ſan
cte trinitatis nō cantat̄·Gra·
niſi p̱ defunctis·Sed duo all'a
quorū primū erit de quo miſ=
ſa dicitur·Scd̄m de reſurrecti=
one Infra aſcēſionem aūt et
pēthecoſtē·vltimum all'a erit
de aſcenſione. In miſſis autē
votiuis ſicut p̱ peccatis p̱ in=
firmis·et hijs ſimilibꝫ. Et ī ro
gatōnibꝫ et in vigilia aſcen=
ſionis vnū all'a canitur Sci
endū aūt q̄ cōmunicantes et
hāc igitur p̱ totam octauam
ebdomadam precedentem di=
citur·in ip̄a octaua non dici=
tur. Notādū q̄ etiā infra aſ=
cenſiōem ſingulis diebus de
aſcenſiōe p̄fatō dicitur. Sigu
liſqꝫ dominicis diebꝫ p̄ma cā
tatur de dn̄ica·Sūma vero de
reſurrectiōe·p̱ oīa ſic ip̄o die
p̄terqꝫ·Gra·qđ nō canit̄·ſꝫ p̄=
mū all'a de dn̄ica ⁊ ſcd̄m paſca
Dn̄ica p̄ma poſt reſurrectōnē.
Quaſi modo geniti infan
tes all'a rationabiles ſi=
ne dolo lac concupiſcite·
all'a all'a all'a. p̄s Exultate deo ad
iutori noſtro cetos· Oratio.

Preſta qm̄s omnipotēs de=
us ut qui feſta paſcalia
pͤgimus· hec te largiente mo
rib; et vita teneamus. P do.
Lectio libri iohā· apli· ſ· io· v.
Kariſſimi. Omē qđ natū
eſt ex deo vincit mūdū. Et
hec eſt victoria que vincit· mū
dū fides noſtra. Quis aūt eſt
qui vincit mūdū· niſi qui cre=
dit qm̄ iheſus ē filius dei? Hic
ē qui venit ꝑ aquā et ſangui
nē iheſus xp̄s· Nō in aqua ſo
lū: ſed in aqua et ſanguine· et
ſpūs ē qui teſtificatur qm̄ cri=
ſtus ē veritas· quia tres ſunt
qui teſtimoniū dāt ī terra· ſpi
ritus aqua ⁊ ſanguis. Et tres
ſunt qui teſtimoniū dāt in ce=
lo· pater verbū et ſpūs. Et hij
tres vnū ſunt· Si teſtimoniū
hoīm accipim⁹ teſtimoniū dei
maius ē. Hoc ē teſtimoniū dei
qđ maius ē· qm̄ teſtificatus ē
de filio ſuo. Qui credit in filiū
dei teſtimoniū dei habet in ſe.
All'a· v Surgens iheſus dn̄s
noſter ſtans in medio diſcipulorū
dixit pax vobis. All'a· v Paſca
noſtrū. Scd̄m iohēnē· xx·
In illo tp̄e cū ſero eſſet fcm̄ die
illa vna ſabbatorū· et fores eſ
ſent clauſe: ubi erāt diſcipuli
cōgregati: ꝓpter metū iudeorū·
venit iheſus· et ſtetit in medio
eorū: et dixit eis· pax vob. Hoc
cū dixiſſ; oſtēdit eis man⁹ ⁊ la
tus. Gauiſi ſunt ergo diſcipu
li viſo dn̄o. Dixit ergo eis ite=
rū· pax vob. Sic miſit me pa=
ter et ego mitto vos. Hec cum
dixiſſet inſufflauit et dixit eis.
Accipite ſpm̄ ſcm̄ quorū remi=
ſeritis pcc̄a: remittuntur eis· et
quorū retinueritis retēta ſunt.
Thomas aūt vnus ex duode=
cim q̄ dicitur dydim⁹ nō erat
cū eis qn̄ venit iheſus. Dixerūt
ergo ei alij diſcipuli· vidimus
dn̄m. Ille aūt dixit ei. Niſi vi
dero ī manib; eius fixurā cla
uorū· et mittā digitū meū ī lo=
cū clauorū· ⁊ mittā manū meā
ī lat⁹ ei⁹ nō credā. Et p⁹ dies
octo iterū erāt diſcipli eius in
tus et thomas cum eis. Venit
iheſus ianuis clauſis· et ſtetit
in medio et dixit eis. Pax vo
bis. Deinde dicit thome. In=
fer digitum tuum huc et vide
manus meas ⁊ affer manum
tuam et mitte in latus meum
et noli eſſe incredulus ſ; fide=
lis. Rn̄dit thomas et dixit ei.
Dn̄s me⁹ ⁊ de⁹ meus. Dixit ei
iheſus. Quia vidiſti me tho=
ma credidiſti. Bti qui non vi
derūt et crediderūt. Multa qui
dē ⁊ alia ſigna fecit iheſus in
ꝯſpcū diſcipl'orū ſuorū· que nō
ſūt ſcp̄ta ī libro hoc. Hec au=
tē ſcripta ſunt ut credatis qm̄
iheſus eſt xp̄us filius dei· et ut
credētes vitā habeatis in no=

mine eius. Offi. Angelus dñi
deſcendit de celo ⁊ dixit mulieribus
quem queritis ſurrexit ſicut dixit
all'a. Secre. Suſcipe munera
q̄s dñe exultantis eccleſie et
cui cauſam tãti gaudij p̄ſtiti-
ſti ꝑpetuũ fructũ cõcede leticie.
P. Comunio. Mitte manũ tuã
et cognoſce loca clauoꝝ all'a et no
li eſſe incredulus ſꝫ fidelis all'a alle
luia. Compl'. Q̄s dñe deꝰ nr̄
ut ſacroſancta miſteria q̄ pro
reparatõis nr̄e munimīe con
tuliſti. et p̄ſens nobis remedi
um eſſe facias et futurũ Per.
Notãdũ ꝙ ſi dñica p̄ma Qua
ſi modo ge. Oratõ. Pr̄a q̄s o d.
ut ſupra. Ep'la. Om̄e qđ nat.
eſt ex deo ut ſupra in dñica ha
betur. All'a. Surgens iheſus do
minus noſter ſtãs in medio diſci
puloꝝ dixit pax vobiſ. Itẽ aliud
All'a. Paſca noſtrũ. Et notãdũ
eſt ꝙ ab octaua paſce uſqꝫ ad
vigiliã aſcenſionis dñi ſemp
primũ all'a eſt de officio miſſe.
Scd'm all'a de reſurrectõne vi
delicet In die reſurrectõnis.
Item feria. vi. All'a. Dicite i gẽ
tibus. Item ſabbato All'a. V.
Surgens dñs occurrẽs mulieri-
bus ait auete tunc acceſſerũt et te-
nuerũt pedes eius. Itẽ notandũ
eſt ꝙ in die paſce uſqꝫ ad octa
uam corporis xp̄i. Gloria in ex-
celſis Et Credo dicitur in omni
bus miſſis. excepta ſola miſ-

ſa q̃ dicitur i rogatõibꝫ. Et a-
lia miſſa ⁊ vigilia aſceſiõis in
quibꝫ dicitur ſolũ alleluia.
Euãgeliũ. Cum ſero eſſet die
vno ut patet i dñica. Quaſi mo
do geniti. Feria quarta Ep'la
ad hebreos. xiij.
Fratres. Obedite prepoſitis
vr̄is et ſubiacete eis. ipi eni ꝑ-
uigilant quaſi ratõnẽ ꝓ ani-
mabꝫ vr̄is reddituri. ut cum
gaudio hoc faciãt et nõ gemẽ
tes. Hoc eni expedit vob. ora-
re ꝓ nobis. Cõfidimus eni qꝛ
bonã cõſciẽtiã habemꝰ. in oĩ-
bus bñ volẽtes ↄuerſari. Am
plius aũt dep̄cor vos hoc fa-
cere. quo celerius reſtituar vo
bis. Deus aũt pacis qui edu-
xit de mortuiſ paſtorẽ magnũ
ouiũ ſuaꝝ i ſanguine teſtamẽ
ti eterni. dñm nr̄m iheſum cri
ſtũ aptet vos in omi bono ut
faciatis voluntatẽ eius. Faci
ẽs in vobis qđ placitũ ẽ corã
ſe. p iheſum xp̄m cui ẽ laus et
gloria in ſecula ſeculoꝝ amẽ.
In illo tp̄e Scd'm marcũ. xvi.
Surgẽs iheſus mane prima
ſabbati. Apparuit primo ma
rie magdalene: de qua eiece-
rat ſeptem demonia. Illa va-
dẽs nũciauit hijs q̃ cũ eo fue-
rãt lugẽtibꝫ. Et illi audiẽteſ ꝙ
viueret et viſus eſſet ab ea nõ
crediderũt. poſt hoc aũt duobꝫ
ex eis ãbulãtibꝫ oſtẽſus eſt in

alia effigie· euntibꝫ in villam
et illi eũtes nũciauerũt ceteriſ.
Feria·vi·Ad hebreoſ·j·iohã·j:
Kariſſimi. Si dixerimus
qm̃ peccm̃ nõ habemꝰ·ipſi
nos ſeducimꝰ ⁊ veritas in no
biſ nõ eſt. Si cõfiteamur pcc̃a
noſtra·fidelis et iuſtus ẽ ut re=
mittat nobiſ pcc̃a noſtra·et e=
mũdet nos ab om̃i iniquitate
Si dixerimus qm̃ nõ peccaui=
mus:mendacẽ facimus eũ·et
verbũ eius nõ eſt in nobiſ. Fi
lioli mei hec ſcribo voƀ ut nõ
peccetis. Sꝫ et ſi quis peccauerit
aduocatũ habebit apud pa=
trẽ et iheſum xp̃m iuſtũ· et ip̃e
ẽ propiciatõ ꝓ pcc̃is noſtris:
In Scd̃m matheũ.xxviij·
Illo tp̃e·Exierũt muli
eres cito de monumento cũ ti=
more et gaudio magno·cur=
rẽtes nũciare diſcipulis eiꝰ. Et
ecce iheſus occurrit illis dicẽſ:
Auete. Illi autẽ acceſſerũt·et
tenuerũt pedes eiuſ·et adorauе
rũt eũ. Tũc ait illiſ iheſuſ. No
lite timere·Ite nũciate fratri=
bus meiſ·ut eãt in galileã ibi
me videbunt. Que cũ abijſ=
ſent. Ecce quidã de cuſtodibꝫ
venerũt in ciuitatẽ:et nũcia=
uerũt principibꝫ ſacerdotum
omnia que facta fuerant: Et
cõgregati cũ ſenioribꝫ·cõſilio
accepto pecuniã copioſam de
derũt militibus dicentes·Dici
te qꝛ diſcipuli eius nocte vene
runt et furati ſunt eũ noƀ dor
mientibꝫ. Et ſi hoc auditũ fu=
erit a p̃ſide·nos ſuadebimꝰ ei·
⁊ ſecuroſ vos faciemꝰ. At illi
accepta pecũia·fecerũt ſic erãt
docti. Et diuulgatũ eſt verbũ
iſtd̃ apud iudeos uſqꝫ ĩ hodi=
ernũ diẽ. Dñica·ij·introitus:
Miſcdia dñi plena ẽ ter=
ra all'a·verbo dñi dei celi
firmati ſũt all'a all'a· V·
Exultate iuſti in dño rectos decet
collaudatio· Oratõ·
Deuſ qui in filij tui humi
litate iacentem mundũ erexi=
ſti·fidelibꝫ tuis perpetuã cõcede
leticiã·ut quos ꝑpetue mortis
caſibꝫ eripuiſti gaudijs faci=
as ꝑfrui ſempiternis. P eũd
Epl'a bti petri apli·i·pe·ij
Kariſſimi. Xp̃s paſſuſ eſt
ꝓ nobis vobis relinquẽs exẽ=
plũ ut ſequamini veſtigia eiꝰ
Qui pcc̃m nõ fecit·nec inuen=
tus eſt dolus ĩ ore eiꝰ. Qui cũ
malediceretᷣ nõ maledicebat
Cũ pateretur nõ cõminabatᷣ.
Tradebat aũt iudicãti ſe iniu
ſte·qm̃ pcc̃a nr̃a ip̃e ꝑtulit in
corpore ſuo ſup lignũ·ut pcc̃is
mortui iuſticie viuamꝰ·cuiꝰ li
uore ſanati ſumus. Eratiſ eñi
ſicut oues errãtes·ſed cõuer
ſi eſtis nũc ad paſtorẽ et epi=
ſcopum animarum veſtra=
rũ. All'a. V· Surrexit paſtor bo=

mus qui poſuit animā ſuā ꝓ ouibꝫ
ſuis·et ꝓ ſuo grege mori dignatuſ
eſt. Scdm iohānē·x·

In illo tēpe d·i·d·ſ· Ego
ſum paſtor bonus. Bonuſ pa
ſtor animā ſuā ponit ꝓ ouibꝫ
ſuis. Mercēnari⁹ aūt ⁊ qui nō
eſt paſtor cuiuſ nō ſunt oueſ:
videt lupū venientē: et dimit-
tit oues et fugit· Et lupus ra-
pit et diſpergit oues. Mercēna
rius aūt fugit: q2 mercennari
us eſt·et nō ptinet ad eū de oui
bus. Ego ſum paſtor bonus:
et cognoſco oues meas: et co
gnoſcūt me mee. Sicut nouit
me pater · et ego cognoſco pa
trem · et animā meā pono ꝓ
ouibꝫ meis. Et alias oues ha
beo: que nō ſunt ex hoc ouili·
et illas oportet me adducere.
Et vocem meā audiēt et fiet
vnū ouile ⁊ vn⁹ paſtor. Offr̄

Deus deus meus ad te de luce vi-
gilo· et in nomine tuo leuabo ma
nus meas. Secre. Benedictio
nē nobis dn̄e cōferat ſaluta-
rē ſacroſancta libatio ·ut qđ
agit miſterio virtute pficiat.
Cōmunio Ego ſum paſtor bo-
nus alleluia·et cognoſco oues me
as et cognoſcunt me mee. Cōpl̄.
Sacramēta que ſumpſim⁹ do
mine: et ſpiritualibus nos in
ſtruāt alimentis·et corporali-
bus tueantur auxilijs. P.
Feria · iiij · Lectio beati petri

Fratres ca- apl̄i·i·pe·j·
riſſimi. Scientes q̄ non
corruptibilibus auro vel ar-
gēto redempti eſtiſ: de vana ve
ſtra cōuerſatōe paterne tradi
tionis·ſed precioſo ſanguine
quaſi agni incōtāinati et im-
maculati iheſu xp̄i. Precogni
ti quidē āte cōſtitucōnē mūdi·
manifeſtati aūt i nouiſſimis
tpibꝫ ꝓpter vos qui ꝑ ip̄m fi-
deles eſtis in deo·qui ſuſcitauit
eū a mortuis·et dedit ei glori-
am: ut fides vr̄a et ſpes eſſet in
deo. Aīas vr̄as caſtificantes: ī
obediētia caritatiſ: in fraterni
tatis amore. Simplici ex cor-
de inuicē diligite attētius: rena
ti nō ex ſemīe corruptibili: ſed
incorruptibili ꝑ verbū dei vi-
ui pmanentiſ ineternū· Quia
omīſ caro fenū·et oīs gl̄ia ei⁹
tāq̄ꝫ flos feni. Exaruit fenū ⁊
flos ei⁹ decidit·verbū aūt dn̄i
ieternū manet. Scdꝫ luc̄·xxiiij

In illo tpe·vna ſabbati dilu-
culo venerēt mulieres ad mo-
numentū portātes q̄ parauē-
rāt aromata·et inuenerūt la
pidē reuolutū a monumēto·et
ingreſſi nō iuenerēt dn̄i iheſu
corp⁹. Et fcm̄ ē dū mēte cōſter
nate eſſēt de iſto. Ecce duo viri
ſteterēt ſec⁹ illas ī veſte fulgēti.
Cū timerēt aūt ⁊ declīarēt vul
tū ī terā dixerēt ad illaſ Quid
q̄ritis viuētē cū mortuis? Nō

ē hic·ſed ſurrexit. Recordami
ni qualiter locutꝰ ē vobiſ·cū
adhuc in galilea eſſet dicens.
Quia oportet filiū hoīs tradi
in manꝰ hoīm pc̄coꝝ et cruci=
figi·et die tercia reſurgere. Et
recordati ſunt verboꝝ eius· et
regreſſi a monumento nūcia
uerūt hec oīa illis undecim·
et ceteris oībꝫ. Erat autem
maria magdalene et iohāna
et maria iacobi et cetere q̄ cū
eis erāt. Que dicebāt ad apo=
ſtolos hec. Et viſa ſunt an̄ il=
los ſicut deliramentū verba
iſta·et nō credebant illis·Pe=
trus aūt ſurgens cucurrit ad
monumentū·et recumbens vi
dit lintheamia poſita·et abijt
ſecū mirans qđ factum erat:
Feria·vi· Lectō petri aplī·j·pe· iiij
Kariſſimi ſufficit p̄te=
ritū tempus ad volūta=
tē gentiū ꝯſumandā qui ābu
lauerūt in luxurijs deſiderijs.
vinolentijs ꝯmeſſatōnibꝫ po
tatōnibꝫ et illicitis ydoloꝝ cul
tibus in quo nūc admirātur
nō cōcurrentibꝫ vobis in eā=
dē luxurie cōfuſionē blaſphe
mantes qui reddent ratiōem
ei qui paratus eſt iudicare vi=
uos et mortuos. Propter hec
enī ⁊ mortuis euāgelizatū eſt
ut iudicent̄ q̄dem ſcd̄m hoīem
in carne·viuāt aūt ſecūdū deū
in ſpū. Scd̄m matheū·ix.

In illo tpe'. Acceſſeruut
ad iheſuꝫ diſcipuli iohā
nis dicētes. Quare nos et pha
riſei ieiunamꝰ freqn̄ter· diſci=
puli aūt tui nō ieiunāt? Et ait
illis iheſus. Nūquid poſſunt
filij ſponſi lugere q̄ꝫ diu cū il=
lis eſt ſponſus? Venient aūt di=
es cū auferetur ab eis ſponſus
et tunc ieiunabūt· Nemo aūt
immittit cōmiſſurā panni ru
dis in veſtimentū vetuſ·tollit
enī plenitudinē a veſtimento·
et prior ſciſſura fit. Neqꝫ mit=
tūt vinū nouū in vtres vete=
res. Alioquī rūpuntur vtres
et vinū effunditur et vtres pe=
reūt. Sed vinū nouū in vtres
nouos mittūt·et ambo cōſer=
uantur. Dn̄ica tercia·
Iubilate deo oīs terra all'a·
pſalmū dicite nomini eiꝰ all'a·da
te gloriā laudi eius all'a all'a. ps
Dicite deo quā terribilia ſunt ope
ra tua dn̄e. Oratio.
Deus qui errātibꝫ vt in vi
am poſſint redire iuſticie veri
tatis tue lumē oſtēdis·da cū=
ctis que xp̄iana pfeſſione cen
ſentur·et illa reſpuere que in=
imica huic ſunt nomini· et ea
que ſunt apta ſectari·P dn̄.
Lectio petri aplī.j.pe.ij:
Kariſſimi obſecro vos tā
quam aduenas ⁊ pere=
grinos·abſtinere voſ a carna
libus deſiderijs que militant

aduerſus animã cõuerſatio-
nẽ veſtrã inter gẽtes habentes
bonam·ut in eo quod detra-
ctant in nobis tanq̃ȝ de male
factoribȝ·ex bonis operibus
nos ↄſiderantes glorificẽt deũ
ĩ die viſitatõis. Subiecti eſto-
te omni humane creature ꝑpter
deũ. Siue regi q̃i p̃celleti · ſiue
ducibȝ tanq̃ȝ ab eo miſſis ad
vĩdictã malefactoꝝ·laudẽ ve
ro bonoꝝ. Quia ſic eſt volũ-
tas dei·ut bñ faciẽtes obmute
ſcere faciatis imprudẽtiã ho
minum ignorantiam·Quaſi
liberi et non quaſi velamẽ ha
bentes malicie libertatem·ſed
ſicut ſerui dei. Omnes hono-
rate fraternitatẽ diligite. Deũ
timete·et regem honorificate.
Serui ſubditi eſtote in omni
timore dñis·nõ tãtum bonis
et modeſtis·ſed etiã diſcolis.
hec ẽ eñi gratia in xp̃o Iheſu
dño noſtro. Alleluia· v̄· Mo-
dicũ et nõ videbitis me·iterũ mo-
dicũ et videbitis me· Scd̃m Io-
hannem·xvi.
In illo tp̃e d· i·d·ſ· Modicũ ꝛ iam non vide
bitis me· et iterum modicum
et videbitis me·quia vado ad
patrem· Dixerunt ergo diſci-
puli ei⁹ ad inuicẽ. Quid ẽ hoc
qd̃ dicit nobis modicũ et nõ
videbitis me·et iterũ modicũ
ꝛ videbitis me·quia vado ad
patrẽ? Dicebant ergo. Quid
eſt qd̃ dixit nobis modicum?
Neſcim⁹ quid loquitur. Co-
gnouit aũt iheſus quia vole
bãt eũ interrogare·et dixit eiſ
De hoc q̃ritiſ inter voſ. Quia
dixi. Modicũ et non videbitis
me·et iterũ modicũ et videbi-
tis me. Amẽ amẽ dico vobis·
qꝛ plorabitis et flebitis vos
mũdus aũt gaudebit·vos au
tẽ cõtriſtabimini·ſed triſticia
vr̃a vertetur in gaudiũ. Mu-
lier dũ parit triſticiã habet: qꝛ
venit hora ei⁹. Cũ aũt pepererit
puerũ iã non meminit preſſu
re ꝑpter gaudiũ qꝛ natuſ ẽ ho
mo in mũdum. Et voſ igitur
nunc triſticiã quidẽ habetis.
Iterũ aũt videbo vos ꝛ gaude-
bit cor veſtrum·ꝛ gaudiũ ve-
ſtrum nemo tollat a vobis.
Offer. Lauda aĩa mea dñm lau
dabo dñm in vita mea·pſallã deo
meo quã diu ero all'a· Secreta.
Hijs nob̃ q̃ſumus dñe miſte
rijs ↄferatur quo terrena de-
ſideria mitigãtes diſcamus ce
leſtia amare. P· Cõmunio.
Modicũ et non videbitis me all'a·
iterũ modicũ et videbitis me quia
vado ad patrem meum all'a all'a·
Compl. Preſta q̃s omnipo-
tens deus ut iuſtificatõis tue
grãm ↄſequẽtes·ĩ tuo ſemꝑ glo
riemur auxilio. P dñ· Feria
quarta. Lectõ libri beati iohã-
nis apoſtoli·j·iohannis·v·

Kariſſimi. Hec ſcribo vo
bis ut ſciatis quoniã vi
tam habeatis eternã· qui cre=
ditis in noīe filij dei. Et hec ē fi
ducia quã habem⁹ ad deum.
Quia quodcunqꝫ pecierimus
ſcdm voluntatem eius audit
nos. Et qꝛ ſcimus· quia audit
nos. Et quicquid pecierimus·
ſcimus qm̄ habemus peticões
quaſ poſtulamuſ ab eo. Qui
ſcit fratrem ſuũ peccare· pecca=
tum non ad mortē· petat, p eo·
et dabitur ei vita peccanti· nõ
ad mortem. Et pctm uſqꝫ ad
mortem nõ pro illo dico ut ro
get quis. Omis iniquitas pec
catũ eſt· et ē pctm ad mortem.
Scimus qꝛ omis qui natus ē
ex deo nõ peccat· ſed generatio
dei cõſeruat illũ· et malignus
nõ tangit illũ. Scimus qm̄ ex
deo ſumus· ⁊ totus mũdus in
maligno poſitus eſt. Et ſcim⁹
qm̄ filius venit: et dedit nobiſ
ſenſum ut cognoſcamus do=
minũ noſtrũ ihm̄ xpm. Se=
In illo tpe· Facta cundũ io· iij·
eſt queſtio ex diſcipl'is iohãniſ
cũ iudeis de purificatiõe· et ve=
nerũt ad iohãnē: Et dixerũt
ei. Rabbi. Qui erat tecũ trãs
yordanē cui tu teſtimoniũ phi
buiſti· ecce hic baptiſat et om
nes veniunt ad eum. Reſpon=
dit iohannes· et dixit eis. Nõ
poteſt homo accipere quicquã
niſi fuerit ei datũ de celo. Ipſi
vos michi teſtimoniũ phibebi
tis· qꝫ dixeri ego· nõ ſum xps.
ſed qꝛ miſſus ãte illũ. Qui ha
bet ſponſam ſpõſus ē. Amicus
aũt ſponſi qui ſtat et audit eũ
gaudio gaudet ꝑpter vocē ſpõ
ſi· hoc aũt gaudiũ meũ imple
tũ ē. Illũ opꝫ creſcere me aũt
minui. Qui deſurſũ venit ſup
oēs ē ⁊ qđ vidit ⁊ audiuit hoc
teſtať· et teſtimoniũ ei⁹ nemo
accepit qui accipit teſtimoniũ
eius· ſignauit qꝛ deus verax ē.
Quem enim miſit deus verba
dei loquitur· non eñi ad men=
ſurã dat deus ſpiritũ· et pater
diligit filium· et omia dedit in
manus ſuas. Qui credit in fi
liũ dei habet vitã eternã. Qui
incredulus eſt filio non vide=
bit vitã· ſed ira dei manet ſup
eũ. Feria· vi. Lcõ pe· apl'i· i· pe· i·
Kariſſimi. Succincti lum
bos mentis veſtre ſobrij
et pfecti ſperate in eã que offer
tur vobis grãm i reuelationē
iheſu xpi. Quaſi filij obedien=
tie· nõ cõfigurati prioribꝫ ig=
norantie vrē deſiderijs· ſed ſe=
cũdũ eũ qui vocauit vos ſan=
ctũ· ut et ipi ſancti i omi ꝯuer=
ſatiõe ſitis. Qm̄ ſic ſcriptũ eſt
Sci eritis· qm̄ ⁊ ego ſcũs ſum.
Et ſi prēm vocatiſ eũ qui ſine
acceptõne pſonaꝝ iudicat· ſe
cundum uniuſcuiuſqꝫ opus

in timore incolatus veſtri tp̄e
veſtro ꝯuerſamini in xp̄o ih̄u
dn̄o noſtro. Sc̄d̄m ioh̄a· xij.

In illo tp̄e dixit ihesus d· ſu-
is Ego lux in mundum veni:
ut omnis qui credit in me: in
tenebris non maneat. Et quiſ
audierit verba mea: et nō cu-
ſtodierit: ego nō iudico eum.
Nō enī veni: ut iudicē mūdū·
ſed ut ſaluificē mūdum. Qui
ſpreuit me et non accipit ver-
ba mea· habet qui iudicet eū:
Sermo quē locutus ſum ip̄e
iudicabit eū in nouiſſimo die
Quia ex meip̄o nō ſū locutꝰ.
Sed q̄ miſit me pater: ip̄e mi-
chi mandatū dedit· quid dicā
et quid loquar. Et ſcio quia
mandatū eius vita eterna ē:
Que ergo ego loquor: ſicut
dixit michi pater ſic loquor.

Dominica quarta introitus.

Cantate dn̄o canticū no
uū all'a· qꝛ mirabilia fe-
cit dn̄s all'a· ante cōſpe-
ctū gentiū reuelauit iuſticiam ſuā
all'a all'a· p̄s· Saluauit ſibi dexte-
rā eius et brachiū ſcm̄ eiꝰ. Oro.

Deus qui fideliū mētes v-
nius efficis voluntatis·
da p̄plis tuis id amare qd̄ p̄-
cipis: id deſiderare qd̄ ꝓmittis·
ut inter mūdanas varietates
ibi noſtra ſint corda fixa vbi
vera ſunt gaudia P d̄. Lc̄o
libri beati iacobi apoſtoli· j.

Kariſſimi. Om̄e datū o-
ptimū et om̄e donū p̄fe-
ctū deſurſum ē· deſcēdēs a p̄re
luminū aput quē nō eſt tranſ
mutatō· neqꝫ viciſſitudis ob
umbratō. Voluntarie enī ge
nuit nos verbo veritatiſ nt ſi
mꝰ initiū aliqd̄ creature eius
Scitis frēs mei dilc̄iſſimi. Sit
aūt om̄is homo velox ad au-
diendū: tardus aūt ad loquē-
dū et tardus ad irā. Ira enī
viri iuſtiā dei non operatur· ꝓ
pter qd̄ abicientes om̄em im
mundiciā et abundantiā ma
licie in māſuetudine ſuſcipite
inſitū verbū· qd̄ poteſt ſaluā-
re animas veſtras· All'a. V̄.
Vado ad eū qui me miſit et nemo
ex vobiſ interrogat me quo vadiſ

In illo Secūdum iohā. xvi.
tp̄e dixit ih̄us d· ſ· vado ad eū
qui me miſit· et nemo ex vob̄
interrogat me quo vadis. Sꝫ
qꝛ hec locutus ſum vobis: tri-
ſticia impleuit cor veſtrū. Sꝫ
ego veritatē dico vobis· expe-
dit vobis ut ego vadam. Si
ego non abiero paraclitꝰ nō
veniet ad vos. Si aūt abiero
mittā eū ad vos. Et cū venerit
ille arguet mūdū de peccato et
de iuſticia et de iudicio. De pec-
cato quidē qui non credūt in
me· de iuſticia vero· quia va-
do ad patrem· et iam nō vide-
bitis me· de iudicio autē quia

princeps mundi huius iā iu=
dicatus eſt. Adhuc multa ha=
beo vobis dicere: ſed non pote
ſtis portare modo. Cū aūt ve=
nerit ille ſpūs veritatis: docē=
bit vos oīnem veritatē. Non
enī loquitur a ſemetipſo· ſed
quecunqȝ audiet loquetur · et
que ventura ſunt annūciabit
vobis. Ille me clarificabit qꝛ
de meo accipiet et annūciabit
vobis· Offer. Iubilate deo u=
niuerſa terra · iubilate deo uniuer
ſa terra pſalmū dicite nomini eiꝰ·
venite et audite et narrabo vobis
omnes qui timetis deū quanta fe
cit dñs anime mee all'a. Secr.
DEus qui nos ꝑ huius ſa
crificij veneranda cōmer
cia unius ſummeqȝ diuinita=
tis ꝑticipes eſſe voluiſti· pre=
ſta queſumus: ut ſicut tuā co
gnoſcimus veritatē ſic digni
eā moribȝ aſſequamur ; P d.
Co. Cum venerit paraclitus ſpi
ritus veritatis ille arguet mundū
de peccato et de iuſticia et de iudicio
all'a all'a. Compl'. Adeſto no
bis quēs dñe deus noſter ut ꝑ
hec que fideliter ſumpſimꝰ et
purgemur a vicijs et a pericu=
lis omnibȝ exuamur. P: Fe=
ria quarta ad teſſalonicenſes
FRatres ·i·teſſaloni·v·
Omnes vos filij lucis ſi
tis: et filij diei. Nō ſumus no=
ctis neqȝ tenebrarū. Igitur nō
dormiamus ſicut ceteri: ſȝ vigi
lemus ⁊ ſobrij ſimꝰ. Qui enī
dormiūt: nocte dormiūt· et q̄ e=
brij ſunt· nocte ebrij ſūt. Nos
autem qui dei ſumus· ſobrij ſi
mus induti lorica fidei et cari=
tatis: et galea ſpei et ſalutis.
Quoniā nō poſuit nos in irā
ſed in acquiſitōem ſalutis ꝑ
iheſum xp̄m dñm noſtrū· qui
mortuus ē ꝓ nobis· ut ſiue vi
gilemus ſiue dormiamꝰ· ſimul
cum illo viuamus: Propter
qd̄ cōſolamini inuicē et edifi=
cate alterutrū· ſicut et facietis
in xp̄o iheſu domino noſtro.
IN il= Scdm iohānem· xvij
lo tpe. Reſpiciēs iheſus diſci=
pulos ſuos dixit. Pater ſan=
cte ſerua eos in nomine tuo
quos dediſti michi· ut ſint v=
nū ſicut et nos. Cū eſſem cū e=
is: ego ſeruabā eos ī nomine
tuo. Quos dediſti michi cuſto
diui· et nemo ex hijs perijt· niſi
filius ꝑditōnis: ut ſcp̄tura im
pleatur. Nūc aūt ad te venio:
et hec loquor in mundo· ut ha
beāt gaudiū meū impletū in
ſemetipſis. Ego dedi eis ſermo=
nem meū· et mūdus eos odio
habuit· quia non ſunt de mū=
do ſicut et ego non ſum de hoc
mundo. Nō rogo ut tollas e=
os de mūdo: ſed ut ſerues eos
a malo. De mūdo non ſunt ſi=
cut et ego non ſum de mundo.

Sanctifica eos in veritate·ſer
mo tuus veritas eſt. Sicut tu
me miſiſti in mundum·et ego
miſi eos in mundū. Et pro eis
ſanctifico meip̄m·ut ſint ⁊ ip̄i
ſanctificati ĩ veritate. Nō pro
eis rogo tantū·ſʒ ꝓ eis etiam
qui credituri ſunt ꝑ verbū eo
rū in me·ut omnes vnū ſint.
ſicut tu pater in me·et ego ĩ te·
ut et ip̄i in nobis vnū ſint·et
mūdus credat·quia tu me mi
ſiſti. Et ego claritatē quā dedi
ſti michi: dedi eis ut ſint vnum
ſicut et nos vnū ſumus. Ego
in eis et tu in me·ut ſint ꝯſum
mati in vnū·et cognoſcat mū
dus quia tu me miſiſti·et dile
xiſti eos ſic̄ et me dilexiſti. Pa
ter quos dediſti michi volo·ut
vbi ſum ego ⁊ illi ſint mecū·ut
videant claritatē meā quā de=
diſti michi·qꝛ dilexiſti me an=
te ꝯſtitutōnem mundi. Pater
iuſte mundus te nō cognouit
ego aūt cognoui te. Et hij co=
gnouerunt quia tu me miſiſti
et notū feci eis nomē tuum· et
notū faciā ·ut dilectō tua qua
dilexiſti me in ip̄is ſit et ego in
ip̄is. Feria·vi. Lectio ep̄le be=
ati iacobi apl̄i·iiij
Kariſſimi. Que deſurſum
eſt ſapientia·primū quidē pu
dica·deinde pacifica modeſta
ſuadibilis·bonis cōſentiens·
plena miſcōdia et fructibus bo
nis·iudicans ſine ſimulatōne
Fructus aūt iuſticie in pace ſe
minatur: facientibꝫ pacē· vn̄
bella et lites inter vos. Nonne
hinc ex cōcupiſcentijs veſtris
que militant in membris ve=
ſtris· concupiſcitis et nō ha=
betis·occiditis et zelatis: et non
poteſtis adipiſci. Litigatis et
belligeratis et nō habetis·ꝓpter
qd̄ non poſtulaſtis. Petitis et
non accipitis: eo qꝙ peccatis.
In illo tp̄e Scd̄m marcū·x·
Offerebant iheſu puulos· ut
tangeret illos. diſcipuli autē
cōminabātur offerentibus:
Quos cū videret iheſus· indi
gne tulit. Et ait illiſ. Sinite ꝑ=
uulos venire ad me·et ne ꝓhi
bueritis eos. Taliū eſt enī re=
gnū celoꝝ. Amen dico vobis·
quiſquis nō receperit regnū ſi
cut puulus nō intrabit in re=
gnū celoꝝ. Et cōplexans eos·
⁊ imponens manus ſuꝑ illos
benedicebat eos. Item aliud
In illo tp̄e Scd̄m iohā·xiij·
dixit ihūs diſcipulis ſuis. Fili
oli adhuc modicū ſum vobiſ
cū. Queritis me et ſicut dixi iu
deis·quo ego vado: vos nō po=
teſtis venire. Et vob̄ dico mo
do. Mandatū nouū do vobis
ut diligatis inuicē: ſicut dile=
xi vos·ut et vos diligatis in=
uicem. In hoc cognoſcēt om=
nes·quia diſcipuli mei eſtis ſi

dilectionem habueritis ad in
uicem. Dicit ei ſymon petrus·
domine quo vadis? Reſpon=
dit iheſus. Quo ego vado nõ
potes modo me ſequi· ſequeriſ
autẽ poſtea. Dominica quin
ta· Introitus.
VOcem iocunditatis an=
nunciate et audiatur ter
ra all'a· nunciate uſqꝫ ad extremũ
terre liberauit dñs pp'lm ſuũ all'a
all'a· ps· Jubilate deo om̃is terra
pſalmum dicite nomini eiuſ date
gloriã laudi eius· Oratio
DEus a quo bona cuncta
ꝓcedũt largire ſupplicibꝫ tuiſ
ut cogitemꝰ te inſpirante q̃ re
cta ſunt· et te gubernante eadẽ
faciamus ꝑ dn. Lectio ep'le
beati iacobi apoſtoli· j
KArissimi eſtote factores
verbi: et non auditores tantũ
fallenteſ voſmetĩpos. Quia ſi
quis auditor eſt verbi et non
factor hic cõpabitur viro cõ=
ſideranti vultũ natiuitatis ſue
in ſpeculo. Conſiderauit eni ſe
et abijt ⁊ ſtati oblitus eſt qua
lis fuerit. Qui aũt pſpexerit in
lege pfecte libertatis· et pman
ſerit in ea· nõ auditor obliuio
ſus factus: ſꝫ factor opis· hic
ſanctus i facto ſuo erit. Si q̃s
autẽ putat ſe religioſum eſſe·
non refrenãs linguã ſuã: ſed
ſeducens cor ſuũ· huius vana
eſt religio. Religio mũda ⁊ im
maculata apud deũ ⁊ patrem
hec eſt: viſitare pupillos et vi
duas in tribulatõe eoꝝ· ⁊ im=
maculatũ ſe cuſtodire ab hoc
ſeculo. All'a. v̄. Uſqꝫ modo nõ
petiſtis quicquã· petite et accipietiſ
IN illo tpe Scd'm iohã. xvj.
dixit iheſus d· ſ· Amen amen
dico vobis. Si quid ptieritis
patrẽ meũ in nomie meo: da=
bit vobis. Uſqꝫ modo non pe=
tiſtis quicq̃ꝫ in noĩe meo· peti=
te ⁊ accipietis: ut gaudiũ vr̃m
ſit plenũ. Hec ĩ ꝓuerbijs locu
tus ſũ vob. Uenit hora cũ iã
non in ꝓuerbijs loquar vob:
ſed palã de patre meo· ⁊ annũ
ciabo vobis. In illa die ĩ no=
mine meo petetis. Et nũc dico
vob· q2 rogabo prẽm meũ de
vobis. Ipẽ eni pr̃ amat vos·
q2 vos me amaſtis: et credidi
ſtis q2 ego a deo exiui. Exiui a
patre meo ⁊ veni in mũdum:
iterum relinquo mundũ et va
do ad patrẽ. Dicunt ei diſcipu
li eius. Ecce nunc palã loque=
ris et ꝓuerbiũ nullum dicis.
Nunc ſcimus quia om̃ia ſcis
et non eſt opus tibi ut quis te
interroget· In hoc credimus
quia a deo exiſti. Offꝫ BEne
dicite gentes domino deo noſtro·
et obaudite vocem laudis eiꝰ· qui
poſuit animã ſuam ad vitã et nõ
dedit cõmoueri pedes meos· bene=
dictus dominus qui non amouit

deprecationem meam et miſericoꝛ
diam ſuam a me. Secr̄. Suſci
pe domine fideliū p̄ces cum ob
lationibus hoſtiaꝝ· ut per hec
pie deuocōnis officia· ad cele=
ſtem gloriā tranſeam⁹. P̄ co
Cō. Cantate dn̄o all'a cantate et
benedicite nomini eius bene nun
ciate de die in diem ſalutare eius
all'a all'a. Compl̄. Tribue
nobis dn̄e celeſtis menſe vir=
tute ſaciatis· et deſiderare que
rcā ſunt ⁊ deſiderata pcipere. P̄
Feria ſcd̄a in die rogatōnū ſi=
ue i letania maiori Introit⁹.
Exaudiuit dn̄s de tēplo ſan
cto ſuo vocē meā· et clamoꝛ
meus in conſpectu eius introiuit ī
aures ei⁹ all'a all'. Ps. Diligā te do
mine virtus mea dn̄s firmamen=
tum meū et refugiū meū Nota
q̄ Gloria in excelſis dicitur· ky=
rieleyſon paſcale. Dn̄s vo=
biſcum Oremus.
Preſta q̄s oṗs de⁹ ut
qui in afflictōne noſtra de tua
pietate confidimus: cōtra ad
uerſa oīa tua ſemp ꝓtectio=
ne muniamur. Lectō libri be
ati iacobi apl'i· v·
Kariſſimi. Cōfitemini al=
terutrū pc̄ca veſtra · et orate p
inuicē ut ſaluemini. Multum
enim valet dep̄catio iuſti aſſi=
dua. Helyas homo erat ſimi=
lis nobis paſſibilis· et oratō=
ne orauit: ut nō plueret ſuper
terrā · et nō pluit ānos tres et
mēſes ſex. Et rurſum orauit et
celū dedit pluuiā et terra dedit
fructū ſuū. Si q̄s aūt ex vob̄
errauerit a veritate ⁊ cōuerte
rit quis eū· ſcire debet q̄m qui
conuerti fecerit pccōrem ab er
rore vie ſue· ſaluabit aīam ſu
am a morte· ⁊ operit m̄ltitudi=
nē peccatoꝝ. All'a. v̄. Confite=
mini domino q̄m bonus q̄m in ſe
culū miſc̄dia eius. Secundum
In illo tp̄e dixit ih̄s lucā· xj.
d· ſ· Quis veſtrum habebit a=
micū· et ibit ad illū media no
cte: et dicit illi. Amice accomo=
da michi tres panes· q̄m ami
cus meus venit de via ad me·
et nō habeo quid ponā ante il
lū. Et ille deintus reſpondēs di
cat. Noli michi moleſtus eſſe
iam oſtiū clauſum eſt· et pue=
ri mei ſunt ī cubili· nō poſſum
ſurgere ⁊ dare tibi. Et ille ſi p
ſeuerauerit pulſans· dico vo
bis· et ſi nō dabit ſurgēs: eo q̄
amicus ſit eius; ꝓpter improbi
tatem tamē eius ſurget et da=
bit ei quotquot habet neceſſa
rios. Et ego dico vobis· petite
et dabitur vob̄· q̄rite et inue=
nietis· pulſate et aperietur vo
bis. Oīs eni qui petit accipit· ⁊
qui querit inuenit et pulſanti
aperietur. Quis autē ex vobis
patrem petit panē nūquid la=
pidem dabit illi? Aut piſcem:

nunquid ꝓ piſce ſerpentē da-
bit illi? Aut ſi petierit ouū· nū-
quid ſcorpionē porriget illi?
Si ergo vos cū ſitis mali no-
ſtis bona data dare filijs ve-
ſtris· quantomagis pater ve-
ſter de celo· dabit ſpm̄ bonū pe-
tentibꝫ ſe· Offꝛ. Confitebor dn̄o
nimis in ore meo· ⁊ ī medio multo
rū laudabo eū qui aſtitit ad dextrā
pauperis ut ſaluū faceret a pſequē-
tibus animā meam alľa. Secr.
Hec munera q̄ do· et vincula
nr̄e prauitatiſ abſtergāt ⁊ tue
nobꝫ miſericordie dona ꝯciliēt. aliā
Sacrificiū nr̄e ſeruitutis ieiu
nantes tibi dn̄e pſoluim⁹ ob
ſecrantes· ut eius virtute mu-
niti ſemp ad ꝯuiuiū celeſte fe
ſtinemus. Sciēdū ꝙ prepha
tio ferialis dicitur. Cō. Petite
et accipietis querite et inuenietis pul
ſate ⁊ aperietur vobis· omnis enī
qui petit accipit· et qui querit inue
nit et pulſanti aperietur alleluia.
Vota noſtra q̄ſs Compl
dn̄e pio fauore proſequere ut
dū dona tua in tribulatōne p-
cepimus de ꝯſolatiōne nr̄a in
tuo amore creſcamus. P.
Ad aſpergēdū ꝓpłm Introit⁹
Exurge dn̄e adiuua nos ⁊ li
bera nos ꝓpter nomē tuū al
leluia. ps Deus auribus noſtris
audiuimus· patres noſtri annun
ciauerūt nobis. Oratio.
Preſta qſ̄s oīps deus ut
qui in afflictōne nr̄a de tua pi
etate cōfidim⁹· contra aduer
ſa tua ſemp ꝓtectione munia
mur. P. do. Anthn̄ Surgite ſci
de manſionibus veſtris· loca ſan-
ctificate· plebē bn̄dicite ⁊ vos hoīes
peccatores in pace cuſtodite. añ.
Cum iocunditate exibitis ⁊ cum
gaudio deducemini· nā et montes
et colles exilient expectātes vos cū
gaudio· alľa alľa. Item anth.
De iheruſalē exeunt reliquie ⁊ ſal
uatio de mōte ſyon ꝓpterea ꝓtectio
erit huic ciuitati et ſaluabitur pro
pter dauid ſeruū tuū alľa. Orō.
Oremus dilectiſſimi no
bis deū patrē oīpotentē
ut cūctis mūdū purget errori-
buſ morboſ auferat famē depel
lat aperiat carceres · vincula
diſſoluat· peregrinantibus re
ditū · infirmantibꝫ ſanitatem
nauigantibꝫ portū· ſalutē in-
dulgeat et pacē tribuat in di-
ebus noſtris· inſurgēteſqꝫ re-
pellat inimicos· et de manu in-
ferni libera nos ꝓpter nomen
tuū alľa. Adiutoriū. Lux ppe
tua lucebit· Sequūtur oratio-
nes ad ſtatōnes· Primo de be
ata virgine· Oratio
Deus q̄ culpas noſtras
pijs verberibus caſtigas · ut
nos a noſtris iniq̄tatibꝫ mū-
des· da nobiſ de verbere tuo ꝓ
ficere· ⁊ intercedēte dei genitrice
maria de tua citius cōſolatio-

ne gaudere. Oremꝰ flectamus
DIrige nobis genua.
domine deus dexteram et
inteſſione beate ⁊ glorioſe ſem
perqꝫ virgīs dei genitricis ma=
rie auxilium nobis ſupne vir
tutis impende. P do. De ſan=
cto iohanne baptiſta.
PReſta qm̄s op̄s deus.
ut qui in afflictione noſtra de
tua pietate cōfidimus: interce
dente beato iohanne baptiſta
cōtra om̄ia aduerſa munia=
mur. P d. Oremꝰ flectamus
SAncti iohānis genua.
baptiſte nos dn̄e precla
ra comitetur oratio. et quē vē
turū eſſe predixit poſcat nobiſ
fore placatū. P do. Alia Orō
PReſta qm̄s op̄s deus. ut
familia tua p viam ſa=
lutis incedat. et beati iohānis
baptiſte p̄curſoris tui hortam̄
ta ſectando: ad deū quē p̄dixit
ſecura mente perueniat. Ore
mus flectamus genua.
ADeſto dn̄e ſupplicatōibꝫ
noſtris. et ſperantes in tua mi=
ſericordia intercedente beato io
hanne baptiſta p̄curſore tuo:
pietatis tue indulgentiā cōſe=
quamur. P do. De angelis
DEus qui miro or= oratō
dine āgeloꝝ miniſteria
hominūqꝫ diſpenſas. concede
ꝓpicius: ut a quibus tibi mini
ſtrantibꝫ in celo ſemp aſſiſtit
ab hijs in terra vita nr̄a mu
niatur. Oremus flectamꝰ ge
MEntem familie tue nua
qm̄s dn̄e interueniēte be
ato michaele archāgelo et mu
nere compūctiōis aperi: et lar
gitate pietatis exaudi. P. De
DEus q̄ be= ſancto petro.
ato petro aplo tuo colla
tis clauibꝫ regni celeſtis ani=
mas ligādi atqꝫ ſoluendi pō
tificiū tradidiſti. concede ꝓpici
us: ut interceſſionis eius auxi
lio a pctōꝝ noſtroꝝ nexibꝫ li
beremur. P do. Oremus fle=
PReſta ctamus genua
qm̄s op̄s deus. ut nullis
nos p̄mitas pturbatōnibus
ↄcuti. quos in aplice cōfeſſio=
nis petra ſolidaſti P do. De
PEtende ſancto egidio
qm̄s dn̄e miſcdiam tuā et bea
ti abbatis egidij interceſſione
cuiꝰ nos dediſti p̄rocinijs ad
iuuari tribue. qm̄s ut maie=
ſtatem tuā iugiter ꝓ nobis ex
oret. Oremꝰ flectamꝰ genua.
DEus q̄ culpas delinqūti
bus diſtricte feriendo p=
cutis. fletuſ quoqꝫ lugentium
nō recuſas. ut q̄ pondus tue a
nimaduerſatōis cognouimꝰ
interceſſiōe bt̄i egidij abbatis
pietatis gratiam ↄſequamur.
P do De vno martire.
DEuſ refugiū paupm ſpeſ
humilium ſaluſqꝫ miſeroꝝ in

intercedente beato ·N· cũ omnibus
ſcis tuis ſupplicatõem pp̃li tui
clementer exaudi· ut quos inſtã-
tia verboꝝ fecit afflictos: abũ-
dãcia remedioꝝ faciat ꝯſola-
tos· P dn. De martire ꝛ põti-
Exiliũ nob̃ dñe placat⁹
impẽde· et intercedẽte bea
to ·N· martire tuo atqꝫ põtifi-
ce: dexterã ſup nos tue maieſta
tis extẽde. P dn· Orem⁹ flecta-
Clamãtiũ mus genua.
qs̃ dñe p̃ces dignãter
exaudi· ut ſicut niniuitis in af
flictõe poſitis pepciſti: ita etiã
meritis bti ·N· martiris tui no
bis ĩ p̃ſenti tribulatõe ſuccur-
re. De ſcõ adalbto.
Etetur eccĩa tua deus bti
adalbti martiris tui atqꝫ põti
ficis cõfiſa ſuffragijs atqꝫ ei⁹
p̃cibꝫ glĩoſis· et deuota pma-
neat et ſecura ꝯſiſtat. Ore-
mus flectamus genua.
Omĩpotẽs et miſericors de⁹
qui peccatiũ aĩas nõ vis perire
ſꝫ culpas. ꝯtine quã merẽtur
irã· ꝛ quã p̃camur ſup nos ef
funde clemẽtiã tuã· ut de merore
gaudiũ tue miſcdie conſequi
mereamur. De martiribus.
Aieſtati tue nos domine
martirũ. N· et· N· ſuppli
catõ ꝯciliet. ut qui inceſſanter
actibꝫ nr̃is offendimus: iuſto
rum precibꝫ expiemur. P dn·
Oremus flectamus genua.

Ręſta qs̃· o· d· ut ad te toto
corde clamãtes interceſſi
onibꝫ ſcõꝝ martirũ tuoꝝ· N· ꝛ
N· pietatis tue indulgẽtiã ꝯſe
quamur De ſcõ nicolao
Iſerere miſerere pp̃lo tuo
et ꝯtinuis tribulatõibꝫ labo-
rãtẽ btõ nicolao intercedẽte p
pici⁹ reſpirare ꝯcede. De oĩbꝫ
Mniũ ſcõꝝ qs̃. ſcis
dñe ſupplicatõe placat⁹
ꝛ veniã delictoꝝ nr̃oꝝ tribue ꝛ
remedia ꝯcede ſempiterna. P
Poſt oratões ſeqtur letania
Umili p̃ce ꝛ ſincera deuotõ-
ne ad te clamãtes· xp̃e exau-
di nos. Añ. Ardua ſpes mundi
ſolidator ꝛ inclite celi xp̃e audi nos
Scdm hũc modũ Kyrieleyſon
xp̃eleyſon· xp̃e audi nos· Scã ma
ria· ora p nobis ad dñm· xp̃e au-
di nos. Itẽ letania maior dici-
tur. Letaniã maiorẽ a ſcõ gre
gorio papa vij· kl'as may legi
mus ee ſtatutã pter imminẽ-
tẽ cõuevrbi celeſtis ire mucro
nẽ ꝛ p importunitate belloꝝ atqꝫ ad
fruges ꝯſeruãdas. Et ſic p to
tũ cantetur· et poſt hoc añ· lux
ppetua lucebit. Ad introitũ cho
ri inde v· et coll' de omĩbꝫ ſan-
ctis. Feria tercia Introitus.
Vocẽ iocunditatis· p omnia di
citur ut ipſo die· Gloria in excel
ſis deo. Et p̃fatõ paſcalis· ꝛ Ite
Eiu- miſſa eſt. Oratio.
nio hoc afflicti corpore ꝛ

corde cōtriti frequētam⁹ ad te=
preces noſtras clementiſſime
deus ut cum corporali abſtinē
tia nobis viciorꝫ donetur · ut
reſtricto corpore ab epuliſ cu q̄
es refectio vera in noſtris cor
dibꝫ oriaris. P. dn. Ad thimo
KAriſſi= theū · i · thimo · ij ·
mi obſecro p̄mū omni=
um fieri obſecratōes · oratio=
nes poſtulatōnes · gr̄arū acti=
ones ꝑ om̄ibꝫ hominibꝫ · pro
regibus et om̄ibus qui ī ſub=
limi ſtatu ſunt ut quietā ꝛ trā
quillam vitā agam⁹ in omni
pietate et caſtitate. Hoc enī bo
nū eſt et acceptū corā ſaluato
re noſtro deo: qui om̄es homi
nes vult ſaluos fieri · et ad a=
gnitōem veritatis venire. U=
nus enim deus: unus media=
tor dei et hominū. Homo xp̄s
iheſus · qui dedit redemptōnē
pro om̄ibꝫ ſemetip̄m · pro om
nibꝫ teſtimoniū tp̄ibꝫ ſuis · in
quo poſitus ſum ego predica
tor et ap̄l's · veritatem dico nō
mentior doctor gentiū in fide ꝛ
veritate · in xp̄o iheſu domino
noſtro · Scd̄m matheum · vij ·
IN illo tp̄e dixit ih̄ūs diſcipu=
lis ſuis. Petite et dabitur vo=
bis. Querite et inuenietis. pul
ſate et aperietur vobiſ. Om̄is
enim qui petit accipit · et qui q̄
rit inuenit et pulſanti aperiet̄.
Aut quis eſt ex vobis homo ·
quē ſi petierit fili⁹ ſuus panē:
nūquid lapidem porrigit illi?
aut ſi piſcem petierit: nūquid
ſerpentē porriget illi? Si ergo
vos cū ſitis mali: noſtis bona
data dare filijs veſtris quan
tomagis pater veſter qui ī ce=
lis eſt dabit bona petentibꝫ ſe.
Om̄ia ergo quecunqꝫ vultis
ut faciant vobis homines · et
vos facite eis. Hec ē enī lex et
ꝓphete. Intrate ꝑ anguſtā por
tam · q2 lata eſt porta et ſpacio
ſa via que ducit ad perditōnē
et multi ſunt qui intrant ꝑ eā
Quā āguſta porta ꝛ arta via
q̄ ducit ad vitā. et pauci ſunt
qui inueniunt eam. Secr.
Oblatis q̄s domine placare
muneribꝫ et in hac ſolennita
te ieiuniorꝫ a cūctis nos defen=
de periculis · P. Compl. Puri=
fica q̄s dn̄e tuorꝫ corda fide=
lium · ut a terrena cupiditate
mundati: et preſentis vite pe=
riculis exuantur et perpetuis
donis firmentur. In vigilia
aſcenſionis Introitus.
OMnes gentes plaudite ma
nibus iubilate deo in voce exulta=
tionis · ps. Subiecit populos no=
bis et gentes ſub pedibus noſtris
Preſta q̄s om̄i Oratō
potens deus ut illuc nr̄e mētis
intentō · quo ſolēnitatis vētu
re gl'ioſus auctor ingreſſus ē ·
ſemp intendat ꝛ qua fide ꝑgit

conuerſatōne pueniat. P do·
L Lectio actuū apoſtoloꝝ·
IN diebꝫ illiſ. Multitudi
nis credentiū erat cor vnū et
anima vna · nec quiſqꝫ eoꝝ q̄
poſſederat: aliquid ſuū eſſe di
cebat·ſed erant illis oīa cō
munia. Et virtute magna red=
debāt apoſtoli teſtimoniū re=
ſurrectionis domini noſtri ihe
ſu xp̄i·et gratia magna erat ī
omnibus illis·neqꝫ enī quiſ=
q̄ꝫ egēs erat inter illoſ. Quot=
quot enim poſſeſſores agroꝝ
aut domoꝝ erant: vēdentes af
ferebant p̄cia eoꝝ que vende=
bant·et ponebant ante pedes
apoſtoloꝝ· Diuidebatur autē
ſinglis: put vnicuiqꝫ opꝰ erat
Alla. v̄ · Omnes gentes plaudi
te manibꝫ iubilate deo in voce ex=
ultatiōis. Scdm io· xvij
IN illo tempore. Suble=
uatis ihesus oculis in celū di=
xit: Pater venit hora clarifi=
ca filium tuum·ut filius tuus
clarificet te. Sicut dediſti ei po=
teſtatē oīs carnis · ut oē qđ
dediſti ei: det eiſ vitam eternā.
Hec eſt autē vita eterna: ut co
gnoſcant te ſolum verum de=
um: ⁊ quē miſiſti ihesum xp̄m
Ego te clarificaui ſuper terrā·
opus conſummaui qđ dediſti
michi ut faciam. Et nunc cla=
rifica me tu pater apud temet
ip̄m claritate quā habui pri=
uſqꝫ mundus fieret apud te.
Manifeſtaui nomē tuū homi
nibus. quos dediſti michi de
mundo. Tui erant·et michi e=
os dediſti·et ſermonē tuū ſer=
uauerunt. Et nūc cognouerūt
q2 oīa que dediſti michi abſ
te ſunt·q2 verba q̄ dediſti mi=
chi dedi eis. Et ipi acceperūt et
cognouerunt vere q2 a te exi=
ui·et crediderunt q2 tu me mi=
ſiſti. Ego pro eis rogo non p
mundo rogo·ſed p hijs quos
dediſti michi·quia tui ſunt·et
mea oīa tua ſunt· et tua mea
ſunt·et clarificatus ſum in eiſ
Et iam non ſum in mundo· et
hij in mundo ſunt·et ego ad te
venio. Offr. Viri galilei
quid admiramini aſpicientes in
celum·hic ihesus qui aſſumptus ē
a vobis in celum ſic veniet quem=
admodū vidiſtis eum aſcendentē
in celum alleluia. Secretum.
Sacrificium tibi domine pro
filij tui ſupplices venerabili
quam preuenimus nunc aſcē
ſione deferimꝰ· preſta qs· ut
nos per ip̄m hijs cōmercijs ſa
croſcis ad celeſtia ſurgamus. // Communicantes et noct[illegible] [illegible] d' reſurrectione
Cō. Pater cum eſſem cum eiſ ego
ſeruabam eos quos dediſti michi
alla nunc autem ad te venio·non
rogo ut tollas eos de mūdo ſed ut
ſerues eos a malo·alla. Compl
Tribue queſumus dn̄e
ut p hec ſcā q̄ ſumpſimꝰ

illuc tēdat nr̄e deuotōis affe-
ctus quo tecum eſt noſtra ſub
ſtātia dominus noſter iheſus
xp̄us. Qui tecū.

In die aſcenſiōis Introitus.

Viri galilei q̄d
admirami aſ-
picientes in ce-
lum all'a. quē-
admodū vidi-
ſtis eū aſcenden
tem ī celū ita veniet all'a all'a all'a.
Ps. Omnes gentes plaudite ma
nibus iubilate deo ī voce exultati-
onis. **Oratio.**

Concede q̄ſ̄s op̄s deus
ut qui hodierna die unigeni-
tū tuū redemptorē noſtrū ad
celos aſcendiſſe credimus. ipſi
quoqz mēte ī celeſtibz habite-
mus. P eund̄ **Lectio actuum apoſtolor̄. j.**

Primū
quidē ſermonē feci de oī
bus o theophile. que cepit ihe
ſus facere et docere: uſqz in diē
qua p̄cipiēs ap̄l'is per ſpiritū
ſanctū. quos elegit aſſumpt⁹
eſt. Quibus et prebuit ſeipm
viuū poſt paſſionē ſuā in mul
tis argumentis. et p dies qua
draginta apparens eis: et lo-
quens de regno dei. Et cōueſtēs
precepit eis ab ieroſolimis
ne diſcederent. ſed expectarent
pmiſſiōem patris. quā audi-
ſtis inquit p os meū. Quia
iohannes quidem baptizauit
aqua. vos aūt baptiſabimi-
ni ſpiritu ſancto. nō poſt mul
tos hos dies. Igitur qui con
uenerant interrogabāt eum
dicentes. Domine ſi in tempo-
re hoc reſtitues regnum iſra-
hel? Dixit autem eis. Nō ē ve-
ſtrum noſſe tempa vel mom̄
ta: que pater poſuit in ſua po-
teſtate. ſed accipietis virtutem
ſuperuenīētis ſpiritus ſancti
in vos. Et eritis michi teſtes ī
iheruſalem et in omni iudea ⁊
ſamaria. et uſqz ad ultimū ter
re. Et cum hec dixiſſet: videnti-
bus illis eleuatus eſt. et nubes
ſuſcepit eum ab oculis eorum
Cumqz intuerentur in celū: eun
tem illum. ecce duo viri aſtite-
rūt iuxta illos in veſtibus al-
bis. Qui et dixerunt. Viri ga
lilei quid ſtatis aſpicientes in
celum. Hic iheſus qui aſſum-
ptus eſt a vobis in celum ſic
veniet quemadmodum vidi-
ſtis eum euntē in celū.

All'a **v̄.** Aſcendit deus in iubi-
latione et dominus in voce tube.

All'a. **v̄.** Dominus in ſyna ī ſan
cto aſcendens in altum captiuam
duxit captiuitatem. **Secūdum marcum. xvj.**

In illo tempo-
re. Recumbentibz undecim di
ſcipulis apparuit illis ih̄ūs et
exprobrauit incredulitatē eo-
rū et duriciā cordis. q2 hijs q̄
viderant eum reſurrexiſſe nō

crediderũt. Et dixit eis. Euntes
in mũdum uniuerſum p̄dica=
te euãgeliũ om̄i creature. Qui
crediderit et baptiſatus fuerit
ſaluus erit. Qui vero nou cre
diderit cõdemnabitur. Signa
aũt eos qui crediderunt hec ſe=
quentur. In nomine meo de=
monia eicient· Linguis loqn̄
tur nouis·ſerpentes tollẽt. Et
ſi mortiferũ quid biberint nõ
eos nocebit· Super egros ma
nus imponẽt·et bene habebũt
Et dominꝰ quidẽ ihesus poſt=
q̄z locutus eſt eis · aſſumptus
eſt in celum· et ſedet a dextris
dei. Illi aũt ꝓfecti: p̄dicauerũt
vbiq̄z domino cooperãte et ſer
monẽ confirmante ſequenti=
bus ſignis· Offꝯ. Aſcẽdit de=
us in iubilatiõe et dominus in vo
ce tube alľa. Secꝛ̃. Suſcipe do
mine munera que ꝑ filij tui
glorioſa aſcenſione deferimꝰ
et concede ꝓpicius·ut a preſen
tibus periculis liberemur ⁊ ad
vitam perueniamus eternã· P
do. Cõ. Pſallite domino qui aſcẽ
dit ſup celos celoꝝ ad orientẽ alľa
Compl'. Preſta nob̄ q̄ms om
nipotens et miſericors deus·ut
que viſibilibꝫ miſterijs ſumẽ
da percepimus inuiſibili conſe
quamur effectu· P do· Feria
ſexta epľa· Fratres vnicuiq̄z
veſtrum require in vigilia a=
ſcenſionis. Scdm lucã·xxiiij·

Communicantes et [illegible] resurrectionem

In illo tp̄e d· ihesus diſcipulis
ſuis. Ego mitto ꝓmiſſum pr̄is
in vos· vos autẽ ſedete in ciui=
tate quouſq̄z induamini vir=
tute ex alto. Eduxit autem eos
foras in bethaniã· et eleuatis
manibꝫ ſuis benedixit eis. Et
factum eſt dũ benediceret illis
receſſit ab eis: et ferebatur i ce=
lum. Et ipſi adorantes ingreſſi
ſunt in iheruſalem cum gau=
dio magno. Et erant ſemp in
templo laudãtes et benedicẽ=
tes deum. De omnibꝫ ſanctis
infra octauã aſcẽſiõis· Orõ.
Conſerua domine ſperan
tes in te et perfice volun=
tatem tuã in nobis·ut clarifi=
cati leticia aſcenſionis domi=
ni noſtri ihesu xp̄i mereamur
a dextris tuis cũ omnibꝫ ſan=
ctis delectari. P eundẽ. Secꝛ̃.
Da nobis queſumꝰ dñe ſem
per per hec miſteria gratulari·
et intercedente beata dei geni=
trice virgine maria· cũ omni=
bus ſanctis tuis ꝯcede ꝓpicius
ut cõtinua nr̄e redemptiõis ope
ratio ꝑpetue nobis fiat cauſa
leticie P eundẽ. Compl'. Da
nob̄ q̄ms dñe deus noſter. ut
qui glorioſam aſcẽſiõem dñi
noſtri ihũ xp̄i filij tui celebra=
mus·meritis ſancte eiuſdẽ dei
genitricis ⁊ virginis marie et
omniũ ſanctoꝝ tuorum deuo
ti ſemp in tua laude viuamus

Dominica poſt aſcenſionem.

Exaudi domie vocē meā
qua clamaui ad te alla
tibi dixit cor meum que
ſiui vultum tuum vultum tuū do=
mine requiram ne auertas faciē
tuam a me alleluia alleluia ps.
Dominus illuminatio mea et ſa=
lus mea quē timebo. Oratio.
Omnipotēs ſempiterne de=
us: fac nos tibi ſemp et
deuotam gerere volūtatem: et
maieſtati tue ſincero corde ſer
uire. P. Lectio epl'e beati pe=
tri apl'i ·i· pe· iiij·
Kariſſimi. Eſtote pruden
tes et vigilate in oratōnibus.
Ante om̄ia aūt mutuā in vo=
biſmetipſis caritatē continuā
habentes· quia caritas operit
multitudinē peccatorꝝ. Hoſpi=
tales inuicē ſine murmuratō=
ne. Unuſquiſqꝫ ſicut accepit
gratiam ī alterutrū illā āmi=
niſtrātes· ſicut boni diſpenſa=
tores multiformis gratie dei.
Si quis loq̄tur quaſi ſermo=
nes dei. Si quis miniſtrat tan
q̄ꝫ ex virtute quā āminiſtrat
deus· ut in om̄ibꝫ honorifice=
tur deus per iheſum xp̄m dn̄m
noſtrum Alla. ṽ· Dn̄s in ſy=
na in ſancto aſcendens in altū ca=
ptiuā duxit captiuitatem Alla.
ṽ· Aſcendo ad patre meū et patrē
veſtrum. deū meū et deū veſtrum·
Scd'm iohannem· xv· et· xvi.

In illo tp'e dixit ih'ūs diſcipu=
lis ſuis. Cum venerit paracli=
tus quem ego mitto vobis a
patre ſpiritum veritatiſ· qui a
patre pcedit· ille teſtimoniū p
hibebit de me et vos teſtimoni
um phibebitis quia ab initio
mecum eſtis. Hec locut9 ſum
vobis ut nō ſcādaliſemi· abſ
qꝫ ſynagogis facient vos. Sꝫ
venit hora ut om̄is qui inter=
ficit vos arbitret̄ obſequiū ſe
preſtare deo. Et hec facient vo
bis. Quia nō nouerūt prēm
neqꝫ me. Sed hec locut9 ſum
vobis· ut cū venerit hora eo=
rum reminiſcamini: quia ego
dixi vobis. Offꝫ. Aſcendit de
us in iubilatione. Secr̄. Sacri
ficia nos domine immacula=
ta purificent· et mentibus no
ſtris ſuperne gratie dent vigo
rem. P· Cō. Pater cum eſſem cū
eis· Compl'. Repletis domine
muneribꝫ ſacriſ da q̄ſ ut in
gratiarꝫ actione ſemper mane
amus· P do. Feria quarta
ad hebreos· ij.
Fratres videm9 iheſum
propter paſſionē mortis glo
ria ꝛ honore coronatū· ut gra
tia dei guſtaret mortē· Dece=
bat enim eum propter quem
omnia per quem omnia· qui
multos filios in gloriā addu
xerat· auctorem ſalutis eorum
per paſſionem conſummari.

ꝑter quā cauſam · nō cōfun-
ditur fratres eos vocare di-
cens. Narrabo nomen tuum
fratribus meis: in medio eccle
ſie laudabo te. Et iterū. Ego
ero confidens in eum. Et ite-
rū. Ecce ego et pueri mei quos
dedit michi deꝰ. quia ergo pu-
eri cōmunicauerūt carni ⁊ ſan-
guini. Et ipe ſilr ꝑticipauit e-
iſdē: ut ꝑ mortē deſtrueret eū:
qui habebat mortis imperiū:
id eſt dyabolū · et liberaret eos
qui timore mortis ꝑ totā vi-
tam obnoxij erant ſeruituti.
Nuſq̄ȝ enī angelos apprehen-
dit · ſed ſemē abrahe apprehē-
dit. Unde debuit ꝑ oīa fratri
bus ſimilari ut miſericors fie-
ret · et fidelis pontifex ad deū · ut
reprobaret delicta pplī. In eo
enim in quo paſſus eſt: ipe tē-
ptatus eſt · potens eſt eis qui tē
ptātur auxiliari. Unn̄ frēs ſan-
cti vocatōis celeſtis ꝑticipes ·
ꝯſiderate aplm̄ et pontificē cō-
feſſiōis nr̄e iheſum xp̄m domi
nū nr̄m. Scd̄m iohannē · xv ·
IN illo tꝑe dixit iheſus d · ſ. Si
manſeritis ī me: et verba mea
in vobis manſerint · quodcū-
q̄ȝ volueritis petetis: et fiet vo
bis. In hoc clarificatus ē pa
ter meus · ut fructū plurimum
afferatis · et efficiamini mei di-
ſcipuli. Sicut dilexit me pater
et ego dilexi vos. Manete ī di-
lectione mea. Si ꝓcepta mea
ſeruaueritis: manebitis in di-
lectiōe mea. Sicut et ego ꝓcep
ta pris mei ſeruaui ⁊ maneo
in eius dilectiōe. Hec locutus
ſū vob̄ ut gaudiū meū ī vob̄
ſit et gaudiū vr̄m impleatur
Feria · vi · infra octauas aſcen
ſionis. Lectō beati iohā · i · io · i.
KAriſſimi. Qđ fuit ab in-
itio qđ audiuimꝰ: qđ vi
dimus. qđ oculis nr̄is ꝑſpexi-
mus · et manus nr̄e cōtrecta-
uerūt de verbo vite · et vita ma
nifeſtata eſt · et vidimus et te-
ſtamur et annunciamus vo-
bis eternā vitam · que erat a-
pud patrē · ⁊ apparuit nob̄ qđ
vidimus ⁊ audiuimus annū
ciamꝰ vob̄ ut et vos ſocietatē
habeatis nobiſcū · ⁊ ſocietas ve
ſtra ſit cū patre et filio eiꝰ ihū
xp̄o · Et hec ſcribimus vob̄ ut
gaudeatis ⁊ gaudiū veſtrū ſit
plenū ī xp̄o ihū dn̄o noſtro.
IN illo tꝑe Scd̄m iohā · vij.
In nouiſſimo die magne fe-
ſtiuitatis ſtabat iheſus et cla
mabat dicenſ. Si quis ſitit ve
niat ad me et bibat. Qui cre-
dit in me · ſicut dicit ſcriptura
Flumina de ventre eius fluent
aque viue. Hoc aūt dixit ihūſ
de ſpū: quē accepturi erant cre
dentes in eū · Nōdum enī erat
ſpūs datus · q2 iheſus nondū
fuerat glorificatus.

In vigilia ſabbati penthecoſtes. Legitur prima lectō de abraham in libro geneſis abſqꝫ ſalutacōne·xxij.

TEmptauit deuſ abrahā
et dixit ad eū. Abraham abra
ham. At ille reſpondit. Aſſum
Ait illi. Tolle filiū tuū vnige=
nitū: quē diligis yſaac·et va=
de in terrā viſiōis·atqꝫ offereſ
eū ibi in holocauſtū ſup vnū
montiū quē mōſtrauero tibi.
Igitur abrahā de nocte ↄſur=
gens ſtrauit aſinū ſuū: ducēs
ſecū duos iuuenes ⁊ yſaac fili=
um ſuū. Cūqꝫ ↄſcidiſſet ligna
in holocauſtū abijt in locum
quē ꝓceperat ei deus. Die autē
tercio eleuatis oculis·vidit lo
cū ꝑcul·dixitqꝫ ad pueros ſu=
os. Expectate hic cū aſino· ego
⁊ puer illuc uſqꝫ ꝓperātes·poſt
quam adorauerimus reuerte
mur ad vos. Tulit quoqꝫ li=
gna holocauſti·et impoſuit ſu
per yſaac filium ſuum. Ipſe
vero portabat in manibus i=
gnem et gladium: Cumqꝫ duo
ꝑgerent ſimul·dixit yſaac prī
ſuo. Pater mi. At ille reſpon=
dit. Quid vis fili? Ecce inquit
ignis et ligna: ubi eſt victima
holocauſti? Dixit abrahā. De
us ꝓuidebit ſibi victimā holo
cauſti fili mi. Pergebant er=
go pariter·venerūtqꝫ ad locū
quē oſtenderat ei deus·in quo
edificauit altare·et deſuper li=
gna compoſuit. Cūqꝫ colligaſ
ſet yſaac filiū ſuū·poſuit eū ī
altari ſup ſtruem lignoꝝ· ex=
tenditqꝫ manū. ⁊ arripuit gla
diū ut immolaret filiū ſuū. Et
ecce angelus dn̄i de celo clama
uit dicēs. Abrahā abraham.
Qui reſpondit aſſum. Dixitqꝫ
ei. Ne extēdas manum tuam
ſuper puerum: neqꝫ facias ei
quicq̄ꝫ. Nūc cognoui ꝙ time=
as deū et nō pepciſti filio tuo v
nigenito ꝓpter me. Leuauit a
brahā oculos viditqꝫ arietē
inter vepres herentē cornibꝫ
Quē aſſumens obtulit holo=
cauſtū ꝓ filio. Appellauitqꝫ
nomē illius loci·dn̄s videt·vn
de uſqꝫ hodie dicitur in mōte
dn̄s videbit. Vocauit aūt an=
gelus dn̄i abrahā ſcd̄o de celo
dicēs. Per memetipm̄ iuraui
dicit dn̄s·quia feciſti rem hāc·
et no pepciſti filio tuo vnige=
nito ꝓpter me·benedicā tibi et
multiplicabo ſemē tuum: ſicut
ſtellas celi·et velut arenā q̄ in
litore maris eſt. Poſſidebit ſe
men tuū portas inimicoꝝ ſuo
rū. Et benedicentur in ſemine
tuo oīs gentes terre·quia o=
bediſti voci mee. Reuerſus eſt
abrahā ad pueros ſuos abi=
erūtqꝫ berſabee ſimul inhabi=
tauit ibi. Oremus flecta·nō
dicitur ſed ſubſequēs oratio.

DEus qui in abrahe fa-
muli tui opere humano
generi obedientie exempla p̄-
buiſti· concede nobis et noſtre
voluntatis prauitatē frange
re et tuoꝝ p̄ceptoꝝ rectitudinē
in om̄ibꝫ adimplere. P: Le
ctio ij· deutronomij· xxxi.
SCripſit moyſes canticū
⁊ docuit filioſ iſrl'· p̄cepitqꝫ dn̄ſ
ioſue filio nun ⁊ ait. Cōforta-
re et eſto robuſtꝰ· tu enī intro
duces filios iſrl' in terrā quā
pollicitus ſum· et ego ero tecū.
Poſtq̄ꝫ ergo ſcripſit moyſes
verba legis huius in volumi
ne atqꝫ compleuit· p̄cepitqꝫ le
uitiſ qui portabant archā fe-
deris dn̄i dicens. Tollite librū
iſtū et ponite illū in latere ar-
che federis dn̄i· ut ſit ibi cōtra
te teſtimoniū. Ego enī ſcio ꝯtē
tōnē tuā: et ceruicē tuā duriſſi
mā. Adhuc viuēte me· ⁊ ingre
diente vobiſcū· ſemp cōtentō-
ſe egiſtis ꝯtra dn̄m· quāto ma
gis cū mortuus fuero. Cōgre
gate ad me omnes maiores
natu p tribꝫ veſtraſ atqꝫ ſacer
dotes et loquar audientibus
eīs ſermones iſtos· et inuoca
bo ꝯtra eos celū et terrā. No-
ui enim ꝙ poſt mortē meā in-
ique agetis· et declinabitis ci-
to de via quā p̄cepi vobiſ· et
occurrent vob̄ mala in extre-
mo tp̄e. quando feceritis ma-
lū in conſpectu dn̄i· ut irritetis
eum p opera manuū veſtrarū
Locutus eſt ergo moyſes au-
diente uniuerſo cetu filioꝝ iſ-
rahel verba carminis huius·
et ad finem uſqꝫ ꝯpleuit.

Tractus. Ctende celum et lo
quar ⁊ audiat terra ex ore meo. V̄
Expectetur ſicut pluuia eloquium
meum et deſcendant ſicut ros ver-
ba mea quaſi ymber ſuper grami-
na· et ſicut nix ſup fenū qꝛ nomen
domini inuocabo. V̄· Date ma-
gnificentiam deo noſtro deus ope-
ratio vera eius· et om̄es vie eius
iudicia· V̄. Deus fidelis ī quo nō
eſt iniquitas iuſtꝰ et ſanctus dn̄s.

Lectio iij· yſaie· iiij.
APprehendent ſeptē mu-
lieres virū unum in die illa di
centes. Panem noſtrū come
demus· et veſtimentis noſtris
operiemur. Tātūmodo inuoce
tur nomen tuū ſuper nos· au-
fer opprobriū noſtrū. In die
illa erit germē domini in ma-
gnificētia et gloria· et fructus
terre ſublimis et exultatō hijſ
qui ſalui fuerīt de iſrahel. Et
erit omnis qui relictus fuerit
in ſyon· ⁊ reſiduus in iheruſa
lem ſanctus vocabitur· om̄is
qui ſcriptus fuerit in iheruſa-
lem in vita. Si abluerit domi
nus ſordem filiaꝝ ſyon· et ſan
guinem in iheruſalē de medio
eiꝰ· in ſpiritu iudicij et ſpiritu

ardoris. Et creauit dominus
ſuper omnē locum montis ſy=
on. Et ubi inuocatus ē nubē
ꝑ diem et fumū et ſplendorem
ignis flammātis in nocte. Su
per omnem enī gloriā ꝓtectō et
tabernaculū erit in umbracu=
lo dieī ab eſtu et in ſecuritate
et abſconſione a turbine et a
pluuia. Tractus. Uinea fa=
cta eſt dilecto in cornu in loco vbe=
ri. ℣. Et materiam circūdedi et cir
cūfodi et plantaui vineā ſoreth et
edificaui turrim in medio eius. ℣.
Et torcular fodi in ea vinea enim
dn̄i ſabbaoth dom⁹ iſrl̄ eſt. Orō
DEus qui nobis per ꝓphe
tarū ora p̄cepiſti tempo=
ralia relinquere atqꝫ ad eter=
na feſtinare da nobis famu=
lis tuis. ut que a te iuſſa ꝯgno
uimus implere celeſti inſpira=
tione citius valeamus. Lectō
Apprehendent ſeptē mulieres
ut ſupra. Tractus. Uinea facta
ut ſupra. Orō
DEus qui nos ad celebrā
dam p̄ſentē feſtiuitatē utriuſ=
qꝫ teſtamenti paginis inſtru=
is. da nobis intelligere miſeri
cordiā tuā. ut ex perceptiōe pre=
ſentiū munerū firma ſit expe=
ctatio futuroꝝ: Lectio. iij. Ba=
ruch. iij.
AUdi iſrahel
mandata vite: auribꝫ ꝑ
cipe ut ſcias prudentiā. Quid ē
iſrl̄ qꝛ ī terra inimicoꝝ es inue

teraſti in terra aliena: Coinqͥ=
nata es cū ydolis. cū mortuis
deputatus es cum hijs qui in
inferno ſunt dereliquiſti fon=
tem ſapientie. Nam ſi in via
dei ambulaſſes habitaſſes v=
tiqꝫ in pace ſuꝑ terram. Diſce
ubi ſit ſapientia. vbi ſit pru=
dentia vbi ſit virtus vbi ſit in
tellectus ut ſcias ſimul vbi ſit
longanimitas vite et victus.
vbi ſit lumen oculoꝝ et pax.
Quis inuenit locū eius. et qͥs
introiuit in theſauros eius?
Ubi ſunt principes gentium
et qui dominantur ſuper be=
ſtias que ſunt ī terra. Qui in
auibus celi ludunt. qui argē=
tū theſauriſant. et aurū ī quo
ꝯfidūt homines. et non eſt fi=
nis poſſeſſionis eoꝝ. Qui ar=
gentū fabricāt et ſolliciti ſunt
nec eſt inuentō operū illoꝝ. Et
tamen exterminati ſunt: et ad
inferos deſcenderūt. et alij in il
lorū loco ſurrexerūt. Juuenes
viderūt lumē. et habitauerūt
ſuꝑ terrā. Uiam aūt diſcipliē
neſcierūt. neqꝫ intellexerūt ſe=
mitas eius. neqꝫ ſuſceperūt eā
filij eoꝝ. a facie eoꝝ longe fa=
cta eſt. Non eſt audita in cha
naan neqꝫ viſa eſt in theman.
Filij quoqꝫ agar qui exquirūt
prudentiam que de terra ē. ne=
gotiatores terre. ⁊ themā et fa
bulatores. ⁊ exquiſitores pru

dentie et intelligeutie. Viā aūt
ſapientie neſcierunt· neqꝫ me
minerunt ſemitaꝝ eius. O iſ-
rahel quā magna domus dei
et ingens locus poſſeſſiōis ei⁹
Magnus et nō habens ꝯſum-
matōnē· excelſius et immenſut
Ibi fuerūt gigātes nomina-
ti· illi ab initio qui fuerūt ſta
tura magna ſcientes bellum.
Nō hos elegit dn̄s· neqꝫ viā
diſcipline inueneꝛ̄t ꝓpterea pe-
rierunt. Et qm̄ non habuerūt
ſapientiā interierūt ꝓpter ſuā
inſipientiā. Quis aſcendit in
celos· et cepit eā et deduxit eā
in nubibꝫ? Quis trāſfretauit
mare ⁊ inuenit eam· et tulit eā
ſup aurū electum? Nō eſt qui
ſciat viā eius· neqꝫ q̄ exquirit
ſemitas eius· ſed qui ſcit uni-
uerſa nouit illam· et adinueīt
eā prudentia ſua. Qui pficit
terrā in ſempiterno tpe· et ad
impleuit eā pecudibꝫ et qua-
drupedibꝫ: qui omittit lumen
et vadit et vocat illud et ob-
audit illi in timore. Vocauit
eam et audiuit eū in tremore.
Stelle aūt dederūt lumē in cu
ſtodijs ſuis. Letate ſūt voca-
te ſunt. Et dixerūt. Aſſumus.
Et luxerunt ei cū iocunditate
qui fecit illas. Hic deus noſter
et nō eſtimabitur alius ad il-
lum. Hic adinueuit omnem vi
am diſcipline· et dedit illā ia-
cob puero ſuo et iſrahel dile-
cto ſuo· poſt hec ſup terrā vi-
ſus ē· et cū hoïbꝫ ꝯuerſa
[D]Eus in tus eſt. Oratio.
cōmutabilis virtus ⁊ lumen
eternū reſpice ꝓpicius· ad toti
us ecc̄ie mirabile ſacramentū
et da famulis tuis· ut hoc qđ
deuote agimus: etiā rectitudīe
vite teneamus. P do. Tract⁹
Sic ceru⁹ deſiderat ad fon. Oro.
[C]Oncede qͥs ops de⁹· ut
qui ſolennitatē domi ſpi
ritus ſancti colimus celeſtibꝫ
deſiderijs accenſi fonte vite ſiti
amus. P. Finitis lectionibus
deſcendatur ad fontem cū leta
nia. Hymnus.
[R]Ex ſanctorū angelorū: To-
tum mundum adiuua: chorus.
Rex ſcōꝝ. v̄ Ora primū tu ꝓ no-
bis virgo mater germinis et mi-
niſtri patris ſummi ordīes ange-
lici. v̄ Supplicate xp̄o regi cetus a
poſtolici ſupplicetqꝫ p magnoꝝ ſan
guis fuſus martirū. v̄ Implora-
te confeſſores conſoneqꝫ virgines
quo donetur magne nobis tem-
pus indulgentie. v̄ Om̄es ſancti
atqꝫ iuſti vos precamur cernui· ut
purgetur om̄e crimē noſtro ſub o-
ramine. v̄ Huius xp̄e rector alme
plebis vota ſuſcipe qui plaſmaſti
ꝓthoplaſtū et genus gignentiū. v̄
Mitte ſanctum nūc amboꝝ ſpiri
tum paraclitum in hanc plebem
quā recēter fons baptiſmi ꝑturit·

V̄ Fac interna fontis huius ſacra
tum miſteriū qui ꝓfluit cum cruo
re ſacro xp̄i corpore· V̄· Ut letetur
mater ſancta tota nunc eccleſia ex
profectu renaſcentis tante multi=
tudinis. V̄ Preſta patris atqꝫ na
ti compar ſancti ſpūs voto ſolum
ſemper omni diligamus tempore:
Tunc dicat cantor alta voce
kyrieleyſon· Deinde om̄ibꝫ ac=
cenſis luminibꝫ ꝓcedet preſbi
ter cū dei ornatu ad altare ⁊ di
cat Gloria iň excelſis· Et ſic ꝑ
agitur miſſa cū all'a et tractu
ordine ſuo ſicut in ſacramen=
tario cōtinetur. Ordo ad miſ=
D Heſta qm̄s ſam. Oro.
ops̄ de⁹ ut claritatis tue
ſup nos ſplendor effulgeat· et
lux tue lucis corda eoꝝ qui ꝑ
gratiā tuā renati ſunt: ſancti
ſpūs illuſtratōne cōfirmet P
Lectio actuū apoſtoloꝝ·xix·
IN diebꝫ illis factū eſt cū apol
lo eſſet corinthi et paulus pa=
gratis ſupioribꝫ partibꝫ veni
ret epheſum. Et inuenit quoſ=
dā diſcipulos et dixit ad eos:
Si ſpm̄ ſcm̄ accepiſtis creden=
tes? At illi dixerūt ad eū. Sed
neqꝫ ſi ſpūs ē ſanctus audiui=
mus. Ille vero ait. In quo er
go baptiſati eſtiſ? Qui dixerūt
In iohānis baptiſmate. Di=
xit aūt paul⁹ Johānes bapti
ſauit baptiſmo penitentie po=
pulū dicens. In eū qui ventu
rus eſſet poſt ip̄m ut crederēt:
hoc eſt in iheſum. Hijs audi=
tis baptiſati ſunt in noīe dn̄i
iheſu. Et cū impoſuiſſet illis
manū paulus· venit ſpūs ſan
ctus ſup eos· et loquebantur
linguis et ꝓphetabant. Erant
aūt om̄es viri fere duodecim.
Ingreſſus aūt ſinagogā pau
lus· cū fiducia loquebat̄ ꝑ treſ
menſes· diſputās et ſuadens:
de regno dei All'a· V̄ Confite=
mini dn̄o qm̄ bonus qm̄ in ſeculū
miſericordia eius. Tractus:
LAudate dn̄m oēs gētes ⁊ collau
date eū omnes populi. V̄· Qm̄ cō
firmata eſt ſup nos miſericordia
eius et veritas domini manet ine=
ternū: Scd̄m iohannem·xiiij·
IN illo tp̄e dixit iheſus diſcipu
lis ſuis. Si diligitis me man=
data mea ſeruate et ego roga
bo patrem et alium paraclitū
dabit vob̄ ut maneat vobiſ=
cū ineternum. Spiritum veri=
tatis quem mūdus non p̄t ac
cipere quia non videt eum nec
ſcit eū. Vos autem cognoſce
tis eum quia apud voſ mane
bit· et in vobis erit. Non relin
quā vos orphanos veniā ad
vos. Adhuc modicum et mū=
dus iam me nō videt· Vos au
tem videtis me· quia ego viuo
et vos viuetis· In illa die voſ
ꝯgnoſcetiſ quia ego ſum i pa
tre meo et vos in me et ego in

vobis. Qui habet mandata
mea et ſeruat ea: ille eſt qui di
ligit me. Qui autē diliget me
diligetur a patre meo. Et ego
diligam eū· et manifeſtabo ei
meipm̄. **Offr̄.** Emitte ſpiritū
tuū et creabuntur et renouabis fa
ciē terre ſit gloria dn̄i in ſecl'a all'a
Secr̄. Virtute ſancti ſpūs do-
mine munera noſtra contige
ut qd̄ ſolēnitate p̄ſenti tuo no
mi dedicamus· et intelligibile
nobis facias et eternū. P do.
Prefatio. Qui aſcendens ſu
per om̄es celos ſedenſqꝫ ad dexterā
tuam, ꝓmiſſum ſpm̄ ſcm̄ hodierna
die in filioſ adoptōis effudit. Qua
propter ꝓfuſis gaudijs totus i or
be terrarū mundus exultat. Sed
et ſupne virtutes atqꝫ angelice po-
teſtates ymnum glorie tue ꝯcinūt
ſine fine dicentes. **Infra actio.**
Communicantes et diē ſa-
cratiſſimū celebrātes quo ſpi
ritus ſanctus apl'os plebem-
qꝫ credentiū p̄ſentia ſue maie
ſtatis impleuit. Sꝫ et memo·
Hanc igitur oblatōem ſerui-
tutis noſtre· ſed ⁊ cuncte fami
lie tue quā tibi offerimus pro
hijs quoqꝫ quos regenerare
dignatus es ex aqua ⁊ ſpiritu
ſancto tribuens eis remiſſio-
nem omnium peccatoꝝ. Quis
domine. **Co.** Vltimo feſtiuitatis
die dicebat ihesus qui in me credit
flumia de ventre eius fluent aque
viue hoc aūt dixit de ſpū quē acce-
pturi erant credentes in eū all'a al
leluia. **Compl'.** Preſta qm̄s o
mnipotēs deus ut ſpiritus ſan
ctus adueniēs maieſtatem fi-
lij tui nob̄ manifeſtādo clarifi
cet. Qui tecū et cū eodē do· no.
In die ſancto ad miſſam Introitus.
[S]piritus domi-
ni repleuit or-
bem terrarū al
leluia ⁊ hoc qd̄
ꝯtinet om̄ia ſci
entiā habet uo
cis all'a all'a all'a· **ps.** Confirma
hoc deus quod operatus es in no-
bis a templo ſancto tuo quod eſt
in iheruſalem. **Oratio.**
[D]eus q̄ hodierna die cor-
da fideliū ſancti ſpiritus illu-
ſtratione docuiſti· da nobiſ in
eodem ſpiritu recta ſapere ⁊ de
eius ſemper conſolatōne gau
dere. P do. **Lectio actuū apo-
ſtolorum· ij.**
[I]N diebus illis. Cum cō
plerentur dies penthecoſtes
erant omneſ diſcipuli pariter
in eodem loco. Et factus eſt re
pente de celo ſonus· tamq̄ꝫ ad-
uenientis ſpiritus vehemen-
tis· et repleuit totam domum
ubi erant ſedentes. Et appa-
ruerunt illiſ diſpertite lingue
tanq̄ꝫ ignis· ſeditqꝫ ſupra ſin
gulos eoꝝ. Et repleti ſunt oēs

ſpiritu ſancto· ⁊ ceperūt loq̄ui
varijs linguis · prout ſpiritꝰ
ſcūs dabat eloqui illis. Erāt
autē habitantes in iheruſalē:
iudei religioſi ex omni natiōe
que ſub celo ē. Facta autē hac
voce cōuenit multitudo· et mē
te cōfuſa eſt· quoniam audie
bat vnuſquiſqꝫ lingua ſua il
los loquentes. Stupebāt au=
tem omnes et mirabantur di
centes. Nonne ecce omnes iſti
qui loquūtur galilei ſunt. Et
quomō nos audiuimꝰ vnuſ=
quiſqꝫ linguā noſtrā in qua
nati ſumus. Parthi et medi ⁊
elamite· ⁊ qui habitant meſo=
potamiam· iudeam et capado
ciam· pontū frigiam et aſiam
ſyriam et pamphiliā· egyptū
et partes libie· que eſt circa cy
renen· et aduene romani. Iu=
dei quoqꝫ et pſeliti· crethes ⁊ a
rabes. Audiuimus eos loqū
tes noſtris linguis magna=
lia dei. Allā· v̓ Mitte ſpiritū
tuū et creabuntur ⁊ renouabis fa
ciem terre. Itē aliud. Allā. v̓.
Veni ſancte ſpiritus reple tuoꝝ
corda fidelium et tui amoris in eis
ignē accende. Scdm iohā· xiiij.
In illo tempore dixit iheſus di
ſcipulis ſuis. Si quis diligit
me ſermonem meū ſeruabit.
et pater meus diliget eū· et ad
eum veniemus· et manſiōem
apud eū faciemus. Qui nō di
ligit me: ſermones meos nō
ſeruat. Et ſermonem quē au=
diſtis nō ē meus: ſed eius qui
miſit me patris. Hec locutus
ſum vob̄: apud vos manens
Paraclitus aūt ſpiritus ſan=
ctus quē mittet pater in noīe
meo· ille vos docebit oīa· et
ſuggeret vobis omnia quecū
qꝫ dixero vobis. Pacem relin
quo vobis· pacē meā do vob̄
Non quomodo mūdus dat:
ego do vobis. Non turbetur
cor veſtrū neqꝫ formidet. Au=
diſtis quia ego dixi vobis. Va
do et venio ad vos. Si dilige
retis me gauderetis vtiqꝫ · qꝛ
vado ad patrem quia pater
maior me eſt. Et nunc dixi vo
bis· priuſqꝫ fiat· ut cū factum
fuerit credatis. Iam nō mul
ta loquar vobiſcū. Venit eīi
princeps mūdi huius: ⁊ in me
non habet quicq̄ꝫ. Sed ut co=
gnoſcat mundus· quia diligo
patrem· et ſicut mandatū de=
dit michi pr̄ ſic facio. Offer.
Confirma hoc deus quod ope=
ratus es in nobis a templo ſancto
tuo quod eſt in iheruſalem tibi of
ferent reges munera allā. Secr.
Munera queſumus domine
oblata ſanctifica et corda no=
ſtra ſancti ſpiritus illuſtratio
ne emunda. P. Prefatio ut=
ſupra. Qui aſcendens. Com
municātes et diē ſacratiſſimū

penthecoſtes celebrãtes · quo
ſpũſſcũs aplis innumeris li
guis aparuit. Sed. Hanc igi
tur oblationem ſeruitutis no
ſtre. Sed et cuncte. Co P Fa-
ctus eſt repente de celo ſonus adue
nientis ſpũs vehementis vbi erãt
ſedentes alła · et repleti ſunt omes
ſpũ ſancto loquẽtes magnalia dei
alleluia alła. Compl. S an-
cti ſpiritus qm̃s dñe corda no
ſtra mundet infuſio et ſui ro-
ris intima aſperſione fecundet
P do. Alia: Deus qui ſacro
feſtiuitatatis hodierne vni-
uerſam eccłiam tuã in omi ge-
nere et natione ſanctificas in
totam mundi latitudinẽ ſpũs
tui dona diffunde · P domi.

Cibauit eos Feria · ij ·
dñs ex adipe frumenti alła
et de petra melle ſaturauit eos alła
alła alła. ps. Exultate deo adiu-
tori noſtro iubilate deo iacob.

Deus qui aplis Oro.
tuis ſanctũ dediſti ſpiri-
tum concede plebi tue pie peti-
tionis effectũ · ut quibꝫ dediſti
fidem largiaris et pacẽ P do ·

Lectio actuũ apoſtolorum · x.

In diebus illis. Aperiens pe-
trus os ſuũ dixit. Viri fratres
et patres · nobis p̃cepit domi
nus predicare populo · et teſti
ficari q2 ipẽ eſt qui ꝯſtitutus ẽ
a deo iudex viuoꝝ et mortuoꝝ
Huic omes ꝓphete teſtimoniũ
ꝓhibent remiſſionẽ peccatoꝝ
accipere p nomẽ eius oẽs qui
credunt in eũ. Adhuc loquen-
te petro verba hec · cecidit ſpũs
ſanctus ſup omes qui audie-
bant verbũ. Et obſtupuerũt
ex circũciſione fideles qui vene
rant cũ petro q2 ⁊ in natiões
gratia ſpũs ſancti effuſa eſt.
Audiebant enĩ illos loquen-
tes linguis et magnificantes
deũ. Tũc reſpondit petrus. Nũ
quid aquã quis ꝓhibere p̃t ut
non baptiſentur hij: qui ſpm̃
ſcm̃ acceperunt ſicut ⁊ nos. Et
iuſſit eos baptiſari in nomĩe
dñi iheſu xp̃i. Alła. V. Spiri-
tus domini repleuit orbem terraꝝ
alła ⁊ hoc qd̃ cõtinet oĩa ſciẽtiam
habet vocis. Sc̃dm ioħã · iij.

In illo tẽpe dixit ihũs diſcipu
lis ſuis. Sic deꝰ dilexit mũdũ ·
ut filiũ ſuũ vnigenitũ daret ·
ut omis qui credit in eũ nõ pe
reat · ſed habeat vitam eternã.
Nõ enĩ miſit filiũ ſuũ in hunc
mundũ: ut iudicet mundũ ſed
ut ſaluetᷣ mũdus p ipm̃. Qui
credit ĩ eũ nõ iudicatᷣ. Qui au
tẽ nõ credit iã iudicatꝰ ẽ q̃ nõ
credit in noĩe vnigeniti filij dei
Hoc eſt aũt iudiciũ · q2 lux ve-
nit in mũdum · Et dilexerũt ho
mines magis tenebras q̃ꝫ lu-
cem. Erãt enĩ eoꝝ mala opera
Oĩs enĩ q̃ male agit odit lu-
cem · et nõ venit ad lucẽ · ut nõ

arguantur opera eiꝰ. Qui au-
tem facit veritatē venit ad lu
cem·ut manifeſtentur eius o-
pera q̄ in deo facta ſunt. Offꝫ.
Intonuit de celo dominus et altiſ
ſimus dedit vocem ſuam et appa-
ruerunt fontes aquarum alleluia
Sec̄. Propicius domīe que-
ſumus hec dona ſanctifica et
hoſtie ſpūalis oblatiōe ſuſce-
pta noſmetipſos tibi ꝑfice mu
nus eternū. Cō. Spiritus ſan
ctus docebit vos all'a quecunqꝫ di
xero vobis all'a all'a. Compl.
Adeſto dn̄e q̄ſ pp̄lo tuo et
quē celeſtibꝫ miſterijs imbui-
ſti ab hoſtiū furore defende: P
Feria quarta Introitꝰ.
Accipite iocunditatē glorie
veſtre all'a·gratias agētes deo al-
leluia qui vos ad celeſtia regna vo
cauit all'a all'a all'a· ps: Attendi
te pp̄le meus legem meā inclinate
aurem veſtrā in verba oris mei.
Adſit nobis dn̄e Oratō.
q̄ſ v̄tus ſpūs ſancti·ꝗ
⁊ corda noſtra clemēter expur
get ⁊ ab oīmibꝫ tueatur aduer
ſis· P do. Lectio actuū apo-
In diebus illis. ſtoloꝝ·viij
Cū audiſſent apl'i qui erāt ihe
roſolimis·q̄ recepit ſamaria
verbū dei·miſerūt ad eos petrū
et iohannē·qui cū veniſſent o
rauerūt ꝓ ipſis ut acciperēt ſpi
ritū ſcm̄· Nōdū eni in quenqꝫ
illorū venerat·ſꝫ baptiſati tā-
tum erāt in nomine dn̄i iheſu
Tūc imponebāt manꝰ ſup il-
los et accipiebāt ſpm̄ ſanctū.
All'a. v̄. Paraclitus ſpūs ſan-
ctus quē mittet pater in noīe meo
ille vos docebit oīmem veritatem
In illo tpe di- Scdm̄ iohā·
xit iheſus d·ſ. Amē amē dico
vob̄·qui nō intrat ꝑ oſtiū ī o-
uile ouiū ſꝫ aſcendit aliūde il-
le fur ē et latro. Qui autē in-
trat ꝑ oſtiū paſtor ē ouiū. Hu
ic oſtiarius aperit·et oues vo
cē eius audiūt. Et ꝓprias oues
vocat nominati·et educit eas
Et cū ꝓprias oues emiſerit·an
te eas vadit: et oues illū ſecūt
q̄ ſciūt vocē eius . Alienū aūt
nō ſecūtur·ſed fugiunt ab eo·
q̄ nō nouerūt vocē alienorū
Hoc ꝓuerbiū dixit eis iheſus.
Illi aūt nō cognouerūt quid
loqueretur eis. Dixit ergo ite-
rū eis ih̄us. Amē amē dico vo
bis q̄ ego ſum oſtiū ouium.
Oīmes quotquot venerūt an
te me fures ſunt et latrones·ſꝫ
nō audierūt eos oues . Ego ſū
oſtiū. P me ſi quis introierit
ſaluabitur·et ingredietur ⁊ e-
gredietur: et paſcua inueniet.
Fur aūt veniet niſi ut furetur
et mactet ⁊ ꝑdat. Ego veni ut
vitā habeāt ⁊ abūdantiꝰ ha-
beant. Offꝫ. Portas celi aperu
it dn̄s et pluit illis māna ut ederēt
panē celi dedit illis panē angeloꝝ

manducauit homo alľa. Secr.
PUrificet nos dñe qͥs mu=
neris pñtis oblatõ. et dignos
ſacra pticipatõ pficiat Cõ.
SPirit⁹ qui a patre ꝓcedit alľa
ille me clarificabit alľa alľa. Cõp
MEntes nr̃as qͥs dñe ſcũs
ſpũs diuinis reparet ſacram=
tis. qꝛ ipẽ ẽ remiſſio om̃iũ pec=
catorũ. P cd. Feria. iiij. tpm
ſi euenerit in ſancto ſabbato
pẽthecoſtes pſbiter ſicut i ipo
ſcõ die cantet. Gloria in excelſis
Flectamus genua ad oĩa non
dicitur. Lector vero in p̃ori le=
ctione nõ ꝓnũciat titulũ. ſ; cõ=
tinuo a capite incipit more le=
gentis. In diebꝫ illis. Stãs.
ſeu ut quidã voluĩt illã lectio
nẽ de ſapiẽtia. ſap. j. Dixit ſalo
mõ. Sequitur Alľa. Verbo dñi
Deinde alľa oratio et lectio cũ
ꝓnũciatõne ut mos eſt eccĩarꝫ.
Legiĩ et alľa quodcũqꝫ volu=
eris de feſtiuitate. Poſt euan
geliũ vero pſbiter dicit. Credo.
Sabbato aũt ſilẽ mõ. Gloria
in excelſis. Flectamus genua
nõ dicitur ut ſupra in quatu=
or tpibꝫ. Ad oẽs oratões non
dicitur flectam⁹ genua. vel le
ctio. in quĩta ſequẽtibꝫ lectioni=
bus ꝓnũciat. Poſt ſingulas
vero lectiones ſingula cantẽ=
tur ad ipm diem pentheroſtes
pertinentia. Poſt lectionẽ da=
nielis cantetur. Alleluia. Be=
nedictus es. Deinde ſequitur o=
ratio. Deus qui tribus. Ad ſe
xtam vero lectionem lector ꝓ=
nunciet. Lectõ actuum apoſto
lorum. Deinde ſequitur. Alle=
luia. Confitemini dño. Tractus
Laudate dominũ om̃es gentes.
Preterea vero ut in ipſo die
ſancto ſequitur miſſa per ordi
nem. Feria. iiij Introitus
DEus dum egredieris coram
populo tuo alľa iter faciens
eis alľa habitãs in illis alľa alľa
ps Exurgat deus et diſſipentur
omnes inimici. Oratio.
MEntes noſtras qͥs do
mine paclitus qui a te ꝓcedit
illuminet et inducat in om̃em
ſicut tuus ꝓmiſit filius verita
tem. P. Lectio actuũ apo. ij.
IN diebus illis. Stans petrus
cum vndecim diſcipulis leua=
uit vocem ſuam. et locutus ẽ
eis. Viri iudei et qui habitatis
iheruſalem vniuerſi. Hoc vo
bis notum ſit. et auribus per=
cipite verba mea. Non eni ſi=
cut vos eſtimatis hij ebrij ſũt
cũ ſit hora diei tercia. S; hoc
quod dictum eſt per ꝓphetam
iohel. Et erit in nouiſſimis di
ebus dicit dñs. effundã de ſpi=
ritu meo ſup oẽm carnem. et
prophetabũt filij veſtri ⁊ filie
vr̃e. Iuuenes vr̃i viſiõem vi=
debunt. ⁊ ſeniores vr̃i ſomnia
ſõniabũt. Et qͥdẽ ſup ſeruos

meos·et ſuper ancillas meas:
In diebus illis effundam de
ſpiritu meo et prophetabunt.
Et dabo prodigia in celo ſur
ſum·et ſigna in terra deoꝛſum
ſanguinē et ignem et vapoꝛē
fumi. Sol conuertetur in tene
bras et luna ī ſanguinē ante
quā veniat dies dn̄i magnuſ
et manifeſtus. Omnis quicū
qꝫ innocauerit nomē domini
ſaluuſ erit. All'a. v̄ Uerbo do=
mini celi firmati ſunt et ſpū oris
eius omnis virtus eoꝝ. Oratō.
Preſta qs̄ omnipotēs et
miſericoꝛs deus ut ſpūs
ſanctus adueniens tēplū nos
gloꝛie tue dignāter inhabita
tādo pficiat. P. Lectio actuū
In diebꝫ illiſ. Per aplo꜀ꝝ·v.
manus aūt aplo꜀ꝝ fiebant ſi=
gna ⁊ pdigia multa in plebe:
Et erāt vnanimiter om̄es in
poꝛticu ſalomōis. Ceteroꝝ au
tē nemo audebat ſe ꝯiūgere il=
lis·ſed magnificabat eos po=
pulus. Magiſ aūt augebatur
credentiū in dn̄o multitudo vi=
roꝛū ac mulierū ita ut in pla=
teis eicerent infirmos et pone=
rent in lectulis et grabatis· ut
veniente petro ſaltem vmbra
illius obumbraret quēqꝫ il=
loꝛū·et liberarentur ab infir=
mitatibꝫ ſuis. Cōcurrebat au
tē et multitudo vicinarū ciui=
tatum in iheruſalem· afferen
tes egrotos et vexatos a ſpiri
tibꝫ immūdis·qui curabātur
om̄es. All'a. v̄ Ueni ſancte ſpi=
ritus reple tuoꝝ coꝛda fideliū ⁊ tui
amoꝛis in eis ignem accende.
In illo tpe Scd̄m iohan·vi·
dixit ihūs diſcipulis ſuis. Ne
mo poteſt veīre ad me· niſi pa
ter qui miſit me traxerit eum.
Et ego reſuſcitabo eū in nouiſ
ſimo die. Eſt ſcriptum in ꝓphe
tis. Erant om̄es docibiles dei.
Omīs q̄ audiuit a patre meo
et didicit ⁊ venit ad me. Non
quia patrem vidit quiſqꝫ ni=
ſi is qui eſt a deo hic vidit pa
trem. Amen amen dico vobiſ
qui credit in me habet vitam
eternam. Ego ſum panis vi=
te·patres veſtri manducaue=
runt manna in deſerto et moꝛ
tui ſunt. Hic eſt panis de celo
deſcēdens·ut ſi quis ex ipo mā
ducauerit nō moꝛiatur: Ego
ſum panis viuus qui de celo
deſcendi: Si quis manduca=
uerit ex hoc pane viuet in eter
num. Et panis quem ego da=
bo caro mea ē pro mundi vi=
ta: Offꝰ. Confirma hoc deus
quod operatus es in nobis a tem
plo ſancto tuo quod eſt in iheru=
ſalē tibi offerēt reges munera all'.
Secre. Accipe queſumus do
mine munus oblatum et di=
gnāter operare ut quod mi=
ſteriiſ agimus piis affectibus

celebremus· P· Cõmu·
Pacem meam do vobis all'a· pa
cem meam relinquo vobis all'a.
Compl'. Sumentes domine
celeſtia ſacramenta queſum⁹
clementiam tuam·ut quod tẽ
poraliter gerimuſ eternis gau
dijs conſequamur P do.
Feria·v. Spiritus domini· p to
tum officium· Oratio.
Illo nos igne qm̃s ſpiri=
tus ſanctus inflammet quem
dominus noſter iheſus xp̃us
miſit in terram ⁊ voluit eã ve
hementer accendi Qui tecũ vi
uit et regnat in vnitate eiuſdẽ
Vel alia. Deus qui hodierna
die corda fideliũ· Lectio actuũ
apoſtolorum·viij·
In diebus illis. Philippus de=
ſcendens in ciuitatem ſamarie
p̃dicabat illis iheſum . Inten
debãt aũt turbe hijs que a phi
lippo dicebantur·vnanimiter
audientes et videntes ſigna
que faciebat. Multi enim illo
rum qui habebãt ſp̃us immũ
dos: clamantes voce magna
exibant. Multi autẽ paraliti ci
et claudi curati ſunt. Factum
eſt ergo gaudiũ magnum in
illa ciuitate. Scd̃m lucã· ix·
In illo tẽpe . Conuocatis ihe=
ſus duodecim diſcipuliſ: dedit
illis virtutem et poteſtatẽ ſu=
per om̃ia demonia· et ut lan=
guores curarẽt. Et miſit illos
p̃dicare regnũ dei·et ſanare in
firmos. Et ait ad illoſ. Nichil
tuleritis in via· neq; virgã ne
q; peram·neq; panem neq; pe
cuniam · neq; duas tunicas
habeatis. Et in quamcũq; do=
mum intraueritis ibi mane=
te·et inde ne exeatis. Et quicũ=
q; non receperint vos·exeũtes
de ciuitate illa: etiam puluerẽ
pedum veſtrorum excutite in teſti
moniũ ſuper illos. Egreſſi au=
tem circuibãt per caſtella euã=
geliſantes et curantes vbiq;.
Secr̃. Virtute ſpiritus ſancti·
ut ſupra in vigilia penthero=
ſtes. Vel aliud Sacris cele=
ſtibus domine ſancto ſpiritu
operãte vicia noſtra purgen=
tur·ut muneribus tuis poſſi=
mus ſemper aptari. P domi·
Compl'. Sancti ſpirituſ queſu
mus domine· ut ſupra in die
ſancto· Feria ſexta.
Repleatur os meum laude
tua alleluia gaudebunt labia mea
dum cantauero tibi alleluia alle=
luia· p̃s· In te domine ſperaui
non confundar ineternum in iu=
ſticia tua libera me Oratio·
Da queſumus eccleſie tue
miſericors deus ut ſp̃u
ſancto congregata hoſtili nul
latenus incurſione turbetur.
Lectio actuum apoſtolorum·ij
In diebz illis·Aperiens petruſ
os ſuum dixit viri iſrahelite

audite verba hec. Iheſum na
zarenū virū approbatū a deo
nobis vͥtutibꝫ ⁊ pdigijs ⁊ ſigniſ
que fecit per illum deus in me=
dio nr̄i ſicut vos ſcitis. Hunc
diffinito ↄſilio et pſciencia dei
traditū p manus iniquoꝝ af
figentes interemiſtis. Quem
deus ſuſcitauit ſolutis dolori=
bus inferni. Iuxta qđ impoſ
ſibile erat teneri illum ab eo.
Dauid enī dicit in eum. Pro=
uidebam dominum coꝛam me
ſemper quoniam a dextris eſt
michi ne cōmouear. Propter
hoc dilatatum eſt coꝛ meū· et
exultauit lingua mea inſuper
et caro mea requieſcet in ſpe.
Quoniam nō derelinques a=
nimā meā in inferno· nec da=
bis ſanctum tuum videre coꝛ=
ruptionē. Notas michi feciſti
vias vite adimplebis me io=
cunditate cū facie tua. Allŀa.
V. Veni ſancte ſpiritus.

Secundum lucam· v.

In illo tempoꝛe. Factū eſt
in vna dierum et iheſus ſede=
bat in templo docens et erant
phariſei ſedentes et legiſdocto
res qui venerant ex omni ca=
ſtello galilee et iudee et iheru=
ſalē· et virtus domini erat ad
ſanandū eos. Et ecce viri poꝛ=
tantes in lectulo hominē qui
erat paraliticus ⁊ querebant
eum inferrre ⁊ ponere ante eū
Et non inuenientes qua par=
te illū inferrent p̄ turba. Aſcē=
derūt ſupra tectū et p tegulas
ſubmiſerunt illū cum lectulo
in mediū ante iheſum. Quo=
rū fidē vt vidit dixit· homo re
mittūtur tibi pc̄ca tua. Et cepe
rūt cogitare ſcribe et phariſei
dicentes. Quis eſt hic qui lo=
quitur blaſphemias? Quis
pt dimittere pc̄ca niſi ſolus de=
us? At cognouit autē iheſus
cogitatōes eoꝝ: reſpondēs di=
xit ad illos. Quid cogitatis
mala ī coꝛdibꝫ vr̄is? Quid ē
facilius dicere· remittūtur tibi
pc̄ca· an dicere: Surge et ābu
la. Vt aūt ſciatis qꝛ fili⁹ hoīs
ptātem habet ī terra dimitte=
re pc̄ca· tunc ait paltico. Tibi
dico ſurge· tolle grabatū tuū
et vade in domū tuā. Et cōfeſti
ſurgens corā illis· tulit lectulū
in quo iacebat· ⁊ abijt ī domū
ſuā: magnificāſ deū· Et ſtupoꝛ
appħendit oēs· et magnifica=
bāt deū. Et repleti ſunt timoꝛe
dicentes: qꝛ vidim⁹ mirabilia
hodie· Offer. Lauda aīa mea
dn̄m laudabo dominū ī vita mea
pſallam deo meo quā diu ero allŀa
Secr. Sacrificia dn̄e tuiſ ob
lata ↄſpectibꝫ ignis ille diuin⁹
aſſumat· qui diſcpłoꝝ xp̄i tui
per ſpm̄ ſcm̄ coꝛda ſuccendit.
P eundem· Commune·
Spiritus vbi vult ſpirat ⁊ vocē·

eius audis all'a et neſcis unde ue
niat aut quo vadat all'a all'a all'a
Complenð. Sumpſimus do=
mine ſacri dona miſterij hu=
militer deprecantes·ut que in
tui ꝯmemoratōe nos facere p̄=
cepiſti i noſtre ꝓficiāt infirmi
tatis auxilium. P do. Sabba
to in quatuor temporibꝫ In=
troitus ad miſſam
Karitas dei diffuſa eſt in cor=
dibus veſtris all'a per inhabitan
tē ſpm̄ eius in vobis all'a all'a. p̄s
Domine deus ſalutis mee in die
clamaui et nocte coram te. Orō.
Mentibꝫ noſtris qm̄s do
mine ſpm̄ ſanctum beni=
gnus infunde·cuius et ſapien
tia conditi ſumus et ꝓuiden=
tia gubernamur. P do. Notā
dum q̄ kyrieleyſon paſchale
dicitur·et Gloria in excelſis·Fle
ctamus genua nō dicitur·Cre
do·p̄fatio de ſancto ſpū ꝛ Com
municātes dicuntur ut in ipo
die ſancti ſpūs. Ite miſſa eſt·
dicit̄. Lectio iohelis ꝓphete·ij·
Hec dicit dominus deus:
Effundā de ſpū meo ſup
omnē carnem·et ꝓphetabunt
filij veſtri ꝛ filie veſtre. Senes
veſtri ſomnia ſomniabūt·et
viſiones iuuenes veſtri vide=
būt. Sed et ſup ſeruos meos
et ancillas meas in diebꝫ illis
effundam de ſpū meo·et ꝓphe
tabunt. Et dabo prodigia in

celo ſurſum et ſigna i terra de
orſum ſanguinē et ignē et va
porem fumi. Sol conuertetur
in tenebras ꝛ luna in ſangui
nem antequā veniat dies do
mini magnꝰ et horribilis·Et
erit oīs quicunqꝫ inuocaue
rit nomen domini ſaluus erit
All'a· v̄ Emitte ſpm̄. Oratio.
Illo nos igne qm̄s dn̄e ſpūs
ſanctus inflammet quē domi
nus noſter iheſus xp̄s miſit i
terram et voluit vehementer
accendi. P do· Lectio libri leui
In diebꝫ illis Locu= tici·xxiij.
tus eſt dn̄s ad moyſen dicenſ
Loquere filijs iſrl' et dices ad
eos Cū ingreſſi fueritis terrā
quā ego dabo vobis·ꝛ meſſu
eritis ſegetē: feretis manipu=
los ſpicaꝝ: primitias menſis
veſtre ad ſacerdotē·qui eleua=
uit faſciculū corā dn̄o·ut acce
ptabilis ſit ꝓ vobꝭ· altera die
ſabbati et ſanctificauit illum
Numerabitis ergo ab ipſo
die in quo obtuliſtis manipu
los p̄miciaꝝ: ſeptē ebdoma=
das plenaſ uſqꝫ ad alterā diē
expiatōis ebdomade ſeptime.
Et ſic offeretis ſacrificiū nouū
dn̄o ex omnibus habitaculiſ
veſtris. Panes p̄miciaꝝ du
os de duabꝫ decimis ſil'e quos
eleuabit ſacerdos corā dn̄o
Et vocabitis hunc diem cele=
berrimum atqꝫ ſanctiſſimum

dn̄o. Omne opus ſeruile non
facietis in eo. legitimū ſempi=
ternū erit in cunctis habitacu
lis et generationibus veſtris
ait dn̄s om̄ipotens. Alla. ỽ.
Veni ſancte ſpūs reple tuoꝝ coꝛ=
da fideliū et tui amoꝛiſ in eis ignē
accende. Oratio.
Deus q̄ ad animaꝝ mede
lam ieiunij deuotōne caſtiga=
ri coꝛpa precepiſti. ꝯcede nob̄
ꝓpicius et mēte et coꝛpoꝛe ſem
per tibi eſſe deuotos. P dn̄. Le
ctio libri deutronomij. xxvi.
In diebus illis. Dixit moyſes
audi iſrahel q ue ego precipio
tibi hodie. Cū intraueris ter=
ram: quā dn̄s deus tuus tibi
daturus eſt poſſidendā et obti
nueris eā. atq; habitaueriſ in
illa. tolles de cunctis frugib;
primicias et pones in cartallo
Pergeſq; ad locū quē dn̄ſ deꝰ
tuus elegerit. ut ibi inuocetur
noīē eius. Accedeſq; ad ſacer
dotem. qui fuerit ī diebus illis
et dices ad eum. Profiteoꝛ ho
die coꝛam dn̄o deo tuo. qui ex=
audiuit nos ⁊ reſpexit humili
tatē noſtrā. et laboꝛē atq; an=
guſtiam. et eduxit nos de egy=
pto in manu foꝛti et brachio
extento. ī ingenti pauoꝛe in ſi=
gnis atq; poꝛtentis. Et intro=
duxit ad locū iſtū. et tradidit
nobis terrā lacte et melle ma=
nantē. Et idcirco offero nūc p̄
micias frugū terre. quā domi
nus deus dedit michi. et dimit
tes ea in ꝯſpectu dn̄i dei tui. Et
adoꝛabo dn̄o deo tuo epulabe
ris in omib; bonis q̄ dn̄s deuſ
tuꝰ dederit tibi. Alla. ỽ. Spi=
ritus dn̄i repleuit oꝛbem terrarū.
et hoc qd̄ cōtinet om̄ia ſcientiā ha
bet vocis. Oratio.
Preſta q̄s om̄s deus ut
ſalutarib; ieiunijſ eruditi. ab
om̄ib; etiā vicijs abſtinenteſ
ꝓpiciatōnē tuā facilius implo
remꝰ. P dn̄. Lectio libri leui
In diebus illis. Dixit tici. xxvj.
dn̄s ad moyſen. Si in p̄ceptis
meis ābulaueritis et mādata
mea cuſtodieritiſ. ⁊ feceritis ea
dabo vob̄ pluuiā tp̄ib; ſuis.
et terra gignet germē ſuū. ⁊ po
mis arboꝛes replebūtur. App̄
hendet meſſium tritura vinde
miam. ⁊ vindemia occupabit
ſementē et ꝯmedetis panē ve
ſtrū in ſaturitate. et abſq; pa
uoꝛe habitabitis in terra vr̄a
Dabo pacē in finibus veſtris.
doꝛmietis et nō erit q̄ exterreat
Auferā malas beſtias et gla=
dius non tranſibit terminos
vr̄os. Perſequimini inimicos
vr̄os. et coꝛruēt coꝛā vob̄. P=
ſequētur quinq; de vr̄is centū
alienos et cētū de veſtris decē
milia. Cadēt inimici vr̄i in cō
ſpcū vr̄o gladio. Reſpiciā et
creſcere faciā multiplicabimi

et firmabo pactũ meũ vobiſ-
cũ. Et comedetis vetuſtiſſima
veterum · et vetera novis ſu-
pervenientibus proijcietis.
Ponam tabernaculum me-
um in medio veſtri · et non ab
ijciet vos ultra aĩa mea. Et ã
bulabo inter vos · et ero veſter
deus. Voſq; eritis michi pp̃ls.
Dicit dominus omnipotens.
Allͣa ꝟ. Paraclit⁹ ſpũs ſcũs quẽ
mittet pater in noĩe meo ille vos
docebit omnem veritatem. Oro.
Preſta q̃s omnipotẽs de-
us ſic nos ab epulis car
nalibꝫ abſtinere · ut a vicijs ir
ruentibꝫ pariter ieiunem⁹. P.
do. Lectio daniel' ꝓphete · iij.
Angelus dñi deſcendit cũ
azaria et ſocijs ei⁹ in for
nacẽ · et excuſſit flammã ignis
de fornace · ⁊ fecit mediũ forna
cis quaſi ventũ roris flantem
Flamma aũt diffuſa eſt ſuper
fornacẽ ſexagita cubitis ⁊ no
uem · et incendit quos reperit
iuxta fornacem de caldeis mini
ſtros regis qui eam incende-
bant. Illos aũt om̃ino nõ te-
tigit ignis · neq; ꝯtriſtauit nec
quicq; moleſtie intulit. Tunc
hij tres quaſi ex uno ore lauda
bant et glorificabãt deum in
fornace dicentes. Alleluia.
ꝟ. Benedictus es · quere i die
trinitatis. Deinde vertendo ſe
ad populũ dicit dñs vobiſcũ

Deus qui tribꝫ pu- Oro
eris mitigaſti flammas
igniũ · concede ꝓpicius ut nos
famulos nõ exurat flãma vi
ciorꝫ. Lectio actuũ apľor · xiij.
In diebꝫ illis. Cõuenit vniuer
ſa ciuitas audire verbum dñi
Videntes autẽ turbas iudei: re
pleti ſunt zelo. Et contradice-
bãt hijs que a paulo dicebã-
tur: blaſphemantes. Tũc con
ſtanter paulus et barnabas
dixerunt. Vobis oportebat p̃-
mũ loqui verba dei. Sed quo
niã repuliſtis illud ⁊ indignos
vos iudicaſtis eterne vite · ecce
conuertimur ad gentes. Sic
eni p̃cepit nobis deus. Poſui
te in lucẽ gẽtibꝫ · ut ſis in ſalu-
tẽ uſq; ad extremum terre. Au
dientes autem gentes gaui-
ſe ſunt et glorificabant verbũ
domini. Et crediderunt quot-
quot erant preordinati ad vi
tã eternã. Diſſeminabať autẽ
v̓bũ dñi ꝑ vniuerſam regio-
nẽ. Iudei aũt ꝯcitauerũt reli-
gioſas mulieres ⁊ honeſtas · ⁊
p̃mos ciuitatis · et excitauerũt
ꝑſecutõnẽ i paulũ ⁊ barnabã
Et eiecerũt eos de finibus ſuis.
At illi excuſſo puluere pedũ in
eos: venerũt yconiũ. Diſcipli
quoq; replebantur gaudio et
ſpũ ſcõ. Allͣa ꝟ. Laudate do-
minũ omnes gentes et collauda-
te eum omnes populi.

Secundum lucam·iiij.
In illo tpe Surgenſ ihe
ſus de ſynagoga· introiuit in
domū ſymonis. Socrus autē
ſymonis tenebatur magnis
febribꝫ Et rogauerūt illū pro
ea·et ſtans ſup illā imperauit
febri:et dimiſit illā. Et ꝯtinuo
ſurgens miniſtrabat illis. Cū
aūt occidiſſet ſol·omēſ qui ha
bebant infirmos varijs lan=
guoꝛibꝫ ducebāt illos ad eū.
At ipſe ſingulis manum impo
nens·curabat eos. Exibāt au
tem demonia a multis clamā=
tia et dicentia·quoniam hic ē
filius dei. Et increpans non
ſinebat ea loqui·quia ſciebāt
ipſm eſſe xpm. Facta aūt die e=
greſſus ibat in deſertū locum
Et turbe requirebant eū·et ve
nerunt uſqꝫ ad ipſm:⁊ tenebāt
eū ne diſcederet ab eis. Quibꝫ
ille ait. Quia et alijs ciuitati=
bus opoꝛtet me euangeliſare
regnū dei. Offr Emitte ſpm
tuū et creabūtur et renouabis fa
ciē terre ſit gloꝛia dn̄i ī ſecula alla.
Secr Et accepta tibi ſint do
mine noſtra ieiunia preſta no
bis qs huius munere ſacra
menti purificatum tibi pectuſ
offerre. Cō Non vos relinquā
oꝛphanos vado et venio ad vos
alla·⁊ gaudebit coꝛ veſtrū alla alla
Compl Prebeant nobis do
mine diuinū tua ſcā feruoꝛē
quo eoꝝ pariter et actu delecte
mur et fructu· P dn̄. In octa=
ua penthecoſtes Introitus.
Spiritus dn̄i repleuit oꝛbē ter·
Oratio. Deus qui hodierna
die coꝛda fideliū. Omnia ut in
die eius habentur. Lectio apo=
calipſis beati iohannis apo=
In diebꝫ illis ſtoli·iiij.
Vidi oſtiū apertū in celo
Et vox prima quā audiui tan
qꝫ tube loquentis mecū dicēs
Aſcende huc et oſtendā tibi q̄
opoꝛtet fieri poſt hec. Statim=
qꝫ fui in ſpiritu. Et ecce ſedes
erat poſita in celo:et ſupra ſe=
dem ſedens. Et qui ſedebat ſi=
milis erat aſpectui lapidis et
ſardini. Et iris erat in circui=
tu ſedis ſimilis viſioni ſma=
ragdine. Et in circuitu ſedis
ſedilia vigintiquatuoꝛ·et ſu=
per thronos viginti quatuoꝛ
ſenioꝛes ſedentes circūamicti
veſtimentis albis·et in capiti
bus eoꝛū coꝛone auree. Et de
throno procedebant fulgura
⁊ voces et tonitrua·et ſeptem
lampades ardentes ante thro
nū·q̄ ſunt ſeptē ſpūs dei. Et in
conſpectu ſedis tanqꝫ mare vi
treum ſimile criſtallo. Et ī me
dio ſedis ⁊ in circuitu ſedis q̄=
tuoꝛ animalia plena oculis
ante et retro. Et animal p̄mū
ſimile leoni. Et ſcd̄m animal
ſimile vitulo. Et tercium aīal

habens faciem quaſi homĩs
Et quartū aīal ſimile aquile
volanti. Et quatuoꝛ anima=
lia ſingula eoꝝ habebāt alaſ
ſenas· et in circuitu et intꝰ ple
na ſunt oculis· et requiem nō
habebant die ac nocte dicētia.
Scūs ſanctus ſanctus dūs de
us oīpotens: qui erat et qui
eſt et qui venturus eſt. Et cum
darēt illa animalia gloriā et
honorē ⁊ bn̄dictionē ſedēti ſu
per thronū viuēti in ſcl'a ſcloꝝ
Procedebant viginti quatu=
oꝛ ſenioꝛes āte ſedentē i thro=
no. Et adoꝛabant viuentē ī ſe=
cula ſeculoꝝ amen. Scdm̄ io=
In illo tp̄e. Erat ho= hāne· iij
mo ex phariſeis nicodemꝰ no
mine princeps iudeoꝝ. Hic ve
nit ad iheſum nocte et dixit ei.
Rabbi ſcimꝰ qꝛ a deo veniſti
magiſter Nemo enī poteſt hec
ſigna facere que tu facis niſi
fuerit deꝰ cū eo. Reſpōdit ihe=
ſus et dixit ei. Amē amē dico ti
bi. Niſi quis natus fuerit de=
nuo· nō poteſt videre regnū dei.
Dicit ad eū nicodemus. Quō
poteſt homo naſci cū ſit ſenex
Nunquid poteſt in ventrē ma
tris iterū introire et renaſci?
Reſpondit iheſus. Amē amē
dico tibi· niſi quis renatus fu
erit ex aqua et ſpiritu ſancto·
nō poteſt introire in regnū dei.
Quod natū eſt ex carne caro
eſt et qđ natū eſt ex ſpiritu ſpi
ritus eſt. Non mireris qꝛ dixi
tibi opoꝛtet vos naſci denuo.
Spūs vbi vult ſpirat et vocē
eius audis ſed non ſcis vnde
veniat aut quo vadat. Sic ē
omnis qui natꝰ eſt ex ſpiritu.
Reſpondet nicodemꝰ et dixit ei
Quō poſſunt hec fieri? Reſpō
dit ihūs et dixit ei. Tu es ma=
giſter in iſrl'· et hec ignoꝛas?
Amen amē dico tibi· qꝛ quod
ſcimus loquimur· et qđ vidi=
mus teſtamur· ⁊ teſtimonium
noſtrum non accipitis. Si ter
rena dixi vobis· et non credi=
diſtiſ· quomodo ſi dixero vob̄
celeſtia credetis? Et nemo aſcē
dit in celum· niſi qui deſcendit
de celo filius hominis qui eſt
in celo. Et ſicut moyſes exal=
tauit ſerpentē in deſerto· ita ex
altari opoꝛtet filiū hominiſ ut
omnis qui credit in ip̄o nō pe
reat· ſed habeat vitam eternā
De ſancta trinitate Introitꝰ.
Benedcā ſit ſcā
trinitaſ atq; in
diuiſa unitas
cōfitebimur ei
qꝛ fecit nobiſ=
cum miſcdiam
ſuam· P̄s. Be
nedicamus patrem et filium cum
ſancto ſpiritu. Oratio.
Omnipotēs ſempiterne de
us qui dediſti famulis tuis in

confeſſione veri fidei eterne tri
nitatis gloriā agnoſcere·et in
potētia maieſtatis adorare vni
tatem·q̄ſumus ut eiuſdē fidei fir=
mitate ab omībȝ ſemp muni
amur aduerſis. Qui viuis et
regnas de⁹. Lectio beati pau=
li ad romanos·xj.

Fratres. O altitudo diui
ciarū ſapientie et ſcientie dei·
quā incōphenſibilia ſunt iu=
dicia ei⁹·et inueſtigabiles vie
eius. Quis enī cognouit ſen=
ſum dn̄i·aut quis cōſiliarius
ei⁹ fuit? Aut quis prior dedit il=
li et retribuet ei? Qm̄ ex ipo p
ipm et in ipo ſunt omnia·ipi
honor et gloria in ſecula ſecu=
lorū amen. Graduał. Bene
dictus es dn̄e qui intueris abyſ=
ſos·et ſedes ſup cherubin· ℣·Be=
ne dictus es in throno regni tui et
laudabilis in ſecula. Alła· ℣
Benedictus es dn̄e deus patrum
noſtrorum et laudabilis in ſecula.
Scdm iohannem·xv·et·xvj·

In illo tpe dixit ihūs diſcipu=
lis ſuis. Cum venerit paracli
tus quē ego mitto vobis a pa
tre ſpm̄ veritatis qui a patre
pcedit·ille teſtimoniū phibe=
bit de me. Et vos teſtimoniū
phibebitis·quia ab initio me
cū eſtis. Hec locutus ſum vo=
bis·ut nō ſcādaliſemini·abſ=
qȝ ſinagogis facient vos. Sȝ
venit hora·ut omīs qui inter
ficit vos arbitret̄ obſequium
ſe pſtare deo. Et hec facient vo
bis·quia non nouerūt patrē
neqȝ me. Sed hec locut⁹ ſum
vobis·ut cū venerit hora eorum
reminiſcamini quia ego dixi vo
bis. Vel aliud Erat hō ex pha
riſeis ut ſupra ante introitū.
Offm. Benedictus ſit de⁹ pater vni
genitusqȝ dei filius ſanctus quoqȝ
ſpiritus quia fecit nobiſcū miſeri=
cordiam ſuā. Secr. Sanctifica
q̄ſumus dn̄e deus p tui nomīs in
uocatōnem huius oblatōnis
hoſtiā·et p eam noſmetipſos
tibi pfice munus eternū. P dn̄.
Cō. Benedicite deū celi et corā oībus
viuentibus confitemini ei quia fe
cit vobiſcum miſericordiā ſuam.
Compł. Proficiat nobis ad
ſalutem corporis et anime do
mine deus: huius ſacramēti p
ceptō·et ſempiterna ſancte tri
nitatis eiuſdemqȝ indiuidue
vnitatis confeſſio. Item a
lia oratio de ſcā trinitate dicit̄
in cōpletorio.

Domine ſancte pater oī=
potens nos famulos tue ma
ieſtati ſubiectos·p vnicum fi=
lium tuū in vtute ſancti ſpūs
benedic et ptege ut ab oī hoſte
ſecuri in tua iugiter laude lete
mur. P dn̄.

De corpore xp̄i Introitus.

Cibauit eoſ
ex adipe fru
menti alle=
luia et de pe
tra melle ſa
turauit eos
all'a all'a al
leluia. ps. Exultate deo adiutori
noſtro iubilate deo iacob. Oratō

Deus q̄ nobis ſub ſacra
mēto mirabili paſſiōis
tue memoriā reliquiſti tribue
queſumus ita nos corporis ꝛ
ſanguinis tui ſacra miſteria
venerari. ut redemptionis tue
fructū in nobis iugiter ſenti=
amꝰ. Qui vi. Lectio ep̄le bti
pauli apoſtoli ad corinthios.

Fratres. Ego i. cori. xi.
enī accepi a dn̄o. quod
et tradidi vobis: qm̄ dn̄s ihe=
ſus in qua nocte tradebatur.
accepit panē et gratias agēs
fregit et dixit. Accipite ēt man
ducate. Hoc ē corpus meū qd̄
pro vobis tradetur. Hoc faci
te in meā cōmemoratōnē. Si
militer et calicem poſtq̄ꝫ cena=
uit dicens. Hic calix nouū te=
ſtamentū eſt in meo ſanguine
Hoc facite quotienſcūqꝫ bibe
tis i meā ꝯmemoratōem Quo
tienſcunqꝫ enī manducabitis
panē hūc ꝛ calicē bibetis mor
tem dn̄i annunciabitis donec
veniat. Itaqꝫ quicūqꝫ mādu
cauerit panem vel biberit cali
cem dn̄i indigne. reus erit cor
poris et ſanguinis dn̄i. Pro=
bet autē ſeipm̄ homo. et ſic de
pane illo edat et de calice bi=
bat. Qui enim māducat ꝛ bi=
bit indigne. iudiciū ſibi man=
ducat et bibit non diiudicans
corpus dn̄i. Gradual. Oculi
omniū in te ſperant dn̄e et tu das
illis eſcā in tempore oportuno. V.
Aperis tu manū tuā et imples om̄e
animal benedictione. All'a. V.
Caro mea vere ē cibus et ſanguis
meus vere eſt potus qui māducat
meam carnem et bibit meum ſan=
guinē in me manet et ego in eo.

In illo tp̄e Scd̄m iohan. vi.
dixit ih̄us diſcipulis ſuis ꝛ tur
bis iudeorꝫ. Caro mea vere eſt
cibus. et ſanguis meus vere ē
potus. Qui manducat meam
carnē ꝛ bibit meū ſanguinem
in me manet. et ego in eo. Si=
cut miſit me viuēs pater ꝛ ego
viuo ꝑpter patrē. Et qui man=
ducat me. ꝛ ipſe viuet ꝑpter me
Hic eſt panis. qui de celo deſcē
dit. Non ſicut māducauerūt
patres veſtri manna in deſer
to et mortui ſunt. Qui mādu
cat hūc panē viuet in eternū.
Offer. Sacerdotes incenſum do
mini et panes offerent deo et ideo
ſancti erunt deo ſuo non polluent
nomen eius alleluia. Secretū.
Eccleſie tue queſumus domine

vnitatis et pacis ꝓpicius do-
na cōcede que ſub oblatis mu
neribꝫ miſtice ſignantur. P. d.
Quotienſcunqꝫ mandura- Cō.
bitis panem hūc et calicem biberiſ
mortem dn̄i annunciabitis donec
veniat. itaqꝫ quicūqꝫ manducaue
rit panē vel biberit calicē indigne
reus erit corporis et ſanguinis do-
mini all'a. Compl'. Hac nos
q̄ſ dn̄e diuinitatis tue ſem
piterna fruitōne repleri · quā
precioſi corporis et ſanguinis
tui temporalis perceptio p̄figu-
rat. Qui vi. et regnat cū deo.
Itē de eodē alia oratio.
Da q̄ſ miſericors deꝰ do
mine ihū xp̄e tuo ſacroſan-
cto corpe ꝛ ſanguine nos ita
digne refici et caritate tibi vni
ri. ut hec venerāda ſacramēta
atqꝫ ſalutariſ paſſiōis tue me
moria in nr̄is mētibꝫ iugiter p
ſeuerent. Secr. Clementiſſi
me ſaluator dn̄e ihū xp̄e qui
te ſalutis hoſtiā in ara cruciſ
deo patri ꝓ nobis pc̄toribꝫ ob
tuliſti · q̄ſ ut noſtra pecca-
ta deleas et tuo ſacratiſſimo
corpore et ſanguine contra vi
cia et inimicos nos munias ꝛ
ad celeſtia regna pducas. qui
cum deo patri viuis ꝛ regnaſ.
Compl'. Corporis ſacri ꝛ preci
oſi ſanguinis tui ſumpta mi
ſteria q̄ſ domine iheſu xp̄e
peccata noſtra deleant. noxia
depellant. et quacunqꝫ tribu
latione afflictos conſolentur
viuis quoqꝫ ac defunctis ſint
ad veniā. nos quoqꝫ v̓tutibꝫ
fructuoſiſ ad beatitudinē eter
nam perducant. Qui viuis-
Dominica p̄ma poſt octauas
penthecoſtes.
Domine in tua miſeri
cordia ſperaui exulta
uit cor meū in ſaluta
ri tuo. cantabo dn̄o qui bona tri-
buit michi. Ps. Vſqꝫquo dn̄e ob
liuiſceris me in finē uſqꝫquo auer
tis faciē tuā a me. Oratō
Deus in te ſperantiū for
titudo. adeſto ꝓpicius inuoca-
tionibꝫ noſtris. et quia ſine te
nichil poteſt mortalis infirmi
tas: preſta auxiliū gratie tue.
ut in exequēdis mandatis tu-
is et volūtate tibi et actiōe pla
ceamus. P. do. Lectio epiſto-
le beati iohānis apl'i. j. io. iiij.
Kariſſimi. Deus caritas
eſt. In hoc apparuit ca-
ritas dei in nobis. q̄m filiū ſu-
um vnigenitum miſit deus in
mundū ut viuamus p eū. In
hoc eſt caritas. non quaſi noſ
dilexerimus deū: ſꝫ q̄m ipſe pri
or dilexit nos. et miſit filiū ſu-
um propiciatōem ꝓ pc̄cis no-
ſtris. Cariſſimi ſi deus dilexit
nos. et nos debemus inuicē di
ligere. Deū nemo vidit vnq̄ꝫ.
Si diligamꝰ inuicē. deus i no-

bis·quoniā de ſpiritu ſancto
dedit nobis. Et nos vidimꝰ ⁊
teſtificamur quoniā pater mi
ſit filiū ſaluatorē mūdi· quiſ=
quis cōfeſſus fuerit·qm̄ ihūs
eſt filius dei·deus in eo manet
et ipē in deo. Et nos cognoui=
mus ⁊ credidimꝰ caritati quā
habet deus in nobis. Deus ca
ritas eſt·et qui manet in cari=
tate·in deo manet et deus in eo
In hoc pfecta eſt caritas no=
biſcū vt fiduciā habeamꝰ in
die iudicij·quia ſicut ille eſt et
nos ſumus in hoc mūdo. Ti=
mor non eſt in caritate·ſed per
fecta caritas foraſ mittit timo
rē·qm̄ timor penā habet· Qui
aūt timet nō eſt pfectus in ca=
ritate. Nos ergo diligamꝰ de=
um·qm̄ deus prior dilexit nos
Si quis dilexerit ⁊ dixerit·qm̄
diligo deū:et fratrem ſuū odit
mendax eſt Qui enim nō dili
git fratrem ſuū quē videt· deū
quē nō videt quō poteſt dilige
re? Et hoc mandatū habemuſ
a deo.ut qui diligit deū diligat
et fratrem ſuum. Graduał.
Ego dixi dn̄e miſerere mei ſana
animā meā quia peccaui tibi. ℣.
Beatus qui intelligit ſup egenū ⁊
pauperē in die mala liberabit eū
dn̄s Allła. ℣ Domine deꝰ me
us in te ſperaui ſaluū me fac ex oī=
bus perſequētibus me et libera me.
Secundum lucam·xvi.

IN illo tempore dixit ihesus di
ſcipulis ſuis parabolā hanc.
Homo quidā erat diues ⁊ in=
duebatur purpura et byſſo et
epulabatur quotidie ſplendi
de. Et erat quidā mēdicus no
mine lazarus·qui iacebat ad
ianuam eiꝰ vlceribuſ plenus·
cupiens ſaturari de micis que
cadebant de menſa diuitis·et
nemo illi dabat·ſed et canes
veniebant:et lingebant vlce
ra eius. Factum eſt autem vt
moreretur mendicus·et porta
retur ab angelis in ſinū abra
he. Mortuus eſt aūt et diues·
et ſepultus eſt in inferno. Ele
uatis autē diues oculis ſuis
cum eſſet ī tormentis vidit a=
brahā a longe:et lazarū in ſi
nu eius·et ipſe clamans dixit.
Pater abrahā miſerere mei·
et dimitte lazarū · ut intingat
extremum digiti ſui in aquā
ut refrigeret liguā meā quia
crucior in hac flamma. Et di=
xit illi abraham. Fili recorda=
re quia recepiſti bona in vita
tua·et lazarus ſimiliter mala
Nunc aūt hic ꝯſolatur·tu ve
ro cruciaris. Et ī hijs omnibꝫ
inter nos et vos chaos ma=
gnum firmatū eſt·ut hij q̄ vo
lūt hinc trāſire nō poſſint· Ne
qꝫ inde huc trāſmeare. Et ait
Rogo ergo te pater vt mittas
eū in domū patris mei. Habeo

enī quiq; frēs ut teſtetur illis·
ne et ipi veniant in hunc locū
tormentoꝝ. Et ait illi abrahā
Habent Moyſen ⁊ prophetas
audiāt illos. At ille dixit. Nō
pater abraham· ſed ſi quiſ ex
mortuis ierit ad eos: peniten
tiam agēt. Ait aūt illi. Si mo
yſen et ꝓphetas non audiunt·
neq; ſi quis ex mortuis reſur=
rexerit credent. Offr·
Intende voci oratōnis mee rex me
us et deus meus quoniā ad te ora
bo domine. Secrē Hoſtias no
ſtras dn̄e tibi dicatas placatꝰ
aſſume· ⁊ ad ꝑpetuū nobis tri
bue peruenire ſubſidiū. P co:
Cō. Narrabo omnia mirabilia
tua letabor et exultabo in te pſal=
lā nomini tuo altiſſime. Compl
Quantis domine repleti mu=
neribus· preſta queſumus· ut
ſalutaria dona capiamus et
a tua nunq̄ȝ laude ceſſemꝰ P
Feria quarta. Lectio epiſtole
bati pauli apl'i ad coloē· iij·
Fratres mortificate mē=
bra veſtra que ſunt ſup
terram· fornicatōnem immū
diciam libidinem concupiſcē
tiā malā ⁊ auariciā q̄ ē ſimu=
lacroꝝ ſeruituſ. Propter que
venit ira dei ſuper filios incre=
dulitatis· in quibȝ et vos ābu
laſtis aliquādo cum viueretis
in illis. Nunc aūt et vos depo
nite om̄ia· iram indignatōnē
maliciam blaſphemiā turpē
ſermonem de ore veſtro. Noli
te mentiri inuicem. Expolian=
tes voſ veterem hominē cum
actibȝ ſuis· ⁊ induētes nouū
eum qui renouatur in agniti
one ſcd̄m imaginē eius: qui
creauit eum. Ubi non eſt gen
tilis et iudeus· circunciſio et p̄
puciū barbarus ⁊ ſcita ſeruꝰ
et liber. Sed om̄ia in omnibȝ
eſt xp̄us· Scd̄m matheū· v·
In illo tempore dixit iheſus di
ſcipulis ſuis. Nolite putare·
quoniam veni ſoluere legem
aut prophetas. Nō veni ſol=
uere ſȝ adimplere. Amē quip
pe dico vobis· donec tranſeat
celum ⁊ terra yota vnum· aut
vnus apex non preteribit a le
ge donec omnia fiant. Qui er
go ſoluerit vnum de manda=
tis iſtis minimis· et docuerit ſic
homīes minimus vocabitur
in regno celoꝝ· Qui autē fece=
rit et docuerit· hic magnus vo
cabitur in regno celoꝝ. Feria
ſexta. Lectō epiſtole beati pau
li apoſtoli ad corinthios· ij· co
rinchi· iiij:
Fratres. Si
opertum eſt euangelium
noſtrum in hijs qui pereunt
eſt opertum in quibȝ deus hu=
ius ſeculi excecauit mentes in
fidelium ut nō fulgeat illumi
natio euangelij glorie xp̄i qui
eſt imago inuiſibis dei. Non

enim noſmetipſos. predicam⁹
ſed ihm̄ xp̄m dn̄m nr̄m. Nos
autem ſeruos vr̄os p ihesum
qm̄ deus qui dixit de tenebris
lumen ſplendeſcere illuxit i cor
dibus noſtris ad illuminatio
nem ſcientie claritatis dei i fa
cie ihū xp̄i. Scd̄m lucā. xvij.
IN illo tpe dixit ihūs diſcipu=
lis ſuis. Impoſſibile eſt ut nō
veniant ſcandala. Ve aūt ho
mini illi p quē veniūt. Utiliuſ
eſt illi ſi lapis molaris impo=
natur circa collū eius et pro=
iciatur in mare q̄z ut ſcādali
ſet unū de puſillis iſtis. Atten
dite vob. Si peccauerit in te fra
ter tuuſ increpa illum: Et ſi pe
nitentiā egerit dimitte illi. Et
ſi ſepties in die peccauerit in te
et ſepties in die cōuerſus fue=
rit ad te dicens penitet me. di=
mitte illi. Et dixerunt apoſtoli
domino. Adauge nobis fidē.
Dixit aūt dominus. Si habu
eritis fidem ſicut granū ſyna=
pis. dicetis huic arbori mo=
ro eradicare. et tranſplanta=
re in mare et obediet vobis:
Quis aūt veſtrū habēs ſeruū
arantem. aut oueſ paſcentem
qui regreſſo de agro dicat illi.
Statim tranſi recūbe. Et non
dicit ei. para q̄ cenem. et p̄cin=
ge ⁊ miniſtra michi. donec mā
ducem et bibam. et poſt hec tu
mādicabis et bibeſ. Nūquid
gratiam habz ſeruo illi. qūia
fecit que ſibi imperauerat Nō
puto. ſic et vos cū feceritis oīa
que precepta ſunt vobis dici=
te. Serui inutiles ſum⁹. qd̄ de
buimus facere non fecimus.

Dominica ſcd̄a. Introitus.

Factus eſt dominus ſuſ=
ceptor meus ⁊ eduxit me
in latitudine ſaluū me
fecit quoniā voluit me. ps Dili=
gam te dn̄e virtuſ mea dn̄s firma
mentū meū et refugiū meū. Orō
Sancti nominis tui dn̄e ti=
morem pariter ⁊ amorē
fac nos habere ppetuū. quia
nunq̄z tua gubernatōne deſti=
tuis quos in ſoliditate tue di
lectionis inſtituis. P dn̄.

Lcō bti iohānis apli. i. io. iij.

Kariſſimi. Nolite mirari
ſi odit vos mūduſ. Noſ
ſcimus qm̄ tranſlati ſum⁹ de
morte ad vitā qm̄ diligimus
fratres. Qui non diligit ma=
net i morte. Oīs qui odit fra=
trē ſuū homicida ē. Et ſcitiſ qr
oīs homicida nō habet vitā
eternā in ſe manentē. In hoc
cognouim⁹ caritatē dei quoni=
am ille pro nobis animā ſuā
poſuit. et nos debemus p fra=
trib3 aīas ponere. Qui habu
erit ſubſtantiā huius mundi
et viderit fratrem ſuū neceſſi=
tatē patientē et clauſerit viſce
ra ſua ab eo. quō caritas dei

in eo manet. Filioli mei nō di
ligamus verbo neqꝫ lingua.
ſed ope ꝛ veritate. Graduał
Ad dn̄m cū tribulater clamaui.
et exaudiuit me. ℣. Domine libe
ra animā meā a labijs iniquis et
a lingua doloſa. All'a. ℣. Deus
iudex iuſtus fortis et patiens nun
quid iraſcetur ꝑ ſingulos dies.
In illo tpe Scd̄m lucā xiiij.
d.i.d.ſ.ſilitudinē hāc. Hō qdā
fecit cenā magnā. et vocauit
multoſ. Et miſit ſeruū ſuū ho
ra cene dicere inuitatis ut ve-
nirent. quia iam parata ſunt
om̄ia. Et ceperūt ſimul om̄es
ſe excuſare. Primus dixit illi.
Villā emi. et neceſſe habeo ex-
ire et videre illā. Rogo te habe
me excuſatum. Et alius dixit:
Juga boū emi quinqꝫ. et eo ꝓ-
bare ea. Rogo te habe me ex-
cuſatū. Et tercius dixit. Vxorē
duxi. et ideo nō poſſum venire.
Et reuerſus ſeruus nūciauit
hec dn̄o ſuo. Tunc iratuſ pa-
terfamilias dixit ſeruo ſuo:
Exi cito in plateas et vicos ci
uitatis. et pauperes ac debiles
cecos et claudos introduc huc
Et ait ſeruus. Dn̄e: factum eſt
ut imperaſti. et adhuc locꝰ eſt.
Et ait dn̄s ſeruo. Exi in vias
et ſepes. et compelle intrare. ut
impleatur domus mea. Dico
aūt vobis. q̄ nemo viroꝝ illo
rū q̄ vocati ſūt guſtabūt cenā

meā. Offer. Dn̄e ꝯuertere et eri-
pe aīam meā ſaluū me fac ꝑpter mi
ſcd̄iam tuā. Secr. Oblatō noſ
dn̄e tuo nomini dicāda puri-
ficet. et de die in diē ad celeſtis
vite trāſferat actionē. P. Co.
Cātabo dn̄o qui bona tribuit mi
chi ꝛ pſallā noī dn̄i altiſſi. Copł.
Sūptis muneribꝫ dn̄e qm̄s
ut cū freqn̄tatiōe miſterij creſ
cat nr̄e ſalutiſ effcāūs. P. Feria
Fr̄es .iiij. Ad romanā .vj.
Non regnet pcc̄m in vr̄o
mortali corpore. ut obediatis
cōcupiſcentijs eius: Sed neqꝫ
exhibeatis membra veſtra ar-
ma iniquitatis pcc̄o. ſed exhi-
bete vos deo tanq̄ꝫ ex mortuiſ
viuenteſ et membra veſtra ar
ma iuſticie deo. Peccatū enim
vobis nō dn̄abitur. Non enī
ſub lege eſtiſ ſꝫ ſub gr̄a. Quid
ergo? Peccabimus: qm̄ nō ſu
mus ſub lege ſed ſub gratia.
Abſit. An neſcitis qm̄ cui exhi
betis vos ſeruos ad obedien-
dū: ſerui eſtis eius cui obedi-
ſtis. ſiue peccati ad mortē. ſiue
obeditōis ad iuſticiā: Gratiaſ
aūt deo q̄ fuiſtis ſerui pcc̄i. o-
bediſtis aūt ex corde in eā for
mā doctrine ī qua traditi eſtis
Liberati aūt a pcc̄o ſerui facti
eſtis iuſticie per iheſum xp̄m
dn̄m nr̄m. Scd̄m matheū .xij
In illo tpe. Exeūtes phariſei
cōſiliū fecerūt aduerſus ihm̄

quō eū ꝑderēt. Jhūs aūt ſciēs
receſſit inde· et ſecuti ſūt eū mul
ti· et curauit eos oēs. Et p̄ce
pit eis ne alicui manifeſtū eū
facerēt ut adimpleret̄ qđ dictū
erat ꝑ yſaiā ꝓphetā dicētē. Ec=
ce puer meus quē elegi dilcūs
meus in quo michi bene ꝯpla
cuit aīe mee. Ponā ſpm̄ meū
ſup eū ⁊ iudiciū gentibꝫ nūcia
uit. Nō ꝯtēdet neqꝫ clamabit
neqꝫ audiet in plateis aliquiſ
vocē eius. Arūdinē quaſſatā
nō ꝯfringet· et linū fumiganſ
nō extiguet· donec eijciat ad vi
ctoriā iudiciū· et in noīe eiꝰ gē
tes ſperabūt. Feria· vj· Lcō ep̄le
beati iohānis apl̄i· i· io· ij·
Kariſſimi nouiſſima ho=
ra ē· ⁊ ſicut audiſtis qm̄ anti=
xp̄s venit· Nūc antixp̄i multi
ſunt. Vn̄ ſcimꝰ qꝛ nouiſſima
hora ē· Ex nobꝭ ꝓdierūt· ſꝫ non
erāt ex nobꝭ. Nā ſi fuiſſent ex
nobꝭ ꝑmāſiſſent utiqꝫ nobiſ=
cū. Sed ut manifeſti ſint qm̄
nō ſūt oēs ex nobꝭ, Sꝫ vos vn
ctionē habetis a ſcō· et noſtis
oīa. Nō ſcripſi vobꝭ· q̄ſi igno=
rantibꝫ· ſꝫ quaſi ſciētibꝫ eā. Et
qm̄ oēe mēdaciū ex veritate
nō ē: quis ē mēdax niſi is qui
negat· qm̄ ihūs eſt xp̄s. Hic ē
antixp̄s q̄ negat prēm et filiū
Omnis qui negat patrē ⁊ filiū·
nec patrē habet. Et qui cōfitet̄
filium· et patrē habet.

In illo tp̄e· Dū Scdm̄ mar· xj
intraret ihūs ieroſolimā in tē
plo· cepit eijcere vēdētes ⁊ emē
tes ī tēplo. Et menſas nūmu=
larioꝝ et cathedras vendētiū
colūbas euertit· ⁊ nō ſinebat
ut quiſq̄ꝫ transferret vas ꝑ tē
plū· Et docebat eos dicēs· Nō
ne ſcriptū ē: Domus mea do=
mus oratōis vocabitur omi=
bus gētibꝫ· Vos autē feciſtis
eā ſpeluncā latronū· Quo au
dito principes ſacerdotū ⁊ ſcri
be: q̄rebāt quō eū ꝑderent· Ti
mebāt eni eum· qm̄ vniuerſa
turba āmirabatur ſup doctri
na eius· Dn̄ica· iij Introitus
Reſpice in me et miſerere
mei dn̄e qm̄ vnicꝰ ⁊ pau=
per ſum ego vide huīlita=
tē meā ⁊ laborē meū et dimitte oīa
pcc̄a mea deꝰ meꝰ· Ps· Ad te dn̄e le
uaui aīam meā deꝰ meus ī te ꝯfido
nō erubeſcā· Oratio.
Deprecatōnē nr̄am qs̄
dn̄e benignꝰ exaudi· et q̄bus
ſupplicādi p̄ſtas affcm̄· tribue
defenſiōis auxiliū· Lcō epi· be
Kariſſimi ·pe· ap̄i· i· pe· v.
humiliamini ſub potēti manū
dei· ut vos exaltet ī tp̄e viſita=
tōnis. Om̄em ſollicitudiem ve
ſtrā ꝓijciētes ī eū· qm̄ ipi cura
ē de vobꝭ. Sobrij eſtote ⁊ vigi
late quia aduerſarius veſter
dyabolus tanq̄ꝫ leo rugiens
circuit querēs quem deuoret.

Cui reſiſtite fortes in fide. Sci
entes eãdẽ paſſionẽ ei que in
mundo eſt veſtre fraternitati
fieri. Deus aũt om̃is gratie q̃
vocauit nos ĩ eternã ſuã glo-
riam In xp̃o iheſu modicum
paſſos. ip̃e pficiet confirma-
bit ſolidabitqʒ. Ip̃i gloria et
imperiũ ĩ ſecula ſeculoꝝ amẽ.
Gradual. Iacta cogitatũ tuũ
in domino ⁊ ip̃e te enutriet. v. Dũ
clamarem ad dñm exaudiuit vo-
cem meã ab hijs qui appropinquãt
michi. Allã. v. Diligam te domi
ne virtus mea dñs firmamentum
meũ et refugiũ meum et liberator
meus Scdm lucam. xv.
In illo tpe. Erant autẽ appro-
pinquantes ad ihm̃ publica-
ni et peccatores ut audirent il-
lũ. Et murmurabant ſcribe et
phariſei dicentes. quia hic pec
catores recipit et mãducat cũ
illis. Et ait ad illos parabo-
lam iſtã dicens. Quis ex vo-
bis homo qui habet centũ o-
ues. Et ſi pdiderit unã ex illis
nõne dimittit nonagintano-
uem in deſerto ⁊ vadit ad illã
que perierat donec inueniat il
lam. Et cũ inuenerit eã impo-
nit in humeros ſuos gaudens
Et veniẽs domũ cõuocat ami
cos et vicinos dicens illis. Cõ
gratulamini michi quia inue
ni ouẽ meã que perierat. Dico
aũt vobis. ꝙ ita gaudiũ erit
in celo ſup vno peccatore peni
tentiã agente q̃ʒ ſupra nona-
ginta nouem iuſtis qui nõ in
digent penitentia Aut que mu
lier habens dragmas decẽ. Si
perdiderit dragmã vnã. nõne
accendit lucernã et euertit do-
mũ. et q̃rit diligẽter donec inue
niat. Et cũ inuenerit cõuocat
amicas et vicinas dicens. Cõ
gratulamini michi quia inue
ni dragmã quã pdiderã. Ita
dico vobis gaudiũ erit coram
angelis dei ſup vno peccatore
penitẽtiã agẽte. Offer. Sperẽt
in te om̃es qui nouerũt nomẽ tuũ
domine qm̃ nõ derelinquis querẽ
tes te pſallite dño qui habitat in
ſyon qm̃ nõ eſt oblitus orationem
pauperũ. Secr. Munera domi
ne oblata ſanctifica ut tui no
bis vnigeniti corpꝰ ⁊ ſanguis
fiãt. P do. Cõ. Ego clamaui qm̃
exaudiſti me deus inclina aurẽ tu
am et exaudi verba mea. Compl.
Nec nos cõmunio q̃ms dñe
purget a crimĩe et celeſtis reme
dij faciat eſſe conſortes. P do.
Feria quarta ad colocen. iij.
Fratres. Omne quodcũ
qʒ facitis ĩ verbo aut in
opere omnia in nomine iheſu
xp̃i gratias agentes deo et prĩ
p ip̃m. Mulieres ſubdite eſto
te viris ſicut oportet ĩ dño. Viri
diligite vxores vr̃as ⁊ nolite
amari eẽ ad illas Filij obedite

parentibus veſtris per omnia
Hoc enim placitũ eſt in domi
no. Patres nolite ad iracun-
diam ꝓuocare filios veſtros ·
ut nõ puſillo animo fiãt. Ser
ui obedite per omĩa carnali-
bus dominis · nõ ad oculum
ſeruientes: quaſi hominibus
placentes · ſed in ſimplicitate
cordis timentes dñm. Quod
cunqȝ facitis ex animo opera-
mini ſicut domino et non ho-
minibȝ ſcientes quod a domi
no accipietis retributõnẽ he-
reditatis. ꝑ iheſum xp̄m do-
minũ noſtrũ. Scdm matheũ
In illo tempore dixit ihũs ·v·
diſcipulis ſuis. Eſto conſenti-
ens aduerſario tuo cito dum
es in via cum eo · ne forte tra-
dat te aduerſarius iudici · ⁊ iu-
dex tradat te miniſtro et in car
cerem mittaris. Amen dico ti
bi · nõ exies inde donec reddas
nouiſſimũ quadrantem. Au-
diſtis quia dictum eſt antiq̃s
Non mechaberis. Ego autẽ di
co vobis · quoniã omĩs qui vi
derit mulierem ad cõcupiſcen
dum eam · iam mechatus eſt e-
am in corde ſuo. Quod ſi ocu-
lus tuus dexter ſcandaliſat te
erue eum et proice abſte. Ex
pedit enim tibi ut pereat vnũ
membroꝝ tuoꝝ · quã totũ cor
pus tuũ mittatur in gehennã
ignis. Et ſi dextera manus tua

ſcandaliſat te · abſcide eam et
ꝓijce abſte · Expedit enim tibi ·
ut pereat vnũ membroꝝ tuo-
rum · q̃ȝ totum corpus tuũ eat
in gehennã. Feria ſexta. Lcõ
epl̄e btĩ iohãnis apl̄i · i · io · iij.
Fratres. Omĩs qui na-
tus eſt ex deo peccatũ non
facit · quoniã ſemẽ eius in deo
manet ⁊ nõ poteſt peccare quo
niã ex deo natus ẽ. In hoc ma
nifeſti ſunt filij dei et filij dya-
boli. Omĩs qui non eſt iuſtus
non eſt ex deo · et qui non dili
git fratrem ſuũ. Qm̃ hec ẽ an
nũciatio quã audiſtis ab ini
tio · ut diligatis alterutrũ. Nõ
ſicut cayn qui ex maligno erat ·
⁊ occidit fratrem ſuũ. Et ꝓpter
quid occidit eũ? Quia opera
eiꝰ maligna erant: fratris au
tem eiꝰ iuſta. Scdm marcũ · xj
In illo tempore. Introiuit ihe-
ſus iheroſolimã in templum ·
et circumſpectis omnibȝ cũ iã
veſpera eſſet hora: exijt in be-
thaniam cum duodecim. Et a
lia die cum exierunt a betha-
nia eſurijt · Cumqȝ vidiſſet a lõ
ge ficũ habentem folia · venit
querens ſi quid forte inueni-
ret in ea. Et cũ veniſſet ad eã ·
nichil inuenit ꝑter folia. Nõ
enĩ erat tempus ficoꝝ. Qui di
xit ei. Iã nõ ampliꝰ in eternũ
quiſquã fructũ ex te mandu-
cet. Et audiebãt diſcipl'i eius.

Et venit iterum iheroſolimā.
Et cum introiſſet templum·ce
pit eijcere vendentes et emen=
tes in templo·et menſas num
mulariorꝝ et cathedras vēden
tiū colūbas euertit·et nō ſine=
bat·vt quiſqꝫ transferret vas
ꝑ templū·et docebat dicēs eis.
Nonne ſcriptū eſt quia domꝰ
mea domus oratōnis vocabi
tur omnibꝫ gentibꝫ. Vos au
tē feciſtis eā ſpeluncā latronū
Quo audito principes ſacer=
dotū et ſcribe querebant quo=
modo eū perderent. Timebant
eni eum·quoniā vniuerſa tur
ba āmirabatur ſuper doctrīa
eius. Et cum veſpera facta eſ=
ſet egrediebat̄ de ciuitate: Et
cum mane tranſirēt viderūt
ficū aridā factam a radicibꝫ.
Et recordatus petrus dixit ei.
Rabbi ecce ficus cui maledixi
ſti aruit. Et reſpondens iheſus
ait illis. Habete fiduciā dei. A=
men dico vobis·quia quicū=
qꝫ dixerit huic monti tollere ⁊
mitte te in mare et non heſita
uerit in corde ſuo ſed credide=
rit·quia quodcunqꝫ dixerit fi
at·fiet ei. Dominica quarta.

DOminus illumiatō mea
et ſalus mea quē timebo
dn̄s defenſor vite mee a
quo trepidabo·qui tribulāt me in
imici mei ipſi infirmati ſunt et ceci
derunt. ps. Si conſiſtant aduer=
ſum me caſtra nō timebit cor meū
quoniā tu mecū es. Oratio.

PRotector in te ſperantiū
deus·ſine quo nichil eſt
validū·nichil ſanctum·multi=
plica ſup nos miſericordiam
tuā·ut te rectore te duce ſic trā
ſeamus per bona temporalia
vt non amittamus eterna. P
Lcō epl'e bti pauli apli ad rō
FRatres·Ex=   nos·viij.
iſtimo eni ꝙ non ſint cō
digne paſſiōes huius tempis
ad futurā gloriā que reuela=
bitur in nobis. Nam expecta=
tio creature reuelationē filiorꝝ
dei expectat. Vanitati eni crea
tura ſubiecta eſt non volens.
Sꝫ ꝓpter eū qui ſubijecit eam
in ſpe. Quia et ipſa creatura li
berabitur a ſeruitute corrupti
onis ī libertatem glorie filiorꝝ
dei. Scimus enim ꝙ oīnis cre=
atura ingemiſcit et pturit vſ=
qꝫ adhuc. Nō autem ſolū illa
ſed et nos ipſi primicias ſpiritꝰ
habentes. Et ipſi intra nos ge=
mimus adoptionem filiorꝝ dei
expectantes redemptōnem cor
poris noſtri. In xp̄o iheſu do
mino noſtro. Gradual'.

PRopiciꝰ eſto peccatis noſtris do
mine·ne quando dicāt gentes vbi
eſt deus eorꝝ· v̄. Adiuua nos deus
ſalutaris noſter·et propter hono
rē nominis tui domine libera nos
Alla. v̄. Domine in virtute tua

letabitur rex et ſuper ſaluta-
re tuū exultabit vehementer
IN illo tp̄e Scd̄m lucā·vj.
dixit ihūs diſcipl'is ſuis. Eſto
te miſericordes·ſic̄ et pater ve-
ſter miſericorſ eſt. Nolite iudi
care et nō iudicabimini. No-
lite ꝯdemnare et nō cōdemna-
bimini. Dimittite ꝛ dimittemi
ni. Date et dabitur vobis mē
ſuram bonā et cōfertā et coa-
gitatā· et ſupeffluentē dabūt
in ſinū veſtrū. Eadē vero men
ſura·qua menſi fueritis reme
tietur vobis. Dicebat aūt ꝛ il-
lis ſimilitudinē. Nunquid po
teſt cecus cecū ducere? Nonne
ambo in foueā cadūt? Nō eſt
diſcipulus ſupra magiſtrum
Pfectus aūt omīs erit·ſi ſit ſi
cut magiſter eius· Quid autē
vides feſtucā in oculo fratris
tui·trabem aūt q̄ in oculo tuo
eſt nō ꝯſideras? Aut quō poteſ
dicere fratri tuo·frater ſine e-
ijciā veſtucā·de ocl'o tuo ip̄e in
ocl'o tuo trabē nō videſ Ypocri
ta: eiice p̄mū trabē de ocl'o tuo
et tunc pſpicies ut educas ve
ſtucā de ocl'o fratris tui. Offer
Illumina oculos meos nequā-
do obdormiā in morte nequādo di
cat inimicus meus p̄ualui aduer-
ſus eū. Secr̄ Reſpice dn̄e mu
nera ſupplicantis ecc̄ie·et ſalu
ti credētiū: ppetua ſanctificati
one ſumenda cōcede. P dn̄.

Cō Dominus firmamentū meū
ꝛ refugiū meū ꝛ liberator meus de-
us meus adiutor meus. Compl̄.
Sancta tua nos domine ſum
pta viuificent·et miſericordie
ſempiterne p̄pareut expiatos
P dn̄· Feria quarta. Lectō epi
ſtole beati iohānis apl'i·i·io·j·
KAriſſimi. Hec eſt annūci
atio quā audiuimus a
deo·et annunciamus vobis·
quoniam deus lux eſt·et tene-
bre ulle in eo nō ſunt. Si dixe-
rimꝰ quoniā ſocietatē habemꝰ
cum eo·et in tenebris ambu-
lamus: mentimur et non faci
mus veritatem. Si autē in lu
ce ambulamus: ſicut et ip̄e eſt
in luce· ſocietatem habemus
adinuicē· et ſanguiſ ihesu xp̄i
filij eius: emundat nos ab o-
mni peccato. Si dixerimus qr
peccatum non habemus· ipſi
nos ſeducimus ·et veritas in
nobis non eſt. Si cōfiteamur
peccata noſtra·fidelis eſt et iu-
ſtus·ut remittat nobis pecca-
ta et emundet nos ab om̄i ini-
quitate. Si dixerimꝰ quia nō
peccauimus·mendacem faci-
mus eum·et verbum eius nō
eſt in nobis. Scd̄m lucā. xiij·
IN illo tempore. Acceſſe-
runt quidā phariſeorū
dicētes ad ihm̄. Exi et vade hic
quia herodes vult te occidere·
Et ait illis. Ite nūciate vulpi.

illi. Ecce eicio demonia. Et ſa-
nitates perficio hodie et cras.
et tercia die conſumor. Verū
tamē oportet me hodie et craſ
et ſequēti die ābulare q2 nō ca-
pit ꝓphetā pire extra ihrl'm.

**Feria. vj. Lectio ep'le bti pau-
li apli ad romanoſ. xiij. ⁊. xiiij**

Fratres. Carnis curā ne
feceritis i deſiderijs. In-
firmū aūt in fide aſſumite. nō
i diſcrepatōnibȝ cogitatōnū.
aliuſ aūt credit ſe oīa mandu
care. Qui aūt infirmꝰ ē olus
manducat. Is qui māducat
nō manducantē non ſpernat
Et qui non manducat: man-
ducantē non iudicet. Deuſ enī
illū aſſumpſit. Tu qui es q̄ a-
lienū iudicas ſeruū. ſuo dn̄o
ſtat aut cadit. Stabit aūt. po
tens ē enī deꝰ ſtatuere illū. Nā
aliꝰ iudicat diē inter diē. Aliꝰ
aūt iudicat oēm diē. Vnuſqſ
qȝ in ſuo ſenſu abūdat. Qui
ſapit diē: dn̄o ſapit. et qui mā
ducat dn̄o manducat. Gr̄as
enī agit deo. et qui nō mandu
cat dn̄o nō māducat. et gr̄as
agit deo. **Scdm matheū. xvij**

Interrogauerunt iheſum di-
ſcipuli dicentes. Quid ergo
ſcribe dicūt. q' helyam oportet
pͥmū venire? At ille reſpondēs
ait. Helyas quidē venturus ē.
et reſtituet oīa. Dico aūt vo
bis. quia helyas iam venit et
non ꝯgnouerūt eū. ſed fecerūt
in eo quodcūqȝ voluerūt. Sic
et filius hoīs paſſurus eſt ab
eis. Tunc intellexerūt diſcipu-
li quia de iohanne baptiſta di
xiſſet eis. Et cū veniſſet ad tur
bā acceſſit ad eū homo geni-
bus puolutus ante eū dicēs
Dn̄e miſerere filio meo q2 lu-
naticus eſt. et male patit'. Nā
ſepe cadit in ignē et crebro in
aquā. Et obtuli eū diſcipulis
tuis. ⁊ nō potuerūt curare eū.
Rn̄dēs ihūs ait. O generatō
incredula ⁊ peruerſa quouſqȝ
ero vobiſcū. uſqȝquo patiar
voſ. Afferte illū huc ad me. Et
increpauit illū iheſus. et exijt
ab eo demoniū. Et curatus eſt
puer ex illa hora.

Dominica quinta.

Exaudi domine vocem
meam qua clamaui ad te adiutor
meus eſto ne derelinquas me. ne-
qȝ deſpicias me deus ſalutaris me
us. **ps.** Dn̄s illuminatō mea ⁊ ſa
lus mea quē timebo. **Oratio.**

Da nobiſ domine qs̄ ut
et mundi curſus pacifi-
ce nobis tuo ordīe dirigatur
et eccīa tua trāquilla deuotio-
ne letetur. P dn̄. **Lectio epiſto
le beati petri apli. i petri. iij.**

Kariſſimi. Omes vnani-
mes i oratioe eſtote ꝯpa
tiētes. fraternitatis amatores
miſericordes modeſti humileſ

Non reddentes malū ꝑ malo
vel maledictū pro maledicto
Sed econtrario benedicenteſ
Quia in hoc vocati eſtis ut be
nedictionē hereditate poſſide=
atis. Qui enim vult vitā dili=
gere et videre dies bonos: co=
herceat linguam ſuā a malo.
et labia eius ne loquātur do=
lū. Declinet aūt a malo et faci
at bonum. inquirat pacē et ſe
quatur eā. Quia oculi dñi ſu
per iuſtos et aures eiꝰ in p̄ces
eoꝝ. Vultuſ aūt dñi ſup faciē
tes mala. Et quis eſt qui voƀ
noceat ſi boni emulatores fu=
eritis. Sed ⁊ ſi quid patimini
ꝓpter iuſticiā beati. Timorē au=
tem eorū ne timueritis. ut nō
ꝯturbemini. Dñm autē iheſū
xp̄m ſanctificate ī cordibꝫ ve=
ſtris. Graduał. Protector no
ſter aſpice deus ⁊ reſpice ſup ſeruoſ
tuos. ℣ Dñe deus virtutū exaudi
p̄ces ſeruoꝝ tuoꝝ. Alła. ℣ In
te dñe ſperaui nō ꝯfundar in eter
nū in tua iuſticia libera me et eri=
pe me inclina ad me aurem tuam
accelera ut eripias me. Scdm lu
In illo tpe. Cum tur= cam. v.
be irruerent in iheſum ut au=
dirent verbum dei. Et ipē ſta=
bat ſecus ſtagnū genezareth
Et vidit duas naues ſtantes
ſecus ſtagnū. Piſcatores au=
tem deſcenderāt et lauabāt re=
cia. Aſcendens aūt in vnā na=
uim que erat ſymonis. roga=
uit eū a terra reducere puſillū
Et ſedēs docebat turbaſ de na
uicula. Vt ceſſauit aūt loqui:
dixit ad ſymonē. Duc in altū
et laxate retia veſtra in captu
rā. Et reſpōdēs ſymō dixit ei.
Preceptor. ꝑ totā noctē labo=
rātes nichil cepimuſ. in verbo
autē tuo laxabo rethe. Et cum
hoc feciſſent concluſerūt mul
titudinē piſciū copioſam. Rū
pebatur aūt rethe eoꝝ. ⁊ annu
erūt ſocijs qui erant ī illa na=
ui ut venirēt ⁊ adiuuarēt eos.
Et venerūt et impleuerūt am
bas nauiculaſ ita ut pene mer
gerētur. Qd̄ cū videret ſymon
petrus ꝓcidit ad genua ihū di
cēs. Exi a me qꝛ hō pcc̄or ſum
dñe. Stupor enim circūdederat
eū. ⁊ oēs q̄ cū eo erāt ī captura
piſciū quā ceperant. Siľr aūt
iacobū ⁊ iohaunē filios zebe
dei q̄ erāt ſocij ſymonis. Et ait
ad ſymonē ihūs. Noli timere
ex hoc iā hoīes eris capiēs. Et
ſubductis ad terrā nauibꝫ re
lictiſ oībꝫ ſecuti ſunt eū. Offr̄
Bn̄dicā dñm qui mihi tribuit in
tellectum prouidebam deum in cō
ſpectu meo ſemp quoniā a dextris
eſt michi ne cōmouear. Secr̄.
Oblationibꝫ qs̄ dñe pla=
care ſuſceptis. ⁊ ad te noſtras
etiā compelle rebelles ꝓpicius
voluntates. P do.

Com. Unam petij a domīo hāc
requiram· ut inhabitem in domo
dn̄i omnibus diebus vite mee.
Compl. Misteria nos dn̄e q̄=
ſum⁹ ſumpta purificēt et ſuo
munere tueantur. Feria ·iiij.
Ad thimotheū i· thimothei· vj
Kariſſimi. Nichil intuli=
muſ in hūc mūdū haud
dubiū: quia nec auferre quid
poſſumus. Habentes aūt ali=
menta et quibꝫ tegamur hijs
contenti ſimus. Nam qui vo=
lunt diuites fieri incidūt in tē=
ptatōnem ⁊ laqueum dyabo
li· et deſideria multa inutilia:
et nociua· que mergūt homi=
nes in interitum et ꝑditōnem
Radix enī omniū maloꝝ eſt cu
piditas. Quam quidā appetē
tes errauerūt a fide et inſerue
runt ſe doloribus multis. Tu
autē o homo dei hec fuge· Se=
ctare vero iuſticiā pietatē fidē
caritatem patientiā manſue=
tudinem. Certa bonū certamē
fidei apprehende vitā eternam
In quā vocatus es et confeſ=
ſus bonam confeſſionem co=
ram multis teſtibus· Preci=
pio tibi coram deo· qui viuifi=
cat omnia in xp̄o ihesu qui te
ſtimonium reddidit ſub pon=
tio pylato· bonā cōfeſſionē· ut
ſerues mandatū ſine macu=
la irreꝑhenſibile uſqꝫ in aduē
tum dn̄i noſtri iheſu xp̄i.

In Scdm̄ Matheum· viij·
Illo tempore. Factum
eſt ambulantibꝫ illiſ in via di
xit quidā ad ihm̄· Magiſter
ſequar te quocunqꝫ ieris. Et
ait illi ihūs. Vulpeſ foueaſ ha
bent· et volucres celi nidos· fi=
lius aūt homīs nō habet vbi
caput ſuū reclinet. Ait aūt ad
alterū. Sequere me. Ille autē
dixit. Dn̄e ꝑmitte michi p̄mū
ire et ſepelire patrē meū. Dixit=
qꝫ ei iheſus· Sine vt mortui ſe
peliant mortuos ſuos. Tu au
tem vade annūcia regnum dei
Et ait alter· Sequar te dn̄e
ſed p̄mū ꝑmitte michi renun=
ciare hijs qui domi ſunt. Ait
aūt ad illū iheſus. Nemo mit
tens manū ſuā ad aratrum
et aſpiciēs retro aptus eſt re=
gno dei. Feria vi· ep̄la dn̄ice p̄
dicte vt ſupra Scdm̄ marc· x·
In illo t̄pe· Offerebant iheſu
paruulos ut tāgeret illos· di=
ſcipuli aūt ꝯminabātur offe=
rentibꝫ. Quos cū videret indi=
gne tulit· Et ait illis· Sinite ꝑ
uulos venire ad me et ne ꝓhi
bueritis eos. Taliū ē enim re=
gnū dei· Amen dico vobis· q̄ſ=
quis non receperit regnū dei ve
lut ꝑuulus nō intrabit in illū
Et ꝯplexans eos et imponenſ
manus ſup illos be=
dicebat illos· Dn̄ica
Dominus fortitudo ·vj·

plebis ſue et protector ſalutarium
xp̄i ſui eſt· ſaluū fac pp̄lm tuū domi
ne ⁊ benedic hereditati tue· et rege
eos uſqȝ in ſeculū. ps. Ad te domi
ne clamabo deuſ meus ne ſileas a
me ne quādo taceas a me· Oro
Deus qui diligentibꝫ te
bona inuiſibilia prepa
raſti· infunde cordibꝫ noſtris
tui amoris affectum· ut te i oī-
bus: et ſup oīa diligentes p
miſſiones tuas que omē deſi-
deriū ſuperant ↄſequamur P
Lectō ep̄le beati pauli ap̄li ad
Fratres romanos· vj.
Quicunqȝ baptiſati ſu-
mus in xp̄o iheſu· in morte ipi
us baptiſati ſumus. Cōſepul
ti eni ſumus cum illo p bapti
ſmū i mortē. Vt quō ſurrexit
ih̄ūs a mortuis p gloriā p̄ris
ita et nos in nouitate vite am
bulemus. Si eni cōplātati fa-
cti ſum⁹ ſilitudini mortis eiuſ
ſimul et reſurrectionis erim⁹
Hoc ſciētes quia vetus hō nr̄
ſimul crucifixus eſt· ut deſtrua
tur corp⁹ pcc̄i· ut vltra nō ſer-
uiamus pcc̄o. Qui eni mortu
us eſt· iuſtificatus ē a pcc̄o. Si
ergo mortui ſum⁹ cū xp̄o cre-
dimus quia ſimul viuem⁹ cū
xp̄o. Scientes ꝙ xp̄s reſurgēs
ex mortuis iam non moritur
mors illi vltra non dn̄abitur
Qđ eni mortuus eſt pcc̄o mor
tuus eſt ſemel. Qđ autē viuit
viuit deo Ita ⁊ vos exiſtimate
vos mortuos quidē eſſe pcc̄o
viuentes aūt deo. In xp̄o ih̄ū
dn̄o noſtro. Gradual' Con-
uertere dn̄e aliquantulū et dep̄ca-
re ſup ſeruos tuos· V̄ Domine re-
fugiū factus es nobis a generatōe
et progenie. All'a· V̄· Oms gē-
tes plaudite manibꝫ iubilate deo
in voce exultatōnis.
In illo tpe Sc̄dm matheū. v
dixit iheſus diſcipulis ſuis. A
men dico vobis· niſi abunda
uerit iuſticia veſtra plus quā
ſcribaꝝ ⁊ phariſeoꝝ: nō intra
bitis in regnū celoꝝ. Audiſtiſ
quia dictū eſt antiquis. Non
occides. Qui aūt occiderit reuſ
erit iudicio. Ego aūt dico vo-
bis· quia oīs qui iraſcitur
fr̄i ſuo reus erit iudicio· Qui
aūt dixerit fratri ſuo racha re
us erit concilio. Qui aūt dixe
rit fatue: re⁹ erit gehēne ignis
Si ergo offers munus tuū ad
altare et ibi recordatus fueriſ
ꝙ frater tuus habet aliqđ ad
uerſum te· relinque ibi munuſ
tuū ante altare et vade prius
recōciliari fratri tuo Et tūc ve
niens offeres munus tuum.
Offr. Perfice greſſus meos i ſe
mitis tuis ut non moueantur ve-
ſtigia mea inclina aurem tuā ⁊ ex
audi verba mea mirifica miſīdias
tuas qui ſaluos facis ſperantes in
te. Secre. Propiciare domie

ſupplicatōnibꝫ noſtris·et has
oblationes famuloꝝ famula
rūqꝫ tuaꝝ benignus aſſume·
ut qđ ſingli obtulerūt ad ho=
norem tui nominis·cūctiſ pro
ficiat ad ſalutem. Cō. Circui=
bo ⁊ immolabo in tabernaculo ei⁹
hoſtiam iubilationis cantabo et
pſalmum dicam dño. Compl.
Quos celeſti domine dono ſa
ciaſti·preſta qſ̄s ut a noſtris
mūdemur occultiſ·⁊ ab hoſtiū
liberemur inſidijs. P dñm no.
Feria quarta. Lectio ep̄le be=
ati pauli ap̄li ad hebreos·xij.
Fratres habe= et·xiij.
mus gratiā p quā ſerui
amus placentes deo cū metu
et reuerentia. Etenī deus no=
ſter ignis conſumens eſt. Ca=
ritas fraternitatis maneat in
vobis·et hoſpitalitatē nolite
obliuiſci. Per hāc enim pla=
cuerunt quidā angelis hoſpi
cio receptis. Mementote victo
rū tanquā ſimul vincti·et la=
borantiū tanquā in corpore ⁊
ipſi morantes. Honorabile cō
nubiū in oībꝫ·et thorus im
maculatus. Fornicatores enī
et adulteros iudicabit deus.
Sint mores ſine auaricia·cō=
tenti preſentibꝫ. Ipſe enim di
xit. Non deſeram neqꝫ derelin=
quā. Ita ut confidenter dica=
mus. Dominus michi adiu=
tor eſt·non timebo quid faci=

at michi homo. Mementote p̄
poſitoꝝ veſtroꝝ·qui vobis lo
cuti ſunt verbum dei·quoꝝ in
tuentes exitū conuerſatōnis:
imitamini fidem. Jheſus xp̄s
heri et hodie·ipſe in ſecula ſe=
culoꝝ Amē. Scḋm marcū·x.
In illo tpe. Cum egreſſus eſſet
iheſus in via·pcurrens qui=
dam genuflexu ante eū:roga
uit eū dicens. Magiſter bone
quid faciā·ut vitam eternā p
cipiam? Jhūs autem dixit ei.
Quid me dicis bonū? Nemo
bon⁹ niſi ſolus de⁹. Precepta
noſti? Ait illi. Que? Ait illi ihe
ſus Ne adultereriſ·ne occides
ne fureris·ne falſum teſtimo=
niū dixeris·ne fraudem feceris
Honora patrem tuū ⁊ matrē
tuam. At ille reſpondens ait il
li. Magiſter oīa hec cuſtodi
ui a iuuentute mea. Jhūs au
tē intuituſ eū dixit·⁊ dilexit eū
Et dixit illi·Unū tibi deeſt. Ua
de quecunqꝫ habes vende·⁊ da
paupibꝫ·et habebis theſaurū
in celo·et veni ſequere me. Fe=
ria·vi. Lcō beati pauli ap̄li ad
Fratres. romanos·xiiij.
Nemo veſtrū ſibi viuit.
Siue enim viuimus dño viui
mus. Siue morimur dño mo
rimur. Siue ergo viuimus do
mino morimur·dñi ſum⁹ In
hoc xp̄us mortuus eſt et reſur
rexit·ut viuoꝝ et mortuorum

dominetur. Tu aũt quid iudi
cas fratrem tuũ? Aut tu qua=
re ſpernis fratrẽ tuũ? Omnes
enim ſtabimus ante tribunal
dei. Scriptũ eſt enĩ viuo ego di
cit dñs: Quia michi omne ge
nu flectitur et om̃is lingua cõ
fitebitur deo. In xp̃o iheſu do
mino nr̃o. Sc̃dm marcũ. v.
In illo tp̃e Venit iheſus ĩ regi
onem geraſenorꝫ et exeunti ei
de naui. ſtatim occurrit de mo=
numentis homo ĩ ſpũ immũ
do qui domiciliũ habebat in
monumẽtiſ. Et neqꝫ cathenis
eũ quiſquã iam poterat liga=
re. qm̃ ſepe compedibꝫ et cathe
nis vinctus dirupiſſet cathe=
nas et cõpedes cõminuiſſet. Et
nemo poterat eum domare. et
ſemꝑ die ac nocte ĩ monumẽ=
tis ⁊ in montibꝫ erat. clamãs
et concidens ſe lapidibus. Vi=
dens aũt iheſum alonge: cu=
currit ⁊ adorauit eũ. et clamãs
voce magna dixit. Quid mi=
chi et tibi iheſu fili dei ſummi?
Adiuro te ꝑ deũ. ne me torque
as. Dicebat enĩ illi iheſus. Exi
ſpũs immũde ab homine. Et
interrogabat eũ: Qd̃ tibi no=
men eſt? Et dicit ei. Legio mi=
chi nomẽ eſt. quia multi ſumꝰ
Et deprecabatur eũ multũ. ne
ſe expelleret extra regionẽ. E=
rat aũt ibi circa montem grex
porcorꝫ magnus paſcens ĩ a=
gris. Et dep̃cabantur eũ ſpũs
dicentes. Mitte nos in porcoſ
vt in eos introeamus. Et cõ=
ceſſit eis ſtatim iheſus. Et exe=
untes ſpũs immundi: introie
rũt in porcos. Et magno im=
petu grex p̃cipitatus ẽ in mare
ad duo milia. et ſuffocati ſũt ĩ
mari. Qui aũt paſcebãt eos.
fugerũt et nũciauerũt in ciui=
tatẽ et in agros. Et egreſſi ſũt
videre quid eſſet factũ. Et ve=
niũt ad iheſum. et vident illũ
qui a demonio vexabatur ſe=
dentem veſtitũ. et ſane mentis
et timuerũt. Et narrauerũt il
lis qui viderant qualiter factũ
eſſet ei qui demoniũ habuerat
et de porcis. Et rogare eũ cepe=
rũt. ut diſcederet de finibus eo
rũ. Cumqꝫ aſcenderet nauem.
cepit deprecari qui a demonio
vexatus fuerat vt eſſet cũ illo
Et nõ admiſit eum. Sed ait il
li. Vade ad domũ tuã ad tuoſ
et annuncia illis: quãta tibi
dñs fecerit et miſertus ſit tui.
Et abijt et cepit p̃dicare in de=
capoli quãta ſibi feciſſet ihũs
et om̃es mirabantur.

Dominica quarta Introitꝰ.

OMnes gentes plaudite
manibꝫ iubilate deo ĩ vo
ce exultatiõis. ps. Sub
iecit pp̃los nobis et gentes ſub pe=
dibus noſtris. Oratio.
DEus vnturũ cuius ẽ totũ

quod eſt optimū inſere pecto-
ribꝫ noſtris amorē tui nomi
nis·et preſta in nobiſ religio-
nis augmentum ut que bona
ſūt nutrias ac pietatis ſtudio
q̄ ſunt nutrita cuſtodias· P d
Lectō epl'e beati pauli apl'i ad
Fratres. romanos·vj·
Humanū dico ꝓpter in-
firmitatē carniſ veſtre. Sicut
eni exhibuiſtis membra vr̄a
ſeruire immūdicie et iniquita
ti ad iniquitatē. Ita nūc exhi
bete membra veſtra ſeruire iu
ſticie in ſanctificatōnē. Cū eni
ſerui eſſetiſ peccati liberi fuiſtis
iuſticie. Quē ergo fructū ha-
buiſtis tūc in illis ī quibꝫ nūc
erubeſcitis? Nam finis illorū
mors eſt. Nūc ergo liberati a
peccato ſerui aūt facti deo. ha-
betis fructū veſtrū in ſanctifi
catōne: vitam eternā vero fi-
nē. Stipendia eni pcc̄i mors·
Gratia autem dei vita eterna
In xp̄o iheſu dn̄o nr̄o. Grad
Venite filij audite me timorē do
mini docebo vos· v̄ ·Accedite ad
eū et illuminamini et facies veſtre
non confundētur. All'a. v̄ Eripe
me de inimicis meis deus meus et
ab inſurgentibꝫ in me libera me.
In illo tp̄e. Scd̄m marcū·viij
Cum turba multa eſſet cū ihe
ſu·nec haberent q̄ manduca
rēt ꝯuocatiſ diſcipl'is ait illis
Miſereor ſup turbā·quia ecce
iam triduo ſuſtinēt me nec ha
bent q̄ māducent. Et ſi dimi-
ſero eos ieiunos in domū ſuā
deficiēt ī via. Quidā eni ex eis
delōge venerūt. Et reſpōderūt
ei diſcpl'i ſui. Unde iſtos pote-
rit q̄s hic ſaturari panibus in
ſolitudie? Et interrogauit eoſ
Quot panes habetiſ? Qui di
xerūt ſeptem. Et p̄cepit turbe
diſcumbere ſup terrā. Et acci
piens panes ſeptē·grās agēs
fregit et dabat diſcipulis ſuis
ut apponerent·et appoſuerunt
turbe. Et habebant piſcicu-
los paucos et ip̄os benedixit
et iuſſit apponi·et māducaue-
rūt et ſaturati ſunt. Et ſuſtule
rūt qd̄ ſuperauerat de fragmē
tis ſeptē ſportas. Erant autē
qui māducauerūt quaſi q̄tu-
or milia et dimiſit eos· Offr̄
Sicut ī holocauſtū arietū et thau
rorū et ſicut in milibꝫ agnorꝫ pin-
guiū ſic fiat ſacrificiū noſtrū ī cō-
ſpectu tuo hodie ut placeat tibi q̄
nō eſt ꝯfuſio confidentibus ī te dn̄e
Secre Propiciare qm̄s dn̄e
ſupplicatōibus noſtris ⁊ has
oblationes populi tui beni-
gnus aſſume·et ut nullius ſit
irritū votū·nullius vacua po
ſtulatio·preſta qm̄s ut qd̄ fide
liter petimus efficaciter conſe
q̄mur. P. Cō Inclina aurē tu
am accelera ut eruaſ noſ· Compl'
Repleti ſumꝰ muneribꝫ tuis

domine tribue quis ut eorū et
mūdemur effectu ⁊ muniamur
auxilio. P d. Feria quarta.
Lectō ep̄le beati pauli ap̄li ad
FRatres. romanos. viij.
Nichil dānatōnis ē hijs
qui sunt in xp̄o ihesu qui non
scd̄m carnē ambulāt. Lex eni
sp̄us vite in xp̄o ihesu libera-
uit me a lege peccati et mortis
Nam qd̄ impossibile erat legi
i quo infirmabat̄ p carnē de⁹
filiū suū mittens in similitu-
dinē carnis pcc̄i. et de pcc̄o dā-
nauit pcc̄m in carne. ut iustifi
catio legis impleretur in nob.
qui nō scd̄m carnē ambula-
mus. sed scd̄m sp̄m. Qui eni
secundum carnem sunt. que
carnis sunt sapiūt. Qui vero
secundum sp̄m. que sūt sp̄us
sentiunt. Nā prudentia carnis
mors ē. Prudentia autē sp̄us
vita et pax. In xp̄o ihesu dn̄o
nostro. Scd̄m matheū. xvj.
IN illo tp̄e. Accesserunt ad ihe
sum pharisei et saducei tēptā
tes. Et rogauerunt eum: ut
signū de celo ostenderet eis. At
ille respondens ait illis. Facto
vespe dicitis serenū erit. rubi
cundū est eni celū. et mane ho
die tēpestas. rutilat eni triste
celum. Faciem celi diiudicare
nostis. signa aūt tp̄m non po
testis scire. Generatio mala ⁊
adultera signū querit ⁊ signū

nō dabitur ei. nisi signū ione
p̄phete. Et relictis illis abijt.
Et cum venissent discipuli e-
ius transfretū. obliti sunt pa-
nes accipere. Qui dixit eis. In
tuemini et cauete a fermento
phariseoꝝ et saduceoꝝ. At illi
cogitabant intra se dicentes.
Quia panes non accepimus
Sciēs aūt ih̄us dixit. Quid co
gitatis inter vos modice fidei
quia panes non habetis? Nō
dū intelligitis neqꝫ recordamini
quiqꝫ panū et quiqꝫ miliū ho
minū et quot cophinos sum-
psistis? Neqꝫ septem panū et
quatuor milium hominū. et
quot sportas sūpsistis? Qua-
re nō intelligitis quia nō dixi
vobis de pane. cauete a fermē
to phariseoꝝ ⁊ saduceoꝝ. Tūc
intellexerunt. Quia dixerit ca
uendū esse. non a fermēto pa
nū. sed a doctrina phariseoꝝ
⁊ saduceoꝝ. Feria. vj Lcō ep̄le
bti pauli ap̄li ad roma. xiiij.
FRatres. Unusquisqꝫ ve
strū p se rationē reddet
deo. Non ergo āplius inui-
cem iudicemus. Sed hoc iudi
cate magis ne ponatis offen-
diculū fratri vel scandalū. Sꝫ
scio et cōfido in dn̄o ih̄u quia
nichil cōmune p ip̄m. nisi ei q̄
existimat quid cōmune esse. il
li cōmune ē. Si eni ꝓpter cibū
frater tuus ꝯtristatur. iā non

ſecundū caritatem ambulas
Noli cibo tuo illū pdere, p quo
xp̄us mortuus ē. Nō ergo bla
ſphemetur bonū vr̄m. Nō eni
eſt regnū dei eſca et potus· ſꝫ iu
ſticia et pax: et gaudiū in ſpū
ſcō P ihm̄ xp̄m dn̄m noſtrū:

In illo tpe Scd̄m marcū

Abijt ihūs ſabbo p ſata · di=
cipuli aūt eius eſurientes cepe
rūt euellere ſpicas et mandu=
care. Phariſei aūt vidētes di
xerūt ei. Ecce diſcipuli tui faci=
unt qđ nō licet eis facere ſab=
batis. At ille dixit eis. Nō legi
ſtis quid fecerit dauid quādo
eſurijt· et qui cū eo erāt· quādo
intrauit in domū dei· et panes
ꝓpoſitōnis comedit quos nō
licebat ei edere· neqꝫ hijs q̄ cū
eo erāt· niſi ſolis ſacerdotibꝫ
Aut nō legiſtis ī lege· qꝛ ſab=
batis ſacerdotes in tēplo ſab
batū violāt· et ſine crimīe ſūt
Dico aūt vobis quia templo
maior eſt hic. Si autē ſciretis
quid ē miſcdiā volo et nō ſa=
crificiū· nunq̄ꝫ ꝯdēnaſſetis in=
nocentes. Dn̄ica· viij· Intro·

Suſcepimus deus miſeri
cordiā tuā in medio tem
pli tui ſcd̄m nomē tuum
deus· ita ⁊ laus tua ī fines terre in
ſticia plena ē dextera tua ps. Ma
gnus dn̄s et laudabilis nimis in
ciuitate dei noſtri in monte ſancto
eius. Oratio.

Deus cuius ꝓuidentia in
ſui diſpoſitōne non falli
tur te ſuppliciter exoramus ut
noxia cūcta ſubmoueas· ⁊ oīa
nob ꝓfutura ꝯcedas P. Lcō
epl'e beati pauli apl'i ad roma
Fratres. Debi= nos· viij
tores ſumus nō carni ut
ſcd̄m carnē viuamꝰ· Si eni ſe
cūdū carnē vixeritis moriemi
Si aūt ſpū facta carnis mortifi
caueritis viuetis. Quicūqꝫ eni
ſpū dei agūtur· hij filij ſunt dei
Nō eni accepiſtis ſpm̄ ſeruitu
tis iterū in timore· ſed accepi=
ſtis ſpm̄ adoptōnis filiorū· in
quo clamamus· abba pater.
Ipſe eni ſpūs teſtimoniū red=
dit ſpūi nr̄o· q ſumus filij dei.
Si aūt filij et heredes. Heredes
quidē dei coheredes aūt xp̄i.

Graduale. Eſto michi in deū
ꝓtectorē et in locū refugij ut ſaluū
me facias· v̄. Deus meus ī te ſpe=
raui dn̄e nō confundar ineternū·
All'a v̄. Te decet ymnus deus in
ſyon et tibi reddetur votū in iheru
ſalem. v̄. Replebimur in bonis do
mus tue ſcm̄ ē tēplū tuū mirabile
in equitate Scd̄m matheū· vij

In illo tpe· dixit ihūs diſcipl'is
ſuis. Attēdite a falſis ꝓphetis
qui veniūt ad vos in veſtimē
tis ouiū· intrinſecus aūt ſunt
lupi rapaces. A fructibus eoꝝ
ꝯgnoſcetis eos. Nūquid colli
gunt de ſpinis vuas aut de

tribulis ficus? Sic oĩs arbor
bona fructus bonoſ facit. Ma
la aũt arbor fructuſ malos fa
cit. Nõ poteſt arbor bona fru=
ctus malos facere neqȝ arbor
mala: fructus bonos facere.
Oĩs arbor que nõ facit fructũ
bonũ excidetur et in ignẽ mitte=
tur. Igitur ex fructibꝫ eorꝝ co=
gnoſcetis eos. Nõ omĩs q̃ di=
cit michi dñe dñe intrabit in
regnũ celorꝝ· ſed qui facit vo=
lũtatẽ patris mei: qui in celis
eſt· ipſe intrabit in regnũ celo=
rum. Offr̃. Populũ humilẽ
ſaluũ facies dñe· ꝛ oculos ſupborꝝ
humiliabis· qm̃ quis deus p̃ter te
domine. Secr̃. Deus qui lega
liũ differẽtiam hoſtiarꝝ vnius
ſacrificij pfectiõe ſanxiſti· acci
pe ſacrificiũ a deuotis tibi fa=
mulis tuis· et pari bndictõe
ſicut munera abel ſanctifica·
ut qd̃ ſinguli obtulerũt ad ma
ieſtatis tue honorẽ cũctis pfi
ciat ad ſalutẽ. P Cõ uſtate
et videte qm̃ ſuauis ẽ dñs beatus
vir qui ſperat in eo. Compl̃.
Qua nos dñe medicinaliſ o=
peratio· et a nr̃is peruerſitati=
bus clementer expediat· et ad
ea q̃ recta ſunt pducat. P do·
Feria quarta. Lectõ epl̃e beati
pauli apl̃i ad roma· v.
Fratres. Cõmẽdat deus
caritatẽ ſuã in nobiſ qm̃ ſi cũ
adhuc pctõres eſſem⁹· xp̃us p
nob̃ mortuus ẽ· Mlt̃omagis
iuſtificati nũc i ſanguĩe ip̃i⁹·
ſalui erimus ab ira p ip̃m Si
enĩ cũ inimici eſſem⁹· recõcilia
ti ſumus deo p mortẽ filij eiuſ·
mlt̃omagiſ recõciliati ſalui eri
mus ĩ vita ip̃iuſ Nõ ſolũ aũt·
ſꝫ ꝛ gloriamur in deo P iheſũ
xp̃m dñm nr̃m Sc̃dm mar· ix
In illo tp̃e· Dixit iohãnes ad
dñm· Magiſter vidim⁹ quen
dã ĩ noĩe tuo eijciẽtẽ demoĩa q̃
nõ ſeq̃tur nos ꝛ phibuim⁹ eũ
Ihũs aũt ait. Nolite phibere
eũ· Nemo ẽ qui facit v̓tutẽ in
noĩe meo et poſſit cito male lo
qui de me. Qui enĩ nõ ẽ adũſũ
vos p vob̃ ẽ Quiſq̃s enĩ potũ
dederit vob̃ calicẽ aque in noĩe
meo qꝛ xp̃i eſtis· amẽ dico vo=
bis· nõ pdet mercedẽ ſuã Et q̃ſ
q̃s ſcãdaliſauerit vnũ ex hijs
puſillis credẽtibꝫ ĩ me· bonũ
ẽ ei magis ſi circũdaretur mo
la aſinaria collo ei⁹: et ĩ mare
mitteret̃. Et ſi ſcãdaliſauerit
te manus tua· abſcide illã. Bo
nũ ẽ tibi debilẽ introire in vitã
q̃ȝ duas man⁹ habẽtẽ ire ĩ ge=
hẽnã ĩ ignẽ inextiguibilẽ. vbi
vermis eorꝝ nõ morit̃· ꝛ ignis
nõ extiguitur. Et ſi pes tu⁹ ſcã
daliſat te ãputa illũ. Bonũ ẽ
tibi claudũ introire ĩ vitã eter
nã q̃ȝ duos pedes habẽtẽ mitti
in gehẽnã igniſ inextiguibiliſ
Vbi vermiſ eorꝝ nõ moritur ꝛ
ignis nõ extiguit̃. Qd̃ ſi ocu=
lus tuus ſcãdaliſat te· eiice eũ

Bonū ē tibi luſcū introire i re
gnū dei·q̄z duos oculos habē
tē mitti in gehēnam ignis· vbi
v̄mis eoꝝ nō moriť· ⁊ igniſ nō
extiuguitur. Feria·vj. Lcō ep̄le
beati pauli ap̄li ad romanos·
Fratres. Obſecro xiiij.
vos p̄ dn̄m noſtrū ihe-
ſū xp̄m: ⁊ p̄ caritatē ſpūs ſan
cti·ut adiuuetis me in oratōni
bus ad deū·ut liberet me ab in
fidelibꝫ qui ſunt i iudea. Et ut
obſequij mei oblatō fiat acce
pta in iheroſolima ſcīs·ut ve
niā ad voſ i gaudio p̄ volūta
tē dei et refriger vobiſcū. De⁹
aūt pacis ſit cū om̄ibꝫ vobis
amē in xp̄o iheſu dn̄o noſtro
In illo Scd̄m matheū·xxiij.
tp̄e. Dixit iheſus turbis iudeo
rū et pricipibꝫ ſacerdotū. Ve
vob̄ ſcribe ⁊ phariſei ypocrite
q̄ clauditis regnū celoꝝ ante
hoīes. Vos enī non intratis
nec introeūtes ſinitis intrare
Ve vobis ſcribe ⁊ phariſei ypo
crite qui comeditis domos vi
duaꝝ· orōnes longas haben
tes. ꝓpter hoc ām̄pli⁹ accipietiſ
iudiciū. Ve vobis ſcribe ⁊ pha
riſei ypocrite·qui circuitis ma-
re ⁊ aridā: ut faciatis vnū ꝓſe
litū. Et cū factus fuerit facitiſ
eū filiū gehēne duplo q̄z vos.
Ve vobis duces ceci qui dici-
tis quicūqꝫ iurauerit p̄ tēplū
nichil ē·qui aūt iurauerit i au
ro tēpli debitor eē debet. Stulti
⁊ ceci q̄d enī maius ē·aurū an
tēplū qd̄ ſanctificat aurū? Et
quicūqꝫ iurauerit in altari ni
chil eſt·quicūqꝫ aūt iurauerit
in dono qd̄ ē ſup illd̄ debet. Ce
ci. Quid enī maius ē·donū an
altare qd̄ ſcīficat donū. Qui
ergo iurat in altari: iurat i eo
et in oībꝫ que ſup illd̄ ſūt. Et
quicūqꝫ iurauerit in tēplo·iu-
rat in illo ⁊ in eo qui habitat
in ip̄o. Et qui iurat in celo: iu-
rat in throno dei·et i eo qui ſe-
det ſup eū. Ve autē vob̄ ſcribe
et phariſei ypocrite·qui decima
tis mētā et anetū et cyminū·et
relinquitis q̄ grauiora ſunt le
gis·iudiciū et miſcd̄iam et fi-
dem. Hec oportet facere et illa
nō omittere. Dn̄ica·ix
Ecce de⁹ adiuuat me ⁊ dn̄s
ſuſceptor ē aīe mee auerte
mala inimicis meis i veritate tua
diſp̄ge illos ꝓtector me⁹ dn̄e ps.
De⁹ i noīe tuo saluū me fac· Oro
Largire nobis dn̄e q̄ms
ſemp̄ ſpm̄ cogitādi q̄ re
cta ſūt ꝓpicius et agēdi·ut qui
ſine te eſſe nō poſſum⁹ ſcd̄m te
viuere valeamus. Lcō ep̄le be
ati pauli ap̄li ad corinth·x·
Fratres. Nō ſimus ↄcu-
piſcētes maloꝝ· ſicut et
illi ↄcupierūt. Neqꝫ ydolatre
efficiamini·ſicut quidā ex ipiſ
queadmodū ſcriptū ē Sedit po
pulus manducare ⁊ bibere·et
ſurrexerūt ludere. Neqꝫ forni-

temur ſicut quidā ex ipis for=
nicati ſunt et ceciderūt vna die
vigītitria milia. Neqꝫ tempte
mus xp̄m ſicͭ quidā eoꝝ tēpta
uerūt et a ſerpētibꝫ perierunt:
Neqꝫ murmurauerītis ſicͭ qui
dā murmurauerunt et ꝑierūt
ab exterminatore Hec aūt oīa
in figura ꝯtigebāt illis Scͥpta
ſūt aūt ad correptōem nr̄am
ī quos fines ſcloꝝ deuenerūt.
Itaqꝫ q̄ ſe exiſtimat ſtare vide
at ne cadat. Tēptatō vos nō
app̄hēdat niſi humana. Fide=
lis aūt ē deꝰ qui nō patietᷣ vos
tēptari ſup id qđ poteſtis. ſꝫ fa
ciet cū tēptatōe etiā ꝓuētū vt
poſſitis ſuſtinere. Gra. Domi
ne dn̄s noſter quā admirabile eſt
nomē tuū ī vniuerſa terra. V̄. Qm̄
eleuata ē magnificētia tua ſup ce=
los. Alla. V̄. Attēdite pp̄le me=
us legē meā. Scd̄m lucā. xvj.
In illo tp̄e. Hō quidā erat di=
ues q̄ habebat villicū. et hic
diffamatꝰ ē apđ illū q̄ſi diſpē
ſaſſet bona illius. Et vocauit
illū. Et ait illi. Quid hoc au=
dio de te? Redde ratōnē villi=
catōnis tue. Iam enī nō pote=
ris villicare. Ait aūt intra ſe.
Quid faciam? Quia dn̄s me
us aufert a me villicatōnē. Fo
dere nō valeo mēdicare erube
ſco. Scio q̄d faciā. ut cū amo
tus fuero a villicatōe. recipiāt
me ī domos ſuas. Conuocatis
itaqꝫ ſinglīs debitoribus dn̄i
ſui dicebat p̄mo Quātū debes
dn̄o meo. At ille dixit. Cētū ca
dos olei. Dixitqꝫ illi Accipe cau
tionē tuā ⁊ ſede cito ſcribe quī
quagīta. Deīde alij dixit. Tu
vero quātū debes. Qui ait Cē
tū choros tritici. Ait illi. Accipe
literas tuas et ſcribe. octogīta
Et laudauit dn̄s villicū iniq̄=
tatis: q2 prudēter feciſſet. q2 fi
lij huiꝰ ſcl̄i prudentiores filijs
lucis ī generatōe ſua ſunt. Et
ego vob̄ dico. Facite vobis a=
micos de mamona iniquita=
tis. vt cū defeceritis recipiāt vos
in eterna tabernacl̄a. Offr̄.
Iuſticie dn̄i recte letificātes corda
et dulciora ſup mel et fauū. nā ⁊ ſer
uus tuus cuſtodit ea. Secr̄. Su
ſcipe munera q̄ſm̄s dn̄e q̄ tibi
de tua largitatate deferimus vt
hec ſacroſcā miſteria gr̄e tue
cooperāte v̄tute p̄ñtis vite nos
ꝯuerſatōe ſcificent ⁊ ad gau=
dia ſempiterna ꝑducāt. Cō.
Primū querite regnū dei. et oīa
adijciētur vobis dicit dn̄s. Cōpl̄
Sit nobis dn̄e reparatō mē
tis et corpis celeſte miſterium
vt cuiꝰ exequimur actōnē ſen=
tiamꝰ effcm̄. P dn̄. Feria. iiij.
Fratres Ad roma. vj.
Neſcitis q̄m̄ cui exhibetis
vos ſeruos ad obediēdū. ſerui
eſtis eiꝰ cui obediſtis ſiue pcc̄i ī
mortē. ſiue obeditōis ad iuſti=
ciā Gr̄as aūt deo q2 fuiſtis ſer
ui pcc̄i. Obediſtis aūt ex corde

in eā formā doctrīe in quā tra
diti eſtis. Liberati aūt a pccō:
ſerui facti eſtiſ iuſticie. In xp̄o
ihū dn̄o nr̄o. Scd̄m luc. xvi.
In illo tpe Dixit ihūs d. ſ. Qui
fidelis ē ī minimo ⁊ ī maiori fide
lis ē. Et q̄ in modico iniquus
ē: ⁊ in maiori iniquus ē. Si er
go ī iniquo mām̄ona fideles
nō fuiſtis qd̄ verū ē. q̄s credet
vobis? Et ſi ī alieno fideleſ nō
fuiſtis qd̄ verū ē. q̄s dabit vo
biſ? Nemo ſeruꝰ poteſt duobꝫ
dn̄iſ ſeruire. Aut enī vnū odi-
et ⁊ alterū diliget. Aut vni ad
herebit ⁊ alterū ꝯtēnet. Nō po
teſtis deo ſeruire et mām̄one.
Audiebāt hec oīa phariſei. q̄
erāt auari ⁊ deridebāt ihm̄. Et
ait illis. Vos eſtis qui iuſtifi
catiſ vos corā hoībꝫ Deꝰ aūt
nouit corda vr̄a. qꝛ qd̄ hoībꝫ
altū ē abhominatō ē apd̄ deū
Feria. vi. Lcō eplē beati pauli
Fratres: apl̄i ad cori. v
Scripſi vob̄ in epl̄a. ne
ꝯmiſceami fornicariis. Non
utiqꝫ fornicariis huius mūdi
aut auaris aut rapacibꝫ aut
ydoliſ ſeruiētibꝫ Alioquī debu
eratis de hoc mūdo exiſſe. Nūc
aūt ſcpſi vob̄. nō cōmiſceri. ſi
is qui frater noīatus ē forni-
cator. aut auarus aut ydolis
ſeruiēs. aut maledicꝰ aut ebri
oſus aut rapax cū huiuſmo-
di nec cibū ſumere Quid enim
michi de hiis qui foris ſūt iu-
dicare. Nōne de hiis qui intuſ
ſūt iudicatis. Nā eos qui fo-
ris ſūt deꝰ iudicabit. P ihesū
xp̄m dn̄m nr̄m. Scd̄m luc. xi
In illo tpe Rogabat ihesū q̄-
dā phariſeus ut prāderet apd̄
ſe. Et ingreſſuſ recubuit. Pha
riſeus aūt cepit intra ſe repu-
tās dicere. Quare nō bapti-
ſatus eſſet āte prādiū? Et ait
dn̄s ad illū. Nūc vos phari-
ſei qd̄ de foris ē calicis ⁊ cathi-
ni mūdatis. qd̄ aūt intus ē ve
ſtrū. plenū ē rapina et iniqui-
tate. Stulti: nōne qui fecit qd̄
de foriſ ē. etiā qd̄ deintus ē fecit?
Verūtn̄ qd̄ ſupeſt date elemo
ſinā. et ecce oīa mūda ſūt vob̄
Sꝫ ve vob̄ phariſeis qui deci-
matis mētā et rutā ⁊ oīne olꝰ
et p̄teritis iudiciū ⁊ caritatē dei
Hec aūt opꝫt facere. ⁊ illa nō
obmittere. Ve vob̄ phariſeis.
qui diligitis p̄maſ cathedras
ī ſinagogis et ſalutatōes ī fo
ro. Ve vob̄ qui eſtis ut monu
mēta q̄ nō apparēt. ⁊ oēs ābu-
lātes ſupra neſciūt. Rn̄dens
aūt quidā ex legis peritis: ait
illi. Magiſter hec dicens: etiā
nob̄ ꝯtumeliā faciſ. At ille ait
Et vob̄ legiſ peritis ve. qui one
ratis hoīes oneribꝫ q̄ portari
non poſſūt. Et ipi digito vr̄o
nō tāgitis ſarcinas
Cum clama Dn̄ica. x.
rem ad dominū ⁊ exaudi
uit vocē meā ab hiis qui

approṗinquant michi et humilia=
uit eos qui eſt ante ſecula ⁊ manet
ineternũ iacta cogitatũ tuũ in do
mino et iṗe te enutriet. pſ. Exau
di deus oratõnẽ meã cũ depcor a ti
more inimici mei eripe animã meã
Pateant aures Oratio.
miſcdie tue dñe p̃cibus
ſupplicãtiũ·et ut petẽtibꝫ deſi=
derata cõcedas·fac eos q̃ tibi
placita ſũt poſtulare·P dn
Lectõ epl'e beati pauli apli ad
corinthios·i·corinth·xij·
Fratres·Scitiſ qm̃ cũ gẽ
tes eſſetis ad ſimulachra mu
ta ꝑut ducebami eũtes. Ideo
notũ vobis facio·ꝙ nemo in
ſpiritu dei loquens·dicit ana=
thema iheſu. Et nemo poteſt
dicere. Dñs ihũs niſi in ſpiri=
tu ſancto. Diuiſiões vero gra
tiaꝝ ſũt: idẽ aũt ſpũs. Et diui
ſiões miſtratõnũ ſũt: idẽ aũt
dñs. Et diuiſiones opatõnũ
ſunt: idẽ vero deus·qui opaꝛ
om̃ia in om̃ibꝫ. Unicuiqꝫ aũt
daꝛ manifeſtatõ ſpũs ad uti=
litatẽ. Alij quidẽ datur p ſpi=
ritũ ſermo ſapiẽtie. Alij ſer=
mo ſciẽtie ſcdm eũdẽ ſpm̃ Alij
fides in eodẽ ſpũ. Alij gr̃a ſa=
nitatũ in vno ſpũ. Alij opa=
tio v̓tutũ. Alij ꝓphetia·Alij di
ſcretõ ſpũum·Alij gr̃a liguaꝝ
Alij interp̃tatio ſermonum.
Hec aũt oĩa opatur vnus at=
qꝫ idẽ ſpũs diuidens ſingulis

ꝑut vult. Graduale Cuſto
di me dñe ut pupillã oculi ſub vm
bra alarum tuaꝝ ꝓtege me. V̓ De
vultu tuo iudiciũ meũ ꝓdeat ocu=
li tui videant equitatẽ. Alla. V̓
Exultate deo adiutori noſtro iu
bilate deo iacob. V̓. Sumite pſal=
mũ iocũdũ cum cithara· Scdm
In illo tpe Cũ ap= lucã·xix·
propinquaret ihũs iheroſoli
mã vidẽs ciuitatẽ fleuit ſup il
lã dicẽs. Quia ſi cognouiſſes
et tu·et quidẽ in hac die tua q̃
ad pacẽ tibi. Nũc aũt abſcon
dita ſũt ab oculis tuiſ. Quia
veniẽt dies ĩ te·et circũdabũt
te inimici tui vallo. Et circũ=
dabũt te et coãguſtabũt te vn
diqꝫ et ad terrã ꝓſternent te·⁊
filios tuos qui in te ſũt et nõ
relinquẽt ĩ te lapidẽ ſup lapidẽ
eo ꝙ nõ cognoueris tps viſi=
tatõis tue. Et ingreſſus in tẽ=
plũ·cepit eijcere vẽdẽtes in il=
lo et emẽtes dicẽs illis. Scp̃tũ
ẽ qꝛ dom⁹ mea dom⁹ orõis eſt
Uos aũt feciſtis illã ſpeluncã
latronũ·Et erat docẽs quoti=
die ĩ tẽplo· Offm̃· Ad te dñe le
uaui aĩam meã de⁹ meus in te cõ=
fido nõ erubeſcã neqꝫ irrideãt me
inimici mei eteni vniuerſi qui te ex
ſpectant nõ ɔfundẽtur· Secre.
Tibi domine ſacrificia dica=
ta reddantur accepta que ſic
ad honorẽ nõis tui deferenda
tribuiſti·ut eadem remedia

nr̄a fieri p̄ſtares. Cō̄. Acceptabis ſacrificiū iuſticie oblatōnes et holocauſta tūc imponent ſup altare tuū dn̄e. Compl̄. Queſumꝰ dn̄e deus noſter· ut quos diuinis reparare nō deſinis ſacramentis tuis· nō deſtituas benignus auxilijs. P dn̄. Lcō epl̄e beati pauli apl̄i ad corīthios.

Fratres i·corinth·xv.

Non oīnis caro eadem caro. Sed alia hoīm alia pecudū. Alia vero volucrum. Alia aūt piſciū. Et corpa celeſtia et corpora terreſtria· Sed alia q̄dem celeſtiū gloria. Alia autē terreſtrium. Alia claritas ſolis et alia claritas lune· ⁊ alia claritas ſtellaꝝ. Stella autem differt ab ſtella in claritate ſic et reſurrectio mortuoꝝ. Seminatur in corruptiōe ſurget in incorruptōe. Seminatur ī ignobilitate ſurgit ī gloria. Seminatur in infirmitate· ſurget in virtute. Seminatur corpus animale· ſurget corpus ſpiritale. Sic eni ſcriptū ē Factus eſt primus homo adā in animā viuentē· nouiſſimꝰ autem adam in ſpm̄ viuificantē ſed nō p̄us qd̄ ſpiritale ē ſed qd̄ animale. Deinde qd̄ ſpiritale· In xp̄o iheſu dn̄o noſtro.

In illo tpe Scd̄m lucā·xxi.

Dixit ihūs diſcipulis ſuis. Cū aūt videritis circūdari ab exercitu iheruſalem· tunc ſcitote quia appropinquabit deſolatio eius. Tūc qui in iudea ſunt fugient ad montes. Et qui in medio eius diſcedent. Et qui in regionibus non intrent in eam· quia dies vltionis. Hij ſunt ut impleantur oīa que ſcripta ſunt. Ve aūt pregnātibus et nutrientibꝫ in illis diebuſ. Erit eni preſſura magna ſuper terrā· et ira pp̄lo huic· Et cadent ī ore gladij ⁊ captiui ducētur ī oēs gētes· ⁊ ihrl̄m calcabit a gētibꝫ· donec impleantur tpa natōnū Et erūt ſigna in ſole et luna et ſtellis· et ī terris preſſura gētiū p̄ cōfuſione ſonitus maris et fluctuū areſcētibus hoībꝫ p̄ timore et expectatōe q̄ ſupuenièt vniuerſo

Feria· vi· Lcō epl̄e beati pauli apl̄i ad corīthios· v· et· vi

Fratreſ. Auferte malū ex vobiſmetipſis. Audet aliquis vr̄m habens negociū aduerſuſ alterū iudicari apd̄ iniquoſ ⁊ nō apd̄ ſcōs. An neſcitis qm̄ ſci de hoc mūdo iudicabūt? Et ſi ī vobiſ iudicabitur mūdus· indigni eſtis q̄ de minimis iudicetis. Neſcitis qm̄ āgelos iudicabimus. Quāto magis ſecularia· Sclaria igitur ſi habueritis ↄtēptibiles q̄ ſunt in ecc̄ia cōſtituite ad iudicādū. In xp̄o ihū dn̄o nr̄o.

Secundum lucam·xxi.

IN illo tpe dixit iheſus diſci-
pulis ſuis. Attēdite vobis·ne
forte grauētur corpora veſtra
in crapula et in ebrietate· ꝛ cu
rīs huius vite·et ſuperueniat
in nos dies illa. Tanq̄ȝ laque
us enī ſupueniet ī oēs·qui ſe-
dent ſup faciē terre. Vigilate
itaqȝ omni tpe orantes·ut di
gni habeamī fugere iſta oīa
que futura ſunt·et ſtare ante
filiū hoīs. Dñica·xi

DEus in loco ſancto ſuo de
us qui inhabitare facit
vnanimes in domo ip̄e dabit vir
tutē et fortitudinem plebi ſue· Ps
Exurgat deus et diſſipētur inimi
ci eius et fugiāt qui oderūt eū a fa
cie eius. Oratio.

DEus qui potentiā tuam
parcēdo maxime et miſerādo
manifeſtas·multiplica ſuper
nos miſcdiam tuā·ut ad tua
pmiſſa currētes:celeſtiū bono
rū facias eſſe cōſortes. P do.

Lectio ep̄le beati pauli apl̄i ad
corinthios·i·corinth·xv.

FRatres. Notū vobis fa
cio euangeliū·qđ p̄dicaui vo-
bis·qđ et accepiſtis·in quo et
ſtatis·p qđ ꝛ ſaluamini. Qua
ratione p̄dicaueri vobis ſi te-
netis:niſi fruſtra credidiſtis.
Tradidi enī vob̄ in p̄mis qđ
et accepi:qm̄ xp̄us mortuus ē
p pccīs noſtris ſcđm ſcriptu-
ras. Et quia ſepultus eſt·ꝛ qr
reſurrexit tercia die ſcđm ſcri-
pturaſ. Et quia viſus ē cephe
et poſt hoc vndecim. Deinde vi
ſus ē plus quā quīgentis fra
tribuſ ſimul·ex quibus multi
manent uſqȝ adhuc· quidam
aūt dormierūt. Deinde viſus ē
iacobo·deinde apl̄is om̄ibus.
Nouiſſime aūt om̄iū tanquā
abortiuo viſus ē et michi. E-
go enī ſum minimus apoſto-
loꝝ qui nō ſum dignus voca
ri apl̄us·qm̄ pſecutus ſum ec
cleſiam dei. Gratia aūt dei ſū
id quod ſum. Et gratia eiꝰ in
me vacua nō fuit. Graduale.

IN deo ſperauit cor meū et adiu
tus ſum et refloruit caro mea et ex
voluntate mea confitebor illi. V
Ad te domine clamaui deus meuſ
ne ſileas et ne diſcedas a me.

Alla· V. Domine deus ſalutis
mee in die clamaui ꝛ nocte corā te
Secundum lucam·xviij·

IN illo tēpore. Dixit iheſus ad
quoſdam qui in ſe confidebāt
tanquā iuſti·et aſpernaban-
tur ceteros parabolā iſtā di-
cens. Duo homines aſcende
runt in templum ut orarent.
vnus phariſeuſ et alter publi
canꝰ. Phariſeus autem ſtās
hec apđ ſe orabat dicēs. Deꝰ
grās ago tibi qr nō ſū ſicut ce
teri hoīm raptores iniuſti ad
ulteri velut etiā hic publicanꝰ

Ieiuno bis in ſabbato deci
mas do omniũ que poſſideo.
Et publicanus a longe ſtans
nolebat nec oculos ad celũ le
uare·ſed pcutiebat pectus ſuũ
dicens·Deus,ꝓpicius eſto mi=
chi pctori. Amẽ dico vobis de
ſcendit hic iuſtificatus in do=
mũ ſuã ab illo. Quia oĩis q̃
ſe exaltat humiliabitur·⁊ qui
ſe humiliat exaltabit̃. Offr̃
Exaltabo te dñe quoniã ſuſcepi
ſti me nec delectaſti inimicos me=
os ſup me dñe clamaui ad te et ſa
naſti me· Secre. Reſpice dñe
qſũs noſtrã ꝓpicius ſeruitutẽ
ut qđ offerimus·ſit tibi mun⁹
acceptũ·ſit noſtre fragilitatiſ
ſubſidiũ·P dñ· Cõ. Honora
dñm de tua ſubſtancia et de primi
ciis frugũ tuaꝝ ut impleãtur hor
rea tua ſaturitate et vino torcula=
ria iocundabũt. Compl. Senti
amus dñe tui perceptiõe ſacra
menti ſubſidiũ mentis et cor=
poris·ut in vtroq; ſaluati cele
ſtis auxilij plenitudine glori=
emur·P dñ. Lectio ep̃le beati
pauli apl̃i ad corinthios·i·co
rinth·vi.
Fratres. Neſci=
tis qm̃ corpora vr̃a mẽ=
bra ſunt xp̃i. Tollẽs ergo mẽ
bra xp̃i·faciã membra mere=
tricis. Abſit. An neſcitis·quo
modo qui adheret meretrici
vnum corpus efficitur·Erunt
enim inquit duo ĩ carne vna.

Qui aũt adheret dño vn⁹ ſpi
rit⁹ ẽ cũ eo. Fugite fornicatõ=
nẽ. Omne pctm̃ qđcũq; fece=
rit homo extra corpus ẽ. Qui
aũt fornicatur in corpus ſuũ
peccat. An neſcitis qm̃ mẽbra
veſtra templũ ſunt ſpũs ſan=
cti qui habitat in vobis·quẽ
habetis a deo et non eſtis vr̃i.
Empti eni eſtis p̃cio magno·
glorificate et portate deũ in cor
pore vr̃o. Scdm matheũ·xij.
In illo tpe dixit ihũs diſcipl'is
ſuis. Qui nõ eſt mecum cõtra
me ẽ. Et qui nõ colligit mecũ
diſpergit· Ideo dico vob̃. O=
mne pctm̃ ⁊ blaſpheĩa remit
tetur hoĩbȝ·ſpũs aũt blaſphe
mie nõ remittetur. Et quicun
q; dixerit ṽbũ ꝯtra filiũ hoĩs
remittetur ei·Qui aũt dixerit
ꝯtra ſpm̃ ſcm̃ nõ remittetur ei
neq; in hoc ſcl'o neq; ĩ futuro
Aut facite arborẽ bonã ⁊ fru=
ctũ eius bonũ·Aut facite arbo=
rẽ malã:et fructũ eius malum
Siquidẽ ex fructu arbor co=
gnoſcitur·Progenies vipera
rũ·Quõ poteſtis bona loqui
cũ ſitis mali·Ex abũdãtia eni
cordis os loquitur·Bon⁹ ho
mo de bono theſauro pfert bo=
na Malus homo de malo the
ſauro profert mala Dico au
tem vobis·quod omne ver=
bũ ocioſum quod locuti fu=
erint homines·reddent de eo

ratiõe in die iudicij. Ex ver-
bis enim tuis iuſtificaberis · et
ex verbis tuis cõdemnaberis.

Feria · vj. Lectõ ep̃l'e bt̃i pauli
apl'i ad romanos · xiiij.

Fratres Que pacis ſunt
ſectemur · et que edificatõnis
ſunt inuicẽ cuſtodiamus. No
lite ꝓpter eſcam deſtruere opus
dei. Om̃ia quidẽ munda ſunt
ſed malũ eſt homini qui ꝑ of-
fendiculũ mãducat. Bonũ ẽ
non manducare carnẽ · et non
bibere vinum · neqꝫ in quo fra
ter tuus offenditur aut ſcan-
daliſatur aut infirmat̃. Tu fi
dẽ quã habes penes temetipſm̃
habe coram deo · in xp̃o iheſu
dño nr̃o. Scd̃m lucã · xvij

In illo tp̃e. Interrogatus ihe
ſus a phariſeis · quando venit
regnũ dei. Reſpondit eis et di-
xit. Nõ venit regnũ dei cũ ob-
ſeruatione. Neqꝫ dicent. Ecce
hic aut ecce illic. Ecce enim re-
gnũ dei intra vos ẽ. Et ait ad
illos. Venient dieſ in quibus
conſiderabitis: videre vnũ diẽ
filij hoĩs et nõ videbitiſ. Et di
cent vobis. Ecce hic et ecce il-
lic. Nolite ire neqꝫ ſectemini.
Nã ſicut fulgur coruſcãs de-
ſub celo: in ea que ſub celo ſũt
fulget · ita erit filius hoĩs ĩ die
ſua. Primũ aũt oportet illum
multa pati · et reprobari a ge-
neratõe hac. Et ſicut factũ eſt
in diebꝫ noe · ita erit in diebuſ
filij hoĩs. Edebãt et bibebant
emebãt et vendebant · vxores
ducebãt et dabantur ad nu-
ptias · uſqꝫ in diem qua intra
uit noe in archã. Et venit di-
luuiũ · et perdidit om̃es. Simi
liter et factũ eſt in diebꝫ loth.
Edebant et bibebant · emebãt
et vendebant · plantabãt ⁊ edi
ficabãt. Qua die aũt loth ex-
ijt a ſodomis · pluit ignẽ et ſul
phur de celo et om̃es perdidit.
Scd̃m hec erit qua die fili⁹ ho
minis reuelabit̃. In illa hora
qui fuerit in tecto ⁊ vaſa ei⁹ in
domo · non deſcendet tollere il-
la · et qui in agro ſit̃ non rede
at retro. Memores eſtote vxo
ris loth. Quicũqꝫ querit ani-
mã ſuam ſaluare perdet illam
Et quicũqꝫ ꝑdiderit illã · viui-
ficabit eã. Dico vob̃ · ĩ illa no-
cte erũt duo in lecto vno · vn⁹
aſſumetur et alter reliquetur.
Duo in agro · vn⁹ aſſumetur
et alter relinquetur. Reſpõdẽ
tes dicũt illi. Vbi dñe? Qui di
xit eis. Vbicũqꝫ fuerit corpus ·
illuc ꝯgregabũtur et
aquile Dominica · xij.

Deus in adiutoriũ meum
intende dñe ad adiuuãdũ me feſti
na · confundãtur ⁊ reuereãtur oẽs
inimici mei qui querũt animã me
am · ps. Auertãtur retrorſum ⁊ e-
rubeſcãt qui volũt michi mala.

Omnipotens ſem= Oro
piterne deus qui abūdā
tia pietatis tue ꝛ merita ſuppli
cum excedis et vota· effunde ſu
per nos miſcdiam tuam: ut di
mittas que cōſcientia metuit·
et adijcias qđ oratio oīnino
non preſumit P. Lectio epl'e
btī pauli apl'i ad corinthios
Fratres. Fidu ij· cori· iij·
ciā talē habem⁹ p xp̄m
ad deū· non q̄ ſufficientes ſi=
muſ cogitare aliquid a nobiſ
quaſi ex nobis. Sed ſufficien
tia noſtra ex deo eſt qui et ydo=
neos nos fecit miniſtroſ noui
teſtamenti· non litera ſed ſpū
Litera enī occidit ſpūs viuifi
cat. Qđ ſi miniſtratō mortis
literis deformata in lapidibꝫ
fuit in gloria. Ita ut non poſ
ſent filij iſrahel intendere ī fa=
ciē moyſi: ꝓpter gloriā vultus
eius que euacuatur· quō non
magis miniſtratio ſpūs erit
in gloria. Nam ſi miniſtratio
damnatōis gloria eſt multo=
magis abūdat miniſteriū iu=
ſticie in gloria. Graduał.
Benedicam dn̄m in oīni tempore
ſemp laus eius in ore meo. ꝟ. In
dn̄o laudabitur anima mea audi
ant manſueti et letētur. Alł'a· ꝟ:
Dn̄e refugiū factuſ es nobis a ge
neratione et progenie·
Secundum marcum· vij·
In illo tp̄e. Exiens iheſus de fi
nibus thyri venit p ſydonem
ad mare galilee inter medioſ
fines decapoleos. Et adducūt
ei ſurdū ꝛ mutū: et dep̄cabant̄
eum ut imponeret ei manum:
Et apprehendens eū de turba
ſeorſum miſit digitos ſuos ī
auriculam eius et expuens te
tigit linguam eius. Et reſpici=
ens in celū: ingemuit et ait illi
Effeta qđ eſt adaperire. Et ſta
tim aperte ſunt aures eius ꝛ ſo
lutum eſt vinculū lingue eiuſ
et loquebatur recte. Et p̄cepit
illis ne cui diceret̄ Quāto aūt
eis p̄cipiebat tātomagis pl⁹
predicabāt et eo amplius am
mirabantur dicentes. Bene
oīnia fecit: ſurdos fecit audire
et mutos loqui. Offr· Preca=
tus eſt moyſes in conſpectu dn̄i dei
ſui et dixit· p̄catus eſt moyſes ī cō=
ſpectu dn̄i dei ſui et dixit· quare do
mine iraſceris in populo tuo par=
ce ire animi tui· memento abrahā
yſaac et iacob quibus iuraſti dare
terrā fluentē lac et mel· et placatus
factus eſt dn̄s de malignitate quā
dixit facere populo ſuo. Secre.
Hoſtias qs̄ dn̄e ꝓpicius in=
tende quas altaribus exhibe=
mus ut nobis indulgentiam
largiendo tuo nomini dent vi
gorem. P do. Com. De fructu
operū tuoꝝ dn̄e ſaciabitur terra·
ut educas panem de terra et vinū
letificet cor hoīs ut exhylaret faciē

in oleo et panis coꝛ hominis cõfir
met. Compl'. Gaudeat qͣms
dñe ꝑplus tuus ſemp tua be=
nedictione cõfiſus·ut tpalibꝫ
beneficijs adiuuetur et erudi=
atur eternis· P dn. Feria·iiij.
Lectio epiſtole bti pauli apli
ad coꝛin·ij·coꝛin·iiij·
Fratres Nõ eni p̄dica=
mus noſmetipos·ſed iheſum
xp̄m dñm noſtrũ·nos aũt ſer
uos vr̃os p ihm̃. Quõ ihũs q̃
dixit lucẽ de tenebris ſplendeſ=
cere illuxit i tenebris i coꝛdibꝫ
nr̃is ad illumiationẽ ſcientie
claritatis dei·in facie iheſu xp̄i
Habemus autẽ theſaurũ iſtũ
in vaſis fictilibꝫ· ut ſublimi=
tas ſit v̓tus dei·et nõ ex nobiſ
In oĩmibꝫ tribulatõnẽ pati=
mur·ſed nõ anguſtiamur. A=
poꝛiamur ſed nõ deſtituimur.
Pſecutionẽ patimur · ſed nõ
derelinquimur. Humiliamur
ſed nõ ↄfundimur. Deicimur
ſed nõ perimus. Semp moꝛti=
ficatõnẽ iheſu i coꝛpe noſtro
circumferentes·ut ⁊ vita iheſu
in coꝛdibꝫ noſtris manifeſtet̃
Secundum matheum·ix·
In illo tpe. Tranſeunte ihũ·
ſecuti ſũt eũ duo ceci claman=
tes ⁊ dicentes. Miſerere noſtri
fili dauid. Cũ aũt veniſſet do=
mũ acceſſerũt ad eũ ceci. Et di
xit eis iheſus. Creditis q2 hoc
poſſum facere vobis. Dicũt ei

Utiqꝫ dñe· Tũc tetigit oculos
eoꝝ dicens. Scd̃m fidẽ veſtrã
fiat vobis. Et aperti ſunt ocu
li eoꝝ. Et cõminat᷒ eſt iheſus
illis dicẽs. Uidete ne quis ſci=
at Illi aũt exeũteſ diffamaue
rũt eũ in tota terra illa. Egreſ
ſis aũt illis·ecce obtulerunt ei
hominẽ mutũ demoniũ haben
tẽ. Et eiecto demonio: locutus
eſt mutus·et mirate ſunt tur=
be dicentes. Nunq̃ꝫ apparuit
ſic i iſrahel· Phariſei aũt dice
bant. In principe demonioꝛũ
eicit demoia. Et circuibat ihe=
ſus ciuitates oĩes et caſtella
docens in ſinagogis eoꝝ·et p̄=
dicãs euãgeliũ regni·⁊ ſanãs
oĩem languoꝛẽ et oĩem in=
firmitatẽ· Feria·vj·Lcõ eple
bti pauli ad roma·xiiij·et·xv·
Fratres. Beatus qui nõ
iudicat ſemetip̄m in eo
q̄ pbat. Qui autẽ diſcernit.
ſi manducauerit dãnatus eſt
quia nõ eſt ex fide. Omne autẽ
qđ nõ eſt ex fide peccatũ eſt· De
bemus aũt nos firmioꝛeſ im
becillitates infirmoꝝ ſuſtine=
re et nõ nobis placere. Unuſ=
quiſqꝫ veſtrũ proxio ſuo pla=
ceat in bonũ ad edificatõnem
In xp̄o iheſu dño noſtro.
Secundum matheum·xi·
In illo tpe. Cepit ihũs expro=
brare ciuitatibꝫ· in quibꝫ fcẽ
ſũt plurime v̓tuteſ·q2 egiſſent

penitẽtiam. Ve tibi corozaym
Ve tibi bethſayda. Quia ſi in
tyro et ſydone facte eſſent vir=
tutes· que facte ſunt in vobiſ
olim in cilicio et cinere penitẽ=
tiã egiſſent. Verũtamen dico
vobiſ· tyro et ſydoni remiſſiuſ
erit in die iudicij q̃3 vobis. Et
tu capharnaũ nunquid vſq3
in celũ exaltaberis vſq3 in in=
fernũ deſcendes? Quia ſi in ſo
domis facte fuiſſent v̓tutes q̃
facte ſunt in te· forte mãſiſſent
vſq3 in hanc diẽ. Verũtamen
dico vobis q2 terre ſodomoꝝ
remiſſius erit in die iudicij q̃3
tibi. Dñica· xiij.
R Eſpice dñe in teſtamẽtũ
tuũ et aĩas pauperũ tuo
rũ ne derelinquas in finẽ· exurge
dñe et iudica cauſam meam· et ne
obliuiſcaris voces querentium te·
Ps Vt quid dñe repuliſti in finẽ
iratus eſt furor tuus ſuꝑ oues pa=
ſcue tue· Oratio:
O Mnipotens ſempiterne
deus de cuius munere venit ut
tibi a fidelib3 tuis digne ⁊ lau
dabiliter ſeruiat. Tribue que
ſumus nobis ut ad ꝓmiſſio=
nes tuas ſine offenſiõe curra
mus. Lectio ep̄l'e beati pauli
apli ad galathas· iij.
F Ratres Abrahe dicte ſũt
ꝓmiſſiones ⁊ ſemini eius. Nõ
dicit ⁊ ſeminib3 quaſi in multiſ
ſed quaſi in uno ⁊ ſemini tuo
qui eſt xp̃us. Hoc aũt dico te=
ſtamentũ ꝯfirmatũ a deo que
poſt quadringentos et trigin
ta annos facta eſt lex nõ irri=
tũ facit ad euacuãdã ꝓmiſſi
onẽ. Nã ſi ex lege hereditaſ iã
nõ ex ꝓmiſſione. Abrahe aũt
per ꝓmiſſionem donauit deus.
Quid igit̃ lex? ꝓpter trãſgreſſi
onẽ poſita eſt· donec veniret ſe
mẽ cui repromiſerat deus or=
dinata ꝑ ãgelos in manu me
diatoris· Mediator aũt vnus
non eſt· deus aũt vnus ẽ. Lex
vero aduerſus ꝓmiſſa dei. Ab
ſit. Si enĩ data eſſet lex· q̃ poſ=
ſet viuificare· vere ex lege eſſet
iuſticia. Sed cõcluſit ſcriptu=
ra oĩa ſub peccato· ut ꝓmiſ=
ſio ex fide iheſu xp̄i daretur cre
dentib3. Grad̃ R Eſpice domi
ne in teſtamentũ tuũ et aĩas pau=
perũ tuoꝝ ne obliuiſcaris in finem
V· Exurge domine et iudica cau=
ſam meam memor eſto obprobrij
ſeruoꝝ tuoꝝ. Alla. V. Venite
exultemus domino iubilemus deo
ſalutari noſtro. V. Preoccupemuſ
faciem eius in confeſſione et ĩ pſal
mis iubilemus ei. Sc̃dm luc· x
I N illo tempore. Dixit iheſus
diſcipulis ſuis. Beati oculi q̃
vident que vos videtis. Dico
enĩ vobis q2 multi reges et ꝓ=
phete voluerũt videre que voſ
videtis et non viderunt. Et au
dire que vos auditis et non

audierũt·Et ecce quidã legiſ=
perit⁹ ſurrexit temptãs illũ ⁊
dicens. Magiſter: quid facien
do vitam eternã poſſidebo? At
ille dixit ad eũ. In lege quid
ſcriptũ eſt? Quomodo legis?
Ille reſpondens dixit. Diliges
deũ tuũ ex toto corde tuo· et ex
tota anima tua· et ex omĩbus
viribꝫ tuis· et ex omĩ mẽte tua
et ꝓximũ tuũ ſicut teipſm. Di=
xit autẽ illi· Recte reſpondiſti.
Hoc fac et viues. Ille aũt vo
lens iuſtificare ſeipſm· dixit ad
iheſum. Et quis eſt meus ꝓxi=
mus? Suſpiciens autem dixit
ihũs· Homo quidã deſcende=
bat ab iheruſalẽ in iericho· et
incidit in latrones· qui etiã de
ſpoliauerũt eũ· et plagis impo
ſitis abierũt ſemiuiuo relicto
Accidit aũt ut ſacerdos quidã
deſcenderet eadẽ via· et viſo il=
lo ꝑteriuit. Similiter et leuita
cũ eſſet ſecus viã: et videret eũ
ꝑtranſijt. Samaritanus aũt
quidã iter faciens: venit ſec⁹
eũ· et videns eũ miſcdia mo=
tus eſt. Et appropians alliga
uit vulnera eius· infundẽs o=
leũ ⁊ vinũ· et imponẽs illũ ĩ iu
mentũ ſuũ duxit in ſtabulũ·
et curã eius egit. Et altera die
ꝓtulit duos denarios et dedit
ſtabulario ⁊ ait Curã illi⁹ ha
be et quodcunqꝫ erogaueris:
ego cum rediero reddam tibi.

Quis ergo horũ triũ videtur
tibi ꝓximus fuiſſe illi· qui inci
dit ĩ latrones. At ille dixit· qui
fecit miſcdiam in illũ: Et ait
illi iheſus· Vade et tu fac ſilr.
Offi. In te ſperaui dñe dixi tu
es deus meus in manibꝫ tuis tẽpo
ra mea: Secre. Propiciare do
mine ꝑplo tuo ꝓpiciare mune
ribus· ut hac oblatõne placa
tus ⁊ indulgentiã nob tribu=
as· et poſtulata cõcedas. Co
Panem de celo dediſti nobis do=
mine habentẽ omẽ delectamentũ
et omẽm ſaporem ſuauitatis.
Compl. Sumptis dñe cele=
ſtibus ſacramentis ad redem
ptionis eterne qſms proficia=
mus augmentũ P· do.
Feria· vj· Lectio epl'e btĩ pauli
apl'i ad corinthios· ij· corin· v·
Fratres. Scim⁹ quomo
do ſi terreſtris domus no
ſtra huius habitatõis diſſol=
uatur. Quia edificatõnem ex
deo habemus domũ non ma=
nu factam eternã in celis. Nã
et in hoc ingemiſcimus habi=
tationẽ noſtrã que in celis eſt
ſuperindui cupientes. Si ta=
men veſtiti et nõ nudi inueni=
amur. Nam et qui ſum⁹ ĩ hoc
tabernaclo ingemiſcim⁹ gra=
uati. Eo ꝙ nolumus exſpolia
ri ſed ſupueſtiri vt abſorbea=
tur qđ mortale eſt a vita. Qui
aũt efficit nos in hocipſm deus

eſt qui dedit nobis pignus ſpi
ritus. Audientes igitur ſemꝑ
⁊ ſcientes quomodo dū ſum⁹
in corpore peregrinamur a do=
mino. Per fidem enī ambula
mus· et non ꝑ ſpem. Habem⁹
aūt et bonam volūtatem ma=
gis a corpore ⁊ ꝑ̄ſentes eſſe ad
dominū. Et vere cōtendimus:
ſiue abſentes ſiue ꝑ̄ſentes pla
cere illi. Omnes enī nos ma=
nifeſtari oportet āte tribunal
xp̄i· ut recipiat vnuſquiſq; ꝓ=
ut geſſit ſiue bonū ſiue malū.
Scientes autē timorē domini
hominibꝫ ſuademus deo autē
manifeſtati ſumus. Spero au
tē et in cōſcientijs veſtris ma=
nifeſtos vos eſſe· Per iheſum
xp̄m dn̄m nr̄m. Scd̄m mathe
um· xij·
In illo tempore· Ab=
euntes phariſei cōſiliū facie=
bāt aduerſus iheſum quomo
do eū perderent. Iheſus autē
ſciēs receſſit inde. Et ſecuti ſūt
eū multi· et curauit eos oīes
Et ꝓ̄cepit eis ne manifeſtū eū
facerēt· ut adimpleretur qđ di
ctū eſt ꝑ yſaiam ꝓphetā dicen
tem. Ecce puer meus quē elegi
dilectus meus· in quo bene cō
placuit anime mee. Ponā ſpi
ritū meū ſuꝑ eum· iudiciū gē=
tibꝫ nunciabit· nō cōtendet. ne
q; clamabit· neq; audiet ali=
quis in plateis vocem ei⁹. A=
rundinē quaſſatam non con
fringet· ⁊ lignū fumigans nō
extinguet· donec eijciet ad victo
riam iudiciū· et in nomine ei⁹
gentes ſperabūt. Feria ſexta.
Lectō ep̄l'e beati pauli ap̄li ad
roma· xv·
Fratres. Cer=
tus ſum et ego ipſe de vo=
bis quoniā et ipſi pleni eſtis di
lectione· repleti omni ſcientia·
ita ut poſſitis alterutrū mone
re. Audacius aūt ſcripſi vobis
fratres· ex parte tanq; in me=
moriam vos reducens ꝓpter
grām que data ē michi a deo
vt ſim miniſter iheſu xp̄i i gē=
tibus· ſanctificans euangeliū
xp̄i· ut fiat oblatio gentiū ac=
cepta et ſanctificata in ſpiritu
ſancto. Habeo igitur gloriā
in xp̄o iheſu ad deū. Nō enim
audeo aliquid loqui eoꝝ que
per me non efficit xp̄us in obe
dientia gentiū· verbo et factis
et virtute ſignoꝝ et ꝓdigioꝝ
in virtute ſpiritus ſancti. In
xp̄o iheſu domino noſtro.

Scd̄m lucam· xiij·
In illo tempꝫ. Dum iret
iheſus per ciuitates et caſtella
docens· et iter faciens in iheru
ſalem· ait illi quidā· Domine:
ſi pauci ſunt qui ſaluantur?
Ipſe autem dixit ad illos. Cō
tendite intrare ꝑ anguſtā por
tam. Quia dico vobis multi
querent intrare· ⁊ nō poterunt
Cū intrauerit paterfamilias·

et clauſerit oſtiũ· incipietis fo
ris ſtare et pulſare oſtiũ dicẽ=
tes. Dñe aperi nobiſ. Et reſpõ
dens dicet eis. Neſcio vos vn
de ſitis· Tunc incipietis dicere
Manducauimus et bibimus
corã te ⁊ ĩ plateis noſtris docu
iſti. Et dicet vob̃. Neſcio vos·
vnde ſitis. Diſcedite a me om
nes operarij iniq̃tatis in ignẽ
eternũ ibi erit fletus et ſtridoꝛ
dentiũ. Cum videritis abrahã
et yſaac et iacob et oĩnes pro=
phetas ĩ regno dei vos aũt ex
pelli foras. Et venient ab ori=
ente et occidente. et ab aquilo=
ne et auſtro· et recumbent in re
gno dei· Et ecce ſunt nouiſſimi
qui erant primi· et ſunt primi
qui erant nouiſſimi

Dominica ·xiiij·

Protector noſter aſpice de
us et reſpice in faciem
xp̃i tui quia melioꝛ eſt dies vna
in atrijs tuis ſuper milia· P̃s·
Quã dilecta tabernacula tua dñe
virtutum concupiſcit et deficit aĩa
mea in atria dñi. Oratõ

Omnipotens ſempiterne
deus da nob̃ fidei ſpei et carita
tis augmẽtũ· et vt mereamur
aſſequi qđ ꝓmittis fac nos a=
mare qđ p̃cipis. P. do· Lectõ
ep̃le beati pauli ap̃li a gala= thas· v.

Fratres. Spi=
ritu ambulate ⁊ deſideria car
nis non pficietis. Caro eni cõ=
cupiſcit aduerſus ſpiritũ ſpi=
ritus aũt aduerſus carnẽ Hec
enim ſibi inuicẽ aduerſantur
vt nõ quecunq; vultis illa fa=
ciatis. Qđ ſi ſpũ ducimini nõ
eſtis ſub lege Manifeſta autẽ
ſunt opera carnis· que ſũt foꝛ
nicatio immũdicia impudici=
cia luxuria ydoloꝝ ſeruitꝰ ve=
neficia inimicicie· cõtentõnes
emulatões ire rixe diſſenſiões
ſecte inuidie homicidia ebrie=
tates commeſſatões et hijs ſi
milia. Que p̃dico vobis ſicut
p̃dixi Qm̃ qui talia agunt· re
gnũ dei non conſequẽtur. Fru
ctus aũt ſpũs eſt caritas gau
diũ pax paciencia longanimi
tas bonitas benignitaſ mãſue
tudo fides ſpes modeſtia· conti=
nencia caſtitas. Aduerſus hu
iuſmodi non eſt lex. Qui autẽ
ſunt xp̃i carnẽ ſuã crucifixe=
runt cum vicijs et ↄcupiſcẽtijs

Grad. Bonũ eſt confiteri domi
no et pſallere nomĩ tuo altiſſime·
V̉ Ad annũciandũ mane miſeri
cordiã tuã ⁊ veritatẽ tuã per noctẽ
Alla. V̉· Quoniã magnus do
minus et rex magnꝰ ſuper omnem
terram· Scđm lucam· xvij·

In illo tp̃e. Dum iret iheſus
in iheruſalem· tranſibat per
mediam ſameriam ⁊ galile
am. Et dũ ingrederetur quod
dam caſtellũ· occurrerunt ei de
cem viri leproſi qui ſteterunt

a longe·et eleuauerunt vocem
ſuam dicentes· Jheſu precep=
toꝛ miſerere noſtri. Quos ut
vidit dixit. Jte oſtendite vos
ſacerdotibꝫ. Et factū ē dū irēt
mundati ſunt. Unus aūt ex il
lis·ut vidit quia mundatus ē
regreſſus ē cum magna voce
magnificans deū· Et cecidit in
faciem ante pedes eius gratias
agens· et hic erat ſamarita=
nus. Reſpondens autē iheſus
dixit· Nōne decē mūdati ſūt et
nouē vbi ſunt? Nō eſt inuen=
tus qui rediret: ⁊ daret gloꝛiā
deo niſi hic alienigena. Et ait
illi. Surge et vade· quia fides
tua te ſaluū fecit. Offꝫ. Im=
mittit āgelus dn̄i in circuitu timē
tiū eū et eripiet eos guſtate et vide
te qm̄ ſuauis eſt dn̄s. Secre.
Concede nobis dn̄e qs̄ vt
hec hoſtia ſalutaris et noſtro
rū fiat purgatio peccatoꝝ ⁊ tue
ꝓpitiatō maieſtatis. P dn̄. Cō
Panis quē ego dabo caro mea
eſt pro ſeculi vita. Compl. Ui=
uificent ſemper et muniāt tua
ſacramēta nos deus et ad ꝑpe
tue deducāt ſaluatōis effectū.

Feria quarta. Lectō eplē beati
pauli apli ad coꝛin·ij·coꝛi·vj·

Fratres. Nolite iugū du
cere cū infidelibus. Que
eni participatio iuſticie cū in=
iquitate? Aut que ſocietas lu=
cis ad tenebras? Que aūt cō=
uentio xp̄i ad belyal? Aut que
pars fidelis cū infideli? Qui au
tem cōſenſus tēplo dei cū ydo=
lis? Uos eni eſtis templū dei vi
ui·ſicut dixit de⁹. Qm̄ inhabi
tabo in illis: et inambulabo: et
ero illoꝝ deuſ·et ipi erūt michi
ꝑpl̄us. Propter qđ exite de me
dio eoꝝ: ⁊ ſeparamini dicit do
minus· et immūdū ne tetigeri
tis·et ego recipiā vos. Et ego
ero vobis in patrē: et vos eri
tis michi in filios et filias· di=
cit dn̄s omnipotens. Has igi=
tur promiſſiōes habētes: ca=
riſſimi mūdemus nos ab omi
iniquinamento carnis et ſpi=
ritus perficientes ſanctificati=
onē in timoꝛe. Scdm̄ marc·j

In illo tēpoꝛe. Uenit ad
iheſum leproſus quidā
deprecans eū: et genu flexo di=
xit. Domie ſi vis potes me mū
dare. Jheſus aūt miſertus ei⁹
extendit manū ſuā ⁊ tangens
eū ait illi. Uolo mundare. Et
cū hoc dixiſſet: ſtatim diſceſſit
ab eo lepra·et mūdatus ē. Et
cōminatus eſt ei. Statimqꝫ e=
iecit illū·et dixit ei. Uide nemi
ni dixeris: ſed vade oſtende te
principi ſacerdotum·et offer
pro emundatione tua que ꝓ=
cepit moiſes in teſtimonium
illis. Et ille egreſſus cepit ꝓdi
care et diffamare ſermonem·
ita ut iam nō poſſet manifeſte

in ciuitatem introire ſed foris
in deſertis locis eſſe·et conue-
niebant ad eum vndiqꝫ.
Feria ſexta. Scd̄m marcū· viij·
In illo tempore Exierunt pha
riſei et ceperūt conquirere cū
iheſu querentes ab illo ſignū
de celo·et temptantes eū· et in
gemiſcēs ſpiritu ait. Quid ge
neratio iſta ſignum querit? A
men dico vobis. Si dabitur
generationi iſti ſignum. Et di
mittens eos·et aſcendens ite-
rum in nauim abiit transfre-
tum. et obliti ſunt ſumere pa
nes·et niſi vnū panem nō ha
bebant ſecū in naui. Et preci-
piebat eis dicens. Videte et ca
uete a fermento phariſeorū et
a fermēto herodis. Et cogita-
bant alter ad alterū dicentes
Quare panes non habemꝰ?
Quo cognito ait illis iheſus.
Quid cogitatiſ·qꝛ panes non
habetis? Nondum cognoſci-
tis·nec intelligitis? Adhuc ha
betis cecatum cor veſtrum. O-
culos habentes non videtis·⁊
aures habentes nō auditis.
Nec recordamini quō quinqꝫ
paneſ fregi in quīqꝫ milia ho
minum·⁊ quot cophinos fra
gmentorū plenos ſuſtuliſtis?
Dicunt ei·duodecim. Qn̄ ⁊ ſe
ptem panes·⁊ quatuor milia
et quot ſportas fragmentorū
ſuſtuliſtis? Dicunt ei. Septē.
Et dicebat eiſ. Quomodo nō
dum intelligitis? Dn̄ica·xv.
Inclina domine aurē tu
am ad me et exaudi me·
ſaluum fac ſeruū tuū de-
us meus ſperantem in te miſere-
re mei domine quoniam ad te cla-
maui tota die. Ps. Letifica aīam
ſerui tui quoniā ad te domine ani
mam meam leuaui. Oratio.
Cuſtodi domine queſumꝰ
eccleſiam tuam ꝓpiciati-
one perpetua·et qꝛ ſine te labi
tur humana mortalitas tuis
ſemꝑ auxiliis et abſtrahatur
a noxiiſ·⁊ ad ſalutaria diriga
tur. Lectio ep̄le bti pauli apl̄i
ad galathas. v. et· vj.
Fratres. Si ſpiritu viui-
mus: ſpū et ābulemꝰ Nō effi
ciamur inanis glorie cupidi·
inuicē prouocāteſ·inuicem in
uidētes. Fratres. Etſi preocu
patus fuerit homo in aliquo
delicto: voſ qui ſpiritales eſtis
huiuſmodi inſtruite in ſpiri-
tu lenitatis cōſiderans teipſm
ne et tu tēpteris. Alter alteriꝰ
onera portate·et ſic adimple-
bitis legem xp̄i. Nam ſi quis
exiſtimat ſe aliquid eſſe cū ni
chil ſit ipſe ſe ſeducit· Opꝰ au
tem ſuum probet vnuſquiſqꝫ
et ſic in ſemetipſo tantum glo
riam habebit ⁊ non in altero
Vnuſquiſqꝫ enim onuſ ſuum
portabit. Communicet autem

is qui katheziſatur verbo ·ei
qui ſe katheziſat in omnibus
bonis. Nolite errare. Deꝰ nō
irridetur. Que enim ſeminaue
rit homo hec et metet. Quoni
am qui ſeminat in carne ſua
de carne ſua et metet corrupti=
onem. Qui aūt ſeminat ī ſpi
ritu·de ſpiritu et metet vitam e=
ternam. Bonum autem faciē
tes non deficiamus · tempore
enim ſuo metemus non defici=
entes. Ergo dū tempus habe
mus operemur bonū ad oēs
Maxime ad domeſticos fidei.

Grad. Bonum eſt confidere in
domino quā confidere in homine.
ꝟ. Bonū ē ſperare in domio quā
ſperare in principibus. Alla. ꝟ.
Domine exaudi oratōnem meam
et clamor meus ad te veniat.

Scdm matheū·vj·

In illo tēpore. Dixit ihesus di=
ſcipulis ſuis. Nemo poteſt du
obuſ dominis ſeruire. Aut eni
vnum odio habebit et alterū
diliget. Aut vnum ſuſtinebit
et alterū contemnet. Non po=
teſtis deo ſeruire ⁊ mammone
Ideo dico vobis · ne ſollicati
ſitis anime veſtre quid man=
ducetis·neqꝫ corpori vr̄o quo
induamini. Nōne anima ve=
ſtra plus eſt quā eſca·et corpꝰ
plus quā veſtimentū? Reſpi=
cite volatilia celi quoniā nō
ſerunt neqꝫ metunt·neqꝫ con=
gregant in horrea·et pater ve
ſter paſcit illa. Nōne vos ma
gis pluris eſtis illis? Quis au
tem veſtrum cogitans poteſt
adiicere ad ſtaturā ſuam cu=
bitum vnum? Et de veſtimen=
to quid ſolliciti eſtis? Conſide
rate lilia agri quomodo cre=
ſcunt·non laborāt neqꝫ nent.
Dico aūt vobiſ quoniam nec
ſalomō in oīni gloria ſua co
opertus eſt ſicut vnum ex iſtis
Si autem fenum agri qđ ho
die eſt ⁊ cras in clibanum mit
titur deus ſic veſtit · quāto=
to magis nos modice fidei?
Nolite ergo ſolliciti eē dicētes
Quid mādućabimꝰ aut qđ
bibemus aut quo operiemur.
Hec enim oīa gētes inquirūt
Scit enim pater vr̄ quia hiis
omnibus indigetis. Querite
ergo primum regnum dei ⁊ iu=
ſticiam eius·et hec omnia ad
iicientur vobis Offīr. Expe=
ctans expectaui dominum et repe=
ſpexit me et exaudiuit deprecatōnē
meam·et immiſit in os meum cā=
ticum nouum ymnum deo noſtro.

Secretum. Qua nos domi=
ne ſacramenta cuſtodiant·et
contra dyabolicos tueātur in
curſus. Per do.

Cōmun.

Qui manducat carnem meam
et bibit ſanguinem meū in me ma
net et ego in eo dicit dominus.

Compleñ. Mentes noſtras et

corpa noſtra poſſideat domine
queſumus doni celeſtis opera=
tio·ut non noſter ſenſus ſed
iugiter nobis eius preualeat
effectus. Feria iiij. Lectō ep̄le
btī pauli ap̄li ad coloſ.j.
Fratres. Gratiaſ agim⁹
deo patri qui nos dignos fecit
in partem ſortis ſanctoꝝ in lu
mie·qui eripuit nos de poteſta
te tenebrarū et tranſtulit nos
in regnum filij dilectionis ſue
in quo habemus redemptionē
ꝑ ſanguinē filij ei⁹ in remiſſi
onem om̄ium peccatoꝝ qui eſt
imago dei inuiſibilis primo=
genitus omniſ creature·quia
in ip̄o condita ſunt vniuerſa
in celo et in terra viſibilia ⁊ in
uiſibilia· ſiue throni domina
tiones ſiue pricipatus ſiue po
teſtates·omnia in ip̄o ⁊ ꝑ ip̄m
creata ſunt. Et ip̄e ē ante om=
nia·et in ipſo omnia conſtāt
et ip̄e eſt caput corporiſ eccleſie
qui eſt principiū primogeni=
tus ex mortuis·ut ſit ip̄e in o=
mnibus primatū tenens· ihe=
ſus xp̄s dominus noſter
Secūdum marcum. viij
In illo tempe. Venit ihe
ſus bethſaydā·et adducunt ei
cecū et rogabāt eum vt illum
tangeret· Et app̄henſa manu
ceci eduxit eū extra vicū. Et ex
puens in oculos eius·impoſi=
tis manibꝫ ſuis interrogauit
eū·ſi aliquid videret. Et aſpi=
ciēs ait·Video hoīes velut ar
bores ambulātes. Deinde ma=
nus impoſuit ſup oculoſ ei⁹ ⁊
cepit videre. Et reſtitut⁹ ē ita·
vt videret clare oīa·Et miſit il
lū in domū ſuā dicens· Vade ī
domū tuā. Et ſi in vicū introi
eris nemini dixeris. Feria·vj.
Lectō epiſtole beati pauli ap̄li
Fratres. ad galatas·iiij
Scitis qꝛ per infirmitatē
carniſ euāgelizaui vob̄ iā pri
dē·et tēptatōnē vr̄am ī carne
mea nō ſpreuiſtis neqꝫ reſpu=
iſtis·ſꝫ ſicut angelū dei cōcepi=
ſtis me ſicut xp̄m ih̄m. Vbi eſt
ergo beatitudo vr̄a? Teſtimo=
niū enī ꝑhibeo vob̄·qꝛ ſi fieri
potuiſſet· oculos vr̄os eruiſ=
ſetis et dediſſetis michi. Ergo
inimicus vob̄ factus ſū: verū
dicēs vob̄? Emulātur vos nō
bene·ſed excludere vos volunt
vt illos emulemi. Bonū autē
emulami ī dn̄o ſemꝑ. In xp̄o
ih̄ū dn̄o nr̄o. Scd̄m lucā·xx·
In illo tp̄e. Factū ē vna dierū
docēte ih̄ū pp̄l'm in tēplo ⁊ euā
geliſante. Cōuenerūt pricipes
ſacerdotū ⁊ ſcribe cū ſenioribꝫ
et aiūt dicētes ad eū. Dic nob̄
in qua poteſtate hec facis. Aut
quis ē qui dedit tibi hāc p̄tātē
Reſpondens autē iheſus dixit
ad illoſ. Interrogo vos ⁊ ego
vnū verbū·Reſpondete michi

Baptiſmum iohannis de celo
erat an ex hominibus? At illi
cogitabant intra ſe dicentes.
Quia ſi dixerimus de celo ē· di
cet nobis· quare ergo non cre
didiſtis illi? Si aūt dixerimus
ex hominibꝫ eſt plebs vniuer
ſa lapidabit noſ. Certi ſūt enī
iohannē ꝓphetam eſſe. Et re=
ſponderunt ſe neſcire vnde eſſꝫ
Et ait illis iheſus· neqꝫ ego di
co vobis in qua poteſtate hec
facio. Dominica· xvj.

Miſerere michi dn̄e quia
ad te clamaui tota die
quia tu domine ſuauis
ac mitis es et copioſus in miſeri=
cordia om̄ibꝫ inuocantibꝫ te· Ps.
Inclina dn̄e aurem tuā et exaudi
me qm̄ inops et pauper ſum ego.

Eccleſiam tuam Oratō.
dn̄e miſeratio continua
mūdet et muniat· et quia non
poteſt ſine te ſalua conſiſtere
tuo ſemper munere gubernet̄.
P dn̄. Lectio epl'e beati pauli
apl'i ad epheſios· iij.

Fratres. Obſecro voſ ne
deficiatis in tribulatōnibꝫ me
is pro vobis que eſt gl'ia vr̄a
Huius rei gratia genua mea
flecto ad patrē dn̄i mei iheſu
xp̄i. Ex quo om̄is paternitas
in celo et in terra nominatur.
ut det vobiſ ſcd̄m diuitias glo
rie ſue v̄tutē· corroborari ꝑ ſpi
ritū eiꝰ in interiori homīe ha=
bere xp̄m ꝑ fidem in cordibus
vr̄is. In caritate radicati ⁊ fū
dati· vt poſſitis comp̄hendere
cum omnibus ſanctis: que ſit
latitudo lōgitudo altitudo ſub
limitas et ꝓfundū. Scire etiā
ſupeminentē ſcientie caritatē
xp̄i· ut impleamini in omnem
plenitudinē dei Ei aūt qui po=
tens eſt om̄ia facere ſupabū=
danter quā petimus aut intel
ligimus ſcd̄m virtutem quā
operatur in nobiſ. Ipſi gloria
in eccleſia· et in xp̄o iheſu in
omnes generationes ſeculi ſe
culoꝝ amen. Grad.

Timebunt gentes nomē tuum
domine et omnes reges terre glori
am tuam· v̄. Quoniā edificauit
dominus ſyon et videbitur in ma=
ieſtate ſua. Alla· v̄· Paratum
cor meum deus paratum cor meū
cantabo et pſallam in gloria mea
Secundum lucam· vij

In illo tempore. Ibat iheſus
in ciuitatem que vocatur na=
ym· et ibant cum eo diſcipuli
eius et turba copioſa. Cū au=
tem appropinquarent porte ci
uitatis· ecce defunctꝰ efferreba=
tur filius vnicus matris ſue
Et hec vidua erat et turba ci=
uitatis multa cū illa. Quā cū
vidiſſet dominꝰ miſericordia
motus ſup eā. Dixit illi· Noli
flere· Et acceſſit et tetigit locu
lū. Hij aūt q̄ portabāt ſteterūt

Et ait. Adoleſcens tibi dico.
Surge·Et reſedit q̃ erat mor=
tuus·et cepit loqui ⁊ dedit illũ
matri ſue Accepit aũt omnes
timor et magnificabant deũ
dicentes. Quia propheta ma
gnus ſurrexit in nobis ⁊ quia
deus viſitauit plebem ſuam.
Offꝰ. Dñe in auxiliũ meũ reſpi
ce confundãtur et reuẽreantur qui
querunt animam meam ut aufe=
rant eam· Secr· Munda nos
q̃ms domine ſacrificij p̃ſentis
effectu et p̃fice miſeratus ĩ no=
bis·ut eius mereamur eſſe p̃n
cipes. P do: Cõ. Domine memo
rabor iuſticie tue ſolius deus docu=
iſti me a iuuentute mea et uſq; in
ſenectam et ſeniũ deus ne dereliu=
quas me. Compl'. Purifica q̃
ſumus dñe mẽtes noſtras be=
nignus et renoua celeſtibꝫ ſa
cramentis·ut ꝯſequẽter et cor
porũ et animaꝝ preſens pari
ter et futurũ capiamus auxi=
liũ. P Feria·iiij. Lectõ epiſto
le beati pauli apl'i ad coloſ̃·ij·
Fratres. Videte ne quis
vos decipiat p̱ philoſo=
phiã ⁊ inanem fallaciã ſcdm
traditõnẽ hoim·ſecũdũ elem̃=
ta mundi·et nõ ſcdm xp̃m· q̃
in ip̃o inhabitat om̃is pleni=
tudo diuinitatis corpaliter· et
eſtis in illo repleti q̃ eſt caput
om̃is principatus et poteſta=
tis. In quo et circũciſi eſtis cir
cũciſione non manu facta ne
q; enim in expoliatõne corpis
carnis·ſed in circumciſiõe xp̃i
conſepulti ei in baptiſmo. In
quo reſurrexiſtis p̱ fidem ope=
ratõnis dei·qui ſuſcitauit eũ a
mortuis. Et vos cum mortui
eſſetis delictis·et prepucio car
nis noſtre cõuiuificauit nos
cum illo·donans nobis om=
nia delicta. P dominum no=
ſtrum. Scdm matheũ·v·
In illo tempore· Dixit iheſus
diſcipulis ſuiſ. Audiſtis quia
dictum eſt antiquis· Non per
iurabis·reddes autem dño
iuramẽta tua. Ego autem di=
co vobis·non iurare om̃ino·
neq; per celũ·quia thronus dei
eſt·neq; per terram·quia ſcabel
lum pedum eius eſt. Neq; per
iheroſolimam ·quia ciuitas
magni regis eſt. Neq; per ca=
put tuũ iuraueris · quia non
potes unum capillum album
facere aut nigrum. Sit autẽ
ſermo veſter eſt eſt·non non·
Quod autem abundantius
hijs eſt·a malo eſt. Audiſtis
quia dictũ eſt antiq̃s : Oculũ
pro oculo et dentem pro dente
Ego autem dico vobis · non
reſiſtere malo·ſed ſi quis te p̱=
cuſſerit in maxillam dexteram
p̃be ei et alterã. Et ei qui vult
tecũ iudicio ꝯtendere·et tunicã
tuã tollere dimitte ei ⁊ palliũ.

Et quicunqꝫ te angariauerit
mille paſſus·vade cū illo et a=
lia duo. Et qui petit a te da ei·
et volēti mutuari a te ne auer
taris. Feria. vj· Lectio ep̄le be=
ati pauli apl'i ad coloſ·ij.

Fratres·Volo vos ſcire
qualem ſollicitudinem
habeā pro vobis·et pro hijs
qui ſunt laodocie. Et quicun=
qꝫ nō viderūt faciē meā in car
ne ut conſolentur corpora ipo
rū inſtructi in caritate·et in o=
mnes diuitias plenitudis in=
tellectus in agnitōne miſterij
dei patris xp̄i iheſu·in quo ſūt
oēs theſauri ſapientie ⁊ ſciētie
abſconditi. Hec aūt dico vo=
bis·ut nemo vos decipiat in
ſublimitate ſermonū Nā et ſi
corpore abſens ſum ſed ſpiri=
tu vobiſcū ſum gaudens·et vi
dens ordinē veſtrum: et firma
mentū eius que in xp̄o eſt fidei
veſtre. Sicut ergo accepiſtis
xp̄m iheſum dn̄m noſtrū: i ip
ſo ambulate radicati·Et ſup
edificati in xp̄o cōfirmati fide
ſicut et didiciſtis abūdantes
in illo in gratiaꝝ actione.

Secundum marcum·vij.

In illo tpe Surgēs ih̄us abijt
in fines tyri et ſydonis. Et in=
greſſus domū neminē voluit
ſcire·ſed nō potuit latere. Mu=
lier enī ſtatim ut audiuit de eo
cuius filia habebat ſpm̄ im=
mundum·intrauit ⁊ procidit
ad pedes eius·Erat aūt muli=
er gentilis ſyropheniſſa gene
re et rogabat eū ut demoniū
eijceret de filia eius. Qui dicit
illi. Sine p̄us filios ſaturari·
Nō eſt enī bonū ſumere panē
filioꝝ ⁊ mittere canibꝫ ad mā
ducandū At illa reſpōdit ⁊ di
cit ei·vtiqꝫ dn̄e. Nam et catel=
li edūt de menſa de micis pue=
rorū. Et ait illi. Propter hūc
ſermonē vade demoniū exijt de
filia tua. Et cū abiſſet i domū
ſuā inuenit puellā iacentē ſu=
pra lectū et demoniū exiſſe.

Dominica·xvij·

Iuſtus es domine et re=
ctum iudiciū tuū fac cū
ſeruo tuo ſecundum miſericordiā
tuam· V̄: Beati immaculati i via
qui ambulant in lege domini.

Oratio.

Tua nos domine queſu=
mus gratia preueniat et ſeq̄=
tur·ac bonis operibꝫ iugiter
preſtet eſſe intentos P dn̄·

Lectio epiſtole beati pauli apo
ſtoli ad epheſios·iiij.

Fratres. Obſecro vos
ego vinctus in domino
ut digne ambuletis vocatōe
qua vocati eſtis cū omni humi
litate et manſuetudine·cū pa
ciencia ſupportantes inuicem
in caritate ſollicite ſeruare v=
nitatē ſp̄us in vinculo pacis

Unū corpus et unus ſpiritus
ſicut vocati eſtis i una ſpe vo=
cationis veſtre. Unus domi=
nus una fides. unū baptiſma
unus dn̄s et pater omniū: qui
eſt ſup om̄es et per om̄ia et in
omnibꝫ nobis. Qui eſt bene
dictus in ſecula ſeculoꝝ amē.
Gradū. Beata gens cuius eſt do
minus deus eoꝝ populus quē ele=
git dn̄s in hereditatē ſibi. ℣. Ver
bo domini celi firmati ſunt et ſpū
oris eius om̄is virtus eoꝝ. Alla
℣. In exitu iſrahel de egipto do=
mus iacob de populo barbaro. ℣.
Facta eſt iudea ſanctificatio eius
iſrahel poteſtas ei⁹. Scd̄m lucā.
In illo tempe. Cum in= xiiij.
traret iheſus i domū cuiuſdā
principis phariſeoꝝ. ſabbato
manducare panē. et ipi obſer
uabant eū. Et ecce homo qui
dā ydropicus erat ante illum
Et reſpondens iheſus dixit ad
legiſperitos ⁊ phariſeos dicēs
Si licet ſabbato curare? At il=
li tacuerūt. Ipſe vero apphen=
ſum ſanauit eū ac dimiſit. Et
reſpondens dixit ad illos. Cu=
ius veſtrū aſinus aut bos in
puteū cadet. et non continuo
extrahet illū die ſabbati? Et
non poterant ad hec reſponde
re illi. Dicebat aūt et ad inui
tatos parabolam intendens
quomodo primos accubitus
eligerent. Dicens ad illos.

Cum inuitatus fueris ad nu=
ptias non diſcumbas in pri=
mo loco. ne forte honoratior
te ſit inuitatus ab eo. Et veni
ens iſte qui te et illum inuita=
uit. dicat tibi. Da huic locum
et tunc incipies cū rubore no=
uiſſimū locū tenere. Sed cum
vocat⁹ fueris ad nuptias va
de et recūbe in nouiſſimo loco
Ut cū venerit qui te inuitauit
dicat tibi amice aſcende ſup=
erius. Tūc erit tibi gloria corā
ſimul diſcūbentibꝫ. Quia oīs
qui ſe exaltat humiliabitur. ⁊
qui ſe humiliat exaltabitur.
Offr̄. Oraui deū meū ego da=
niel dicens exaudi dn̄e p̄ces ſerui
tui. illumina faciē tuā ſup ſanctu=
arium tuū et ꝓpicius intende popu
lum iſtum ſuper quem inuocatum
eſt nomen tuum deus. Secr̄.
Pro noſtre ſeruitutis augmē
to ſacrificium tibi dn̄e laudis
immolamus. ut qđ in meritis
cōtuliſti propicius exequaris
P dn̄. Cōmu. Uouete et red=
dite dn̄o deo veſtro om̄es qui i cir=
cuitu eius affertis munera terri=
bili ⁊ ei qui aufert ſpiritum princi
pum terribili apud omnes reges
terre. Compl. Qs̄ oīpotens
deus ut quos diuina tribuis
pticipatōe gaudere humanis
nō ſinas ſubiacere periculis.
P dn̄. Feria quarta in quatu
or temporibꝫ Introitus.

EXultate deo adiutori no
ſtro iubilate deo iacob·
ſumite pſalmū iocundū
cū cythara canite initio menſis tu
ba q̄ p̄ceptū eſt in iſrahel et iudi=
ciū deo iacob. ps. Teſtimoniū in
ioſeph poſuit illud cū exiret de ter=
ra egipti linguā quā nō nouerat
audiuit. Oratio
MIſericordie tue remedi=
is q̄ms dn̄e fragilitas noſtra
ſubſiſtat ut que ſua cōditōne
atteritur tua clementia repa=
retur. P do· Lectō amos p̄phe
Et dixit dn̄s. Ecce ce·ix.
dies venient et cōp̄hē=
det arator meſſorē et calcator
uue mitentē ſemē·et ſtillabūt
mōtes dulcedinē·et om̄es col=
les culti erūt. Et ꝯuertā capti
uitatē pp̄li mei iſrahel . Edifi=
cabūt ciuitates deſertas:et ha
bitabūt i eis· Plātabūt vine
as·et bibent vinū eaꝝ:Et faci
ent ortos:et comedēt fructus
eoꝝ. Et plantabo eos ſup hu
mū ſuā·et nō euellā eos ultra
de terra ſua quā dedi eis. Dixit
dn̄s om̄ipotēs. Grad. Propi
cius eſto pc̄cis noſtris dn̄e nequā
do dicāt gentes ubi eſt deus eoꝝ ℣
Adiuua nos de⁹ ſalutaris noſter.
et p̄pter honorē nois tui dn̄e libe=
ra nos. Oratio.
Preſta q̄ms oīpotēs de⁹ tue
familie ſupplicanti ut dū a ci=
bis corporalibꝫ ſe abſtinet a
viciis mente ieiunet. P·
Lcō libri eſdre p̄phete .ij·viij.
IN diebꝫ illis. Cōgregatus eſt
omnis pp̄lus quaſi vir vn⁹ ad
platheā q̄ eſt ante portā aqua
rū. Et dixerūt eſdre ſcribe ut
afferret librū legis moyſi quē
p̄cepit dn̄s iſraheli· Attulit er
go eſdras ſacerdos librū legiſ
legēs corā multitudine viroꝝ
ac mulierū·cūctorūqꝫ qui po=
terant intelligere· in die p̄ma
menſis ſeptimi. Et legit in eo
apte i plathea q̄ erat āte por=
tā aquaꝝ a mane vſqꝫ ad me
diā diem·in ꝯſpectu viroꝝ ac
mulierū ſapiētium. Et aures
oīs pp̄li erāt erecte ad librum
Stetit aūt eſdras ſcriba ſuper
gradū ligneū quē fecerat ſibi
ad loquēdū·et ſteterunt iuxta
eū· Et aperuit eſdras librū co
rā oī pp̄lo· Et benedixit eſdras
dn̄o deo magno et r̄ndit oīs
pp̄ls amē Eleuāſ aūt oīs pp̄ls
manus ſuas incuruati ſūt·et
adorauerūt proni ī terrā Por
ro leuite ſilentiū faciebant in
populo ad audiēdā legē· Po
pulus aūt ſtabat ī gradu ſuo
et legerunt in libro legis dei di
ſtincte et aperte ad intelligen=
dū. Dixit aūt neemias ſacer=
dos. Scribe et leuite interpre=
tantes vniuerſo populo dies
ſanctificationis eſt dn̄o deo
noſtro nolite lugere et nolite

flere Flebat autẽ om̃is popu-
lus cum audiret verba legis
Et dixit eis. Ite ꝛ comedite pi
guia et bibite muſtum: et mit-
tite partes eis qui nõ prepara
uerũt ſibi·quia ſanctus dies
domini eſt et nolite cõtriſtari.
Gaudiũ eteñ domini eſt for-
titudo veſtra· Grad. Quis ſi
cut dñs deus noſter qui ĩ altis ha
bitat et humilia reſpicit in celo et
in terra. ℣ Suſcitans a terra in-
opem et de ſtercore erigens paupe-
rem. Scdm marcum·ix·
In illo tpe. Reſpondens vnus
de turba dixit ad iheſũ. Magi-
ſter attuli filiũ meũ ad te: ha-
bentem ſpiritũ mutum·qui v-
bicũqz eum apprehenderit al-
lidit eum·et ſpumat·et ſtridet
dentibꝫ ſuiſ ꝛ areſcit Et dixi di
ſcipulis tuis vt eiceret eũ ꝛ nõ
potuerũt Qui reſpondẽs dixit
eis. O generatio incredula q̃ꝫ
diu apđ vos ero·quãdiu vos
patiar? Afferte illũ ad me. Et
attulerunt eum. Et cũ vidiſſet
illũ·ſtatim ſpiritus ꝯturbauit
eũ·et eliſus in terrã volutaba
tur ſpumãs. Et interrogauit
prẽm eiꝰ Quãtũ tpiſ ẽ ex quo
ei hoc accidit At ille ait. Ab in
fantia· Et freq̃nter eũ ꝛ ĩ ignẽ
et in aquã miſit vt eũ perderet·
Sed ſi quid potes adiuua noſ
miſertus noſtri· Iheſus autẽ
ait illi. Si potes credere omnia
poſſibilia ſũt credenti· Et ꝯti-
nuo exclamãs pater pueri cũ
lacrimis aiebat· Credo domi-
ne: adiuua incredulitatẽ meã·
Et cũ videret iheſus turbã cõ-
currentem cõminatus eſt ſpi-
ritui immũdo dicens illi· Sur
de et immũde ſpũs· Ego tibi p̃
cipio exi ab eo et amplius ne
introeas in eũ. Et clamans et
multũ diſcerpens eũ exijt ab
eo. Et factus eſt ſicut mortu-
us·ita ut multi dicerent quia
mortuus eſt· Iheſus autẽ te-
nens manũ eius eleuauit eũ ꝛ
ſurrexit· Et cũ introiſſet in do-
mũ·diſcipli ejꝰ ſecrete interro
gabãt eũ. Quare nos nõ po-
tuimus eũ eijcere? Et dixit eis
Hoc genus in nullo poteſt ex-
ire niſi in oratõne et ieiunio·
Offer· Meditabar in mãdatis tu
is que dilexi valde et leuabo manꝰ
meas ad mandata tua q̃ dilexi·
Secr· Hec hoſtia qm̃s domi-
ne mundet noſtra delicta· ꝛ ad
ſacrificiũ celebrãdum ſubdi-
torũ tibi corpora mẽteſqꝫ ſan-
ctificet· P· Co· Comedite pi
guia et bibite muſtũ et mittite eis
que non p̃parauerũt ſibi ſanctus
enim dies dñi eſt nolite contriſta-
ri gaudium eteñ domini eſt forti
tudo noſtra· Compl· Sumen-
tes dñe dona celeſtia ſupplici-
ter dep̃camur vt q̃ ſedula ſer-
uitute donãte te gerimꝰ digniſ

ſenſibꝫ tuo munere expiam⁹

L
P iiij. Feria ſexta.
Etetur cor querentiū domi=
nū querite dn̄m et confirmamini
querite faciē eius ſemp. p̄s. Con=
fitemini dn̄o et inuocate nomen
eius annūciate in gentes opera ei⁹

O
Heſta qm̄s om̄i= Orō:
potens deus· ut obſerua=
tōnes ſacras annua deuotio=
ne recolentes· et corpe tibi pla
ceamus et mente Lectō libri
H
Ec dicit oſee pphete· xiiij
dn̄s. Conuertere iſrahel
ad dn̄m deū tuū quomodo cor
ruiſti iniquitate tua. Tollite
hinc vobiſcum verba et con
uertimini ad dn̄m et dicite ei.
Omnē aufer iniquitatē ꝛ ac=
cipe bonū et reddem⁹ vitulos
labiorꝫ noſtrorꝫ. Aſſur non
ſaluabit nos· ſup equos non
aſcendemus· nec dicemus ul=
tra dij noſtri· opera manuum
noſtrarū· quia eius qui in te ē
misereberis pupilli. Sanabo con
tritōnes eorū. Diligā eos ſpō
tanee· qꝛ auerſus ē furor me=
us ab eis. Ero quaſi ros· iſra
hel germinabit ſicut liliū. E=
rūpet radix ei⁹· ut libani ibūt
rami eius in altū. Et erit qua
ſi oliua gloria eius· et odor ei⁹
ut libani. Conuertentur ſeden
tes in umbra eius· viuent tri=
tico· et germinabūt quaſi vi=
nea. Memoriale eius ſicut vi=
nū libani. Ego exaudiā et di
rigam eū ut abietem virentē·
ex me fructus tuus inuentus
ē. Quis ſapiēs ꝛ intelliget iſta
intelligens ꝛ ſciet hec: quia re
cte vie domini· et iuſti ambula
bunt in eis. Grad. Conuertere
dn̄e aliquātulū et dep̄care ſuper ſer
uos tuos. V̓ Dn̄e refugiū factus
es nobis a generatione ꝛ pgenie.

I
N illo tpe Scd̄m luc· vij.
Rogabat iheſum quidā pha
riſeus ut manducaret cū illo·
Et ingreſſus domum phariſei
diſcubuit. Et ecce mulier que
erat in ciuitate peccatrix: ut co
gnouit qꝛ accubuiſſet ī domo
phariſei: attulit alabaſtrum
vngenti et ſtans retro ſec⁹ pe=
des dn̄i lacrimis cepit rigare
pedes eius ꝛ capilliſ capitis ſui
tergebat· et oſculabatur pedeſ
eius et ungento vngebat· Vi
dens aūt phariſeus qui voca=
uerat eū· Ait intra ſe dicens·
Hic ſi eſſet ppheta ſciret vti=
qꝫ que et qualis ē mulier que
tangit eū qꝛ peccatrix eſt· Et re
ſpōdens dn̄s dixit ad illū. Sy
mon habeo tibi aliquid dicere
At ille ait· Magiſter dic· Et re
ſpondens dixit illi ihūs. Duo
debitores erant cuidā fenera
tori· vn⁹ debebat denarios quī
gentos· et alius quinquagin
ta Nō habētibꝫ illis unde red
derent· donauit utriſqꝫ. Quis

ergo eū pl⁹ diligit Reſpōdenſ
ſymon dixit. Eſtimo q2 is cui
plus donauit At ille dixit. Re
cte iudicaſti. Et conuerſus ad
mulierem dixit ſymoni. Uides
hanc mulierē. Intraui in do=
mū tuā: aquā pedibꝫ meis nō
dediſti. Hec aūt lacrimis riga
uit pedes meos et capillis ſu=
is terſit. Oſculū michi non de
diſti. hec aūt ex quo intraui in
domū tuā non ceſſauit oſcu=
lari pedes meos. Oleo caput
meū non unxiſti. hec autē vn=
gento vnxit pedes meos. Pro
pter quod dico tibi. remittun
tur ei peccata multa qm̄ dile=
xit multū. Cui autē minus di=
mittit̄ min⁹ diligit Dixit autē
dn̄s ad mulierem. Remittun=
tur tibi peccata tua. Et reperūt
qui ſimul diſcumbebant dice
re intra ſe. Quis ē hic qui pec=
cata etiā dimittit? Dixit autē
dominus ad mulierem. Fides
tua te ſaluam fecit. vade ī pa
ce. Offīc. BEnedic anima mea
domino et noli obliuiſci omnes re
tributiones eius ꝛ renouabitur ſi=
cut aquile iuuentus tua. Secr̄.
Accepta tibi ſint qm̄s domi=
ne dona ieiunij que et expian=
do nos tua gr̄a dignos effici=
ant et ad ꝓmiſſa ſempiterna
ꝑducāt. P dn̄. Commune.
Aufer a me obprobriū et contē=
ptum quia mandata tua exquiſi
ui domine nam et teſtimonia tua
meditatio mea eſt. Compleñ.
Qm̄s omnipotens deus. ut de
ceptis muneribꝫ gratias ex=
hibentes beneficia potiora ſu
mamus. P. Sabbato ī qua
tuor temporibus.
VEnite adoremus deū et pro=
cidamus ante dn̄m ploremus an=
te deū qui fecit nos quia ip̄e ē do
minus deus noſter. Ps. Preoccu
pemus faciem eius in ꝯfeſſione
OMnipotens ſem= Oratō
piterne deus qui ꝑ conti
nentiam ſalutarem et corpori
bus mederis et mentibꝫ maie
ſtatem tuam ſupplices exora=
mus. vt pia ieiunantiū depre=
catiōe placatus et ꝓ̄ſentia no
bis ſubſidia ꝓ̄beas et futura.
Lectio libri leuitici.
IN diebus illis. Locutus ē do=
minus ad moyſen dicens. De
cimo die menſis ſeptimi dies
expiationū erit celeberrimus
et vocabit̄ ſanctus Affligetiſ=
qꝫ in eo animas veſtras et of=
feretis holocauſtum domino
Omne opus nō facietis in tē
pore diei huius quia dies pro
piciationis eſt et ꝓpicietur vo
bis dn̄s deus veſter. Ois autē
anima que afflicta nō fuerit.
die hoc peribit de populis ſuis.
Et que operis quiſpiā fecerit
delebo eum de populis ſuis. Ni
chil ergo operis facietis in eo

legitimum ſempiterni erit vo
bis ĩ cũctis generationibꝫ ve
ſtris. Sabbatũ requietiõis ẽ
affligetiſqꝫ animas vr̃as die
nono menſis· a veſpera uſqꝫ
ad veſperũ celebrabitis ſab=
bata veſtra. Dicit dñs omĩpo
tens. Grad. Propiciꝰ eſto pec
catis noſtris nequando dicãt gen
tes ubi eſt deus eoꝝ. ℣. Adiuua
nos deus ſalutaris noſter et ꝓpter
honorem nõis tui domine libera
nos. Oratio.
Da nobis q̃s omĩpotẽs
deuſ· ut ieiunãdo tua gra
tia ſatiemur et abſtinendo cũ=
ctis efficiamur hoſtibꝫ fortio
res· Lectio libri leuitici · xxiij·
In diebus illis. Locutus ẽ do=
minus ad moyſen dicẽs. Quĩ
todecio die menſis huius ſe=
ptimi quãdo cõgregaueritis
omnes fructus terre veſtre, ce=
lebrabitis ferias dñi ſeptẽ di
ebus. Die ꝑmo et die octauo
erit ſabbatũ id ẽ requies. Su
metiſqꝫ vobiſ die ꝑmo fructꝰ
arboris pulcerrime ſpatulas
qꝫ palmaꝝ et ramos ligni dẽ
ſarũ frondiũ· et ſalices de tor=
rente et letabimĩ corã dño deo
veſtro. Celebrabiſqꝫ ſolẽnita=
tem eiꝰ ſeptẽ diebꝫ per annũ.
Legitimũ ſempiternum erit
vobis· in cunctis generatio=
nibus veſtriſ. Menſe ſeptimo
feſta celebrabitis et habitabi
tis in umbraculis veſtris ſe=
ptẽ diebꝫ. Omnis qui ẽ de gene
re iſrahel manebit in taberna
culis· ut diſcant poſteri veſtri·
q in tabernaculis habitare fe
cerĩ filios iſrahel cũ educerem
eos de terra egipti. Ego dñs de
us veſter. Grad. Protector no
ſter aſpice deus ⁊ reſpice ſup ſeruoſ
tuos. ℣. Dñe deus virtutũ exau
di p̃ces ſeruoꝝ tuoꝝ. Oratio.
Tuere q̃s dñe familiã
tuã· ut ſalutis eterne re=
media· q̃ te aſpirante requiri=
mus· te largiente ꝯſequamur
¶ Lcõ libri michee, ꝓphete· vij
Domine deus paſce pp̃lm
tuũ in virga tua· gregẽ
hereditatis tue habitãtes ter
rã in ſaltu. In medio carme=
li paſcentur baſan et galaad
in ſalutẽ· iuxta dies ãtiquos
ſcdm̃ dies egreſſiõis tue de ter
ra egipti oſtendã mirabilia.
Uidebunt gentes et ꝯfunden=
tur ſuper omni fortitudine ſua
q̃m quis deus ſimilis tui· q̃ au
fers iniquitatẽ· trãſfers pecca=
tum reliquiaꝝ hereditatiſ tue
Non immittet ultra furorem
ſuũ q̃m volẽs miſcd̃iam reuer
tetur ⁊ miſerebitur nr̃i· Depo=
net iniquitates nr̃as ⁊ ꝓijciet
in ꝓfundũ maris omnia pecca=
ta noſtra. Dabis hereditatẽ
iacob miſcd̃iam abrahã que
iuraſti patribꝫ nr̃is a diebus

antiquis·domi͞e deus noſter.
Grad. Conuertere dñe aliquã
tulũ et deprecare ſup ſeruos tuos
V̇. Dñe refugiũ factus es nobis
a generatione et ꝓgenie. Oratõ
Preſta qͥs dñe ſic nos
ab epulis carnalibꝫ ab
ſtinere ut a viciјs irruentibuſ
pariter ieiunemus et mẽte·P
Lectio zacharie ꝓphete·viij.
IN diebꝫ illis. Factũ eſt verbũ
domini ad me dicens. Hec di
cit dñs deus exercituũ. Sicut
cogitaui ut affligerẽ voſ·cum
ad iracundiã me ꝓuocaſſent
patres veſtri·et nõ ſum miſer
tus. Sic cõuerſus cogitaui in
diebꝫ iſtis·ut benedicerẽ iheru
ſalẽ ⁊ domũ iuda. Nolite time
re. Hec ſunt verba q̃ facietis:
Loquimini veritatẽ vnuſquiſ
qꝫ cũ ꝓximo ſuo·veritatẽ ⁊ iu=
diciũ pacis iudicate in portis
veſtris. Vnuſquiſqꝫ malũ cõ=
tra amicũ ſuũ: ne cogitetis in
cordibꝫ vr̃is·et iuramẽtũ mẽ=
dax ne diligatis· Om̄ia enim
hec ſunt que odi dicit dñs. Et
factũ eſt verbũ dñi ad me di=
cens. Hec dicit dñs deus exerci
tuũ. Ieiuniũ primi et ieiuniũ
quarti. et ieiuniũ ſeptimi et ie=
iuniũ decimi erit domui iuda ĩ
gaudiũ et leticiã et in ſolẽnita
tes p̄clarаſ. Veritatẽ tantũ et
pacem diligite. Dicit dñs om
nipotens: Grad. Dirigatur

oratio mea ſicut incenſum in con=
ſpectu tuo dñe· V̇ Eleuatõ manuũ
meaꝝ ſacrificiũ veſptinũ.
Vt nos dñe tri= Oratõ
buis ſolenne tibi deferre ieiu=
niũ·ſic nobis queſumꝰ indul
gentie tue p̄ſta ſubſidiũ· P do
Lectio danielis ꝓphete·iij.
ANgelus dñi deſcendit cũ
azaria ⁊ ſociјs eius ĩ for
nacẽ et excuſſit flammã ignis
de fornace ⁊ fecit mediũ forna
cis quaſi ventũ roris flãtem:
Flamma aũt diffuſa eſt ſuper
fornacẽ ſexaginta cubitis no
uem·et incendit quos reperit
iuxta fornacẽ de caldeis mini=
ſtros regis: qui eã incendebãt
Illos aũt om̄ino non tetigit
igniſ·neqꝫ ꝯtriſtauit nec quic=
q̃ꝫ moleſtie intulit. Tunc hij
tres quaſi ex vno ore lauda=
bãt et glorificabãt deũ in for=
nace dicentes. ymnus.
BEnedictus es dñe deus pa=
trũ noſtroꝝ. Et laudabilis et glori
oſus in ſecula. V̇. Et benedictũ no
men glorie tue quod eſt ſanctũ·Et
laudabile ⁊ glo. V̇. Benedictus
es in templo ſancto glorie tue. Et
laudabilis: V̇. Benedictus es ſu
per ſceptrũ diuinitatis tue. Et lau·
V̇· Benedictus es qui ſedes ſuper
pennas ventoꝝ. Lauda· V̇. Be=
nedictus es ſup thronũ ſanctũ re=
gni tui. Et laudabil̕· V̇. Benedi=
ctus es ſuper cherubyn intuens

abyſſos·Et laudabilis. V̄·Bene-
dicant te celi terra mare et omnia
que in eis ſunt·Laudabilē·V̄·Be
dicant te omēs angeli et ſancti tui
Laudabilē· V̄ ·Gloria patri ⁊ fi·
Laudabili et glorioſo in ſecula· V̄
Sicut erat·Laudabilis·Benedi=
ctus es dn̄e. Orat̄o;
DEus qui tribꝫ pueriſ mi
tigaſti flammas igniū·conce
de ꝓpicius·ut nos famulos nō
exurat flamma vicioꝝ Per.
Lectō ep̄l'e beati pauli ap̄li ad
Fratres. Ta hebreos·ix.
bernaculū factū eſt p̄mū
in quo erant candelabra ⁊ mē
ſa et ꝓpoſitō panū q̄ dicit̄ ſcā.
Poſt velamentū aūt ſecūdū
tabernaculū qđ dicit̄ ſcā ſan
ctorū·aureū habēs thuribulū
et archam teſtamenti circūte=
ctam ex omni parte auro, In
qua vrna aurea habens mā=
na et virga aaron que frōdu
erat·et tabule teſtamenti ſup
quā erāt cherubyn glorie ob=
umbrātia ꝓpiciatoriū. De q̄=
bus modo nō dicendū ꝑ ſin=
gula. Hijs non ita compoſitis
i p̄ori quidē tabernaculo ſem=
ꝑer introibant ſacerdotes ſa=
crificioꝝ officia conſumātes.
In ſecūdo vero ſemel in āno
ſolus pontifex nō ſine ſangui
ne·quē offerret ꝓ ſua et populi
ignorantia. Hoc ſignificante
ſpū ſcō nōdū ꝓpalatā eē ſan=
ctorum viā·adhuc in p̄ori ta=
bernaculo habente ſtatū·q̄ pa
rabola eſt tp̄is inſtantis. Iux
ta quā munera offerunt̄ ⁊ ho
ſtie que nō poſſūt iuxta ↄſcien
tiam facere ſeruitutē. Solum
modo in cibis et in potibꝫ· ⁊ in
varijs baptiſmatibꝫ et iuſtici
is carnis vſqꝫ ad tēpus corre
ctionis impoſitis. Xp̄us autē
aſſiſtēs pontifex futuroꝝ bono
rū ꝑamplius et ꝑfectius·taber
naculū nō manu factū·id eſt
nō huius creatōis·neqꝫ ꝑ ſan
guinē hircoꝝ aut vituloꝝ·ſed
ꝑ ꝓpriū ſanguinē introiuit ſe
mel in ſancta eterna redempti
one inuenta. In xp̄o iheſu do
mino noſtro; Tractus·
LAudate dn̄m omēs gentes
et collaudate eū omēs popu
li·V̄·Qm̄ confirmata eſt ſup nos
miſericordia eius et veritas domi=
ni manet in eternū; Scđm lucā
IN illo tp̄e·Dicebat ihe= ·xiij·
ſus turbis ſilitudinē hāc. Ar=
borē fici habebat quidā plan=
tatā in vinea ſua·Et venit q̄=
rens fructū in illa:et nō inue=
nit·Dixit aūt ad cultorē vinee
Ecce tres anni ſunt exquo ve=
nio querens fructū i ficulnea
hac·et non inuenio. Succide
ergo illā·ut quid etiā terrā oc
cupat? At ille reſpōdens ait il
li. Dn̄e dimitte illā et hoc āno
uſqꝫ dū fodiā circa illā·⁊ mit=

ram ſtercora. Et ſiquidē fece-
rit fructū· ſin aūt i futurū ſuc-
cides eū· Erat aūt docens in ſy-
nagoga eorꝫ ſabbatis. Et ec-
ce mulier que habebat ſpm̄ in
firmitatis ānis decem et octo
et erat inclīata · nec om̄ino po
terat ſurſum reſpicere. Quā
cum vidiſſet ihūs vocauit ad
ſe ⁊ ait illi. Mulier dimiſſa es
ab infirmitate tua· et impoſu
it illi manus et ↄfeſtim erecta
eſt· ⁊ glorificabat deū. Reſpō-
dens aūt archiſynagogus in
dignans q̄ ſabbato curaſſet
ihūs· dicebat turbe. Sex dies
ſunt in quibꝫ oportet operari.
In hijs ergo venite et curami
ni et nō in die ſabbati· Reſpō
dens aūt dn̄s ad illū dixit. Ypo
crite Vnuſqſqꝫ vr̄m ſabbato
nō ſolū bouē aut aſinum a p̄ſe
pio ſoluit et ducit ad aquare.
Hanc autē filiā abrahe: quā
alligauit ſathanas · ecce decē
et octo annis nō oportuit ſol-
ui a vinculo iſto die ſabbati?
Et cū hec diceret· erubeſcebant
om̄es aduerſarij eius· ⁊ om̄is
pp̄lus gaudebat in vniuerſis·
que glorioſe fiebant ab eo.
Offr. Domine deus ſalutis mee
in die clamaui et nocte corā te in-
tret oratio mea in cōſpectu tuo do
mine. Secre. Concede qs̄ o-
mnipotens deus ut oculis tue
maieſtatis munus oblatū· et

gratiā nobis deuotionis ob-
tineat· et effectū beate p̄henni-
tatis acquirat. Per. Cōmu.
Menſe ſeptimo feſta celebrabi-
tis cū in tabernaculis habitare fe
cerim filios iſrahel cū educerē eos
de terra egipti ego dn̄s de⁹ veſter.
Compl. Perficiant in nobis
qs̄ dn̄e deus tua ſacramen
ta q̄d ↄtinent· ut que nūc ſpe-
cie gerimus rerū veritate ca-
piamus. P dn̄. Dn̄ica· xviij.
Da pacem dn̄e ſuſtinenti
bus te· ut p̄phete tui fide
les inueniantur. exaudi
p̄ces ſerui tui et plebis tue iſrahel.
ps. Letatus ſum in hijs q̄ dicta
ſūt michi i domū dn̄i ibim⁹. Oro
Da qs̄ dn̄e pp̄lo tuo dy-
abolica vitare cōtagia· ⁊
te ſolū deū pura mente ſectari
Lectō ep̄le beati pauli ap̄li ad
corinthios · j · corinth · j ·
Fratres. Grās ago deo
meo ſemp pro vobis om̄ibꝫ
in grā dei: que data eſt vobis in
xp̄o iheſu. Quia in om̄ibꝫ di-
uites facti eſtis in illo in omni
verbo ⁊ in om̄i ſciēcia. Sicut te
ſtimoniū xp̄i ↄfirmatū eſt in
vobis. Ita ut nichil vobis de
ſit in ulla gratia expectantibꝫ
reuelatōnē xp̄i. Qui ⁊ cōfirma
bit vos uſqꝫ in finē ſine crimi
ne in die aduentus dn̄i noſtri
ihū xp̄i. Grad. Letatus ſum in
hijs que dicta ſunt michi in domū

domini ibim⁹. ℣. Fiat pax in vir-
tute tua et abundantia in turribꝫ
tuis. Alla. ℣. Dilexi qm̃ exaudi-
uit dñs vocẽ meã. Scdm̃ ma-
In illo tpe. Conue- theũ. xxij.
nerũt phariſei i vnũ. Et inter-
rogauit ihm̃ vnus ex eis legiſ
lator tẽptãs eũ Magiſter qd̃ ẽ
mandatũ magnũ in lege. Ait
illi iheſus. Diliges dñm deum
tuũ ex toto corde tuo. et i tota
anima tua. et ex tota mẽte tua
Hoc eſt maximũ ꝛ pmũ man-
datũ. Secũdũ autẽ ſilẽ ẽ huic
Diliges pximũ tuũ ſicˀ teipm̃.
In hijs duobꝫ mandatis to-
ta lex pendet et pphete. Congre
gatis autẽ phariſeis interro-
gauit eos iheſus dicẽs. Quid
vobis videtur de xp̃o: cuius fi-
lius eſt? Dicũt ei dauid. Ait il-
lis. Quõ ergo dauid in ſpiri-
tu vocat eum dñm dicens. Di
xit dñs dño meo ſede a dexte-
ris meis. donec ponã inimicos
tuos ſcabellũ pedũ tuoꝝ. Si er
go dauid vocat eũ dñm quõ
filius eius eſt? Et nemo pote-
rat ei reſpondere verbũ. Neqꝫ
auſus fuit quiſquã: ex illa die
eum amplius interrogare.
Offm̃. Sanctificauit moyſes al
tare dño offerens ſuper illud holo
cauſta. et ymmolãs victimas fecit
ſacrificiũ veſpertinũ in odorẽ ſuaui-
tatis dño deo in conſpectu filiorũ
iſrahel. Secre. Maieſtatẽ tu-
am domine ſuppliciter depreca
mur. ut hec ſancta q̃ gerimus
et a pteritis nos delictis exuãt
et futuris. P. Cõ. Tollite ho-
ſtias et introite in atria ei⁹ adora
te dñm i aula ſancta eius. Cõpl.
Sanctificationibꝫ tuis omi-
potens deus. et vicia nr̃a curen
tur. et remedia nob̃ eterna p-
ueniant. Feria quarta. Lectõ
epl̃e beati pauli apl̃i ad colo-
Fratres. cenſes. iij.
Mortificate membra ve
ſtra que ſunt ſup terram For
nicatõnem immũdiciam libi-
dinẽ ꝯcupiſcentiã malã. et a-
uariciã que ẽ ſimulacroꝝ ſer-
uitus. Propter que venit ira
dei ſuper filios diffidentie. in q̃-
bus et vos ambulaſtis aliqñ
cũ viueretis in illis. Nũc autẽ
et vos deponite oĩa. Irã in-
dignatõem maliciã blaſphe-
miã. turpem ſermonẽ de ore ve
ſtro. Nolite mentiri inuicẽ. Ex
poliantes vos veterem homi-
nẽ cũ actibꝫ ſuis: ꝛ induentes
nouũ. eũ qui renouat in agni
tione ſcdm̃ imaginẽ eius qui
creauit eũ. Ubi nõ eſt gentilis
et iudeus. circũciſio et pputiũ
barbarus et ſcita ſeruus et li-
ber. Sed oĩa in oĩbꝫ ẽ xp̃s
Secundum matheũ. xiij.
In illo tpe. Dixit iheſus diſci-
pulis ſuis parabolã hanc. Si
mile fcm̃ ẽ regnũ celoꝝ homi

qui ſeminauit ſemen bonū in
agro ſuo. Cum aūt dormirent
hoīes venit inimicus eius et
ſupſemīauit zyzania ī medio
tritici· et abijt. Cū aūt creuiſſꝫ
herba et fructū feciſſet. tūc ap
paruerūt zyzania. Accedentes
aūt ſerui patriſfamilias· dixe
rūt ei. Dn̄e nōne ſeminaſti bo=
nū ſemen in agro tuo? Unde
ergo habet zyzania? Et ait illiſ
Inimic⁹ homo hoc fecit. Ser
ui aūt dixerūt ei· Uiſ im⁹ ꝛ col
ligimus ea? Et ait· Non. Ne
forte colligentes zyzania era=
dicetis ſimul cum eis et triticū
Sinite utraqꝫ creſcere uſqꝫ ad
meſſem· et in tpe meſſis dicā
meſſoribꝫ. Colligite primū zy=
zania· et alligate ea in faſcicu=
los ad cōburēdū. Triticū aūt
congregate in horreū meum.

Feria· vj. Lectō eplē beati pau
li apli ad coloſenſes· iij· et· iiij·

ratres. Qui iniuriā fa
cit recipiet id qđ inique
geſſit· et nō ē pſonaꝝ acceptio
apud deū· Omne qđ iuſtū eſt et
equū ſeruis preſtare· ſcientes
et vos qꝛ dominū habetis ī ce=
lo. Oratōni inſtate vigilātes
in ea in gratiaꝝ actione oran
tes ſimul et ꝑ nobꝭ· ut deus a=
periat nobis oſtiū ſermonis
ad loquendū miſterium xp̄i.
Propter qđ etiā vinctus ſum
ut manifeſtē illud. Ita opor=
tet me loqui. In ſapiētia am=
bulate ad eos: qui foris ſunt
tpus redimentes. Sermo ve=
ſter ſit ſemper ſale ꝯdit⁹· ut ſci
atis quō oporteat vos unicui=
qꝫ reſpondere. In xp̄o iheſu
domino noſtro: Scdm mathe
um· xiij·

In illo tpe. Dixit ihe
ſus diſcipulis ſuis parabolā
hanc· Siīe ē regnū celoꝝ gra=
no ſinapis qđ accipiēs homo
ſeminauit in agro ſuo qđ mi
nimū quidē eſt om̄ibꝫ ſemini
bus. Cū aūt creuerit maiuſ eſt
om̄ibꝫ oleribus. Et fit arbor
ita ut veniant volucres celi et
habitent in ramis eius. Aliā
parabolam locutus eīs eſt di
cens. Siīe eſt regnum celorū
fermento· qđ accipiēs mulier
abſcōdit in farine ſatis tribꝫ·
donec fermētatū eſt totū. Hec
oīa locutus ē ihūs in parabo
lis ad turbas et ſine parabo=
lis nō loquebatur eīs· Ut im=
pleretur qđ dictū ē ꝑ ꝓphetā
dicētē· Aperiam in parabolis
os meū· eructabo abſcōdita te
nebraꝝ a ꝯſtitutione mundi·

Dominica· xix·

Salus populi ego ſum di=
cet dn̄s de quacunqꝫ tri=
bulatōe clamauerint ad me exau=
diā eos et ero illoꝝ dn̄s imꝑpetuū
ps. Attendite popule meus legē
meam inclinate aurē veſtrā in ver
ba oris mei· Oratō

Dirigat corda nr̃a qm̃s
dñe tue miſeratõis ope=
ratio qꝛ tibi ſine te placere nõ
poſſumus·P dn. Lectio ep̃le
beati pauli apli ad epheſ·iiij·

Fratres renouamini ſpi
ritu mẽtis veſtre·et indu
ite nouũ hominem:qui ſecun
dũ deum creatus eſt iuſticia et
ſanctitate veritatis. Propter
qđ deponentes mendaciũ loq̃=
mini veritatẽ vnuſquiſqꝫ cũ p
ximo ſuo·qm̃ ſumus inuicem
membra. Iraſcimini et nolite
peccare. Sol non occidat ſuper
iracundiã vr̃am. Nolite locũ
dare dyabolo. Qui furaba=
tur iã non furetur. Magis au
tẽ laboret operando manibus
ſuis qđ bonũ eſt ·ut habeat vn
de tribuat neceſſitatem patien
tibꝫ: Grad· Dirigatur oratio
mea ſicut incenſum in ꝯſpectu tuo
domine. V̄. Eleuatio manuũ mea
rũ ſacrificiũ veſpertinũ Alla.
Laudate dñm oẽs gẽtes ꝛ collau=
date eũ oẽſ ppłi. Scdm math·ix
In illo tẽpe. Aſcendens iheſus
in naviculã tranſfretauit ꝛ ve
nit in ciuitatẽ ſuã. Et ecce offe
rebãt ei paraliticũ iacẽtem in
lecto. Et videns iheſus fidem il
lorũ·dixit paralitico. Confide
fili·remittuntur tibi pc̃ca tua:
Et ecce quidã de ſcribis dixerũt
intra ſe·Hic blaſphemat. Et
cũ vidiſſꝫ iheſus cogitatõnes
eorꝫ dixit eis: Ut quid cogita=
tis mala in cordibus veſtris?
Quid eſt faciliuſ dicere·dimit
tuntur tibi peccata ·an dicere:
Surge et ambula? Ut ſciatis
aũt quoniã filiꝰ hominis ha
bet poteſtatem in terra dimittẽ
di peccata·tunc ait paralitico:
Surge tolle lectum tuũ:et va=
de in domũ tuam· Et ſurrexit·
et abijt in domũ ſuã. Uidentes
aũt turbe:timuerũt et glorifi=
cauerunt deum·qui dedit pote
ſtatem talẽ hominibꝫ Offr̃:
Si ambulauero in medio tribu
lationis viuificabis me dñe et ſu=
per iram inimicorꝫ meorꝫ extendes
manum tuã et ſaluũ me fecit dexte
ra tua domine. Secr̃· Deus q̃
nos per huius ſacrificij cõmer
cia vnius ſummeqꝫ diuinita=
tis participes efficis ·preſta q̃=
ſumus·ut ſicut tuã cognoſci=
mus veritatem·ſic eã dignis
mentibꝫ et moribus aſſequa=
mur·P dn· Cõ: Tu mandaſti
mãdata tua cuſtodire nimis vti=
nã dirigãtur vie mee ad cuſtodiẽ=
das iuſtificationes tuas·
Compl̃· Gratias tibi referi=
mus domine ſacro munere ve
getati tuam miſericordiã de=
precantes·ut dignos nos eiꝰ
participatione perficias
Feria quarta. Lectõ ep̃le beati
pauli apłi ad theſſalonicẽ·ij
theſſalo·ij·et·iij·

Fratres. State et tenete
traditiões quas didici=
ſtis· ſiue per ſermonem ſiue ꝑ
epiſtolam noſtram. Ipſe aūt
dominus noſter iheſus xp̄us
et deuſ pater noſter qui dilexit
nos· et dedit conſolationem ⁊
ſpem bonam in gratia conſole
tur corda veſtra et confirmet
in om̄i opere et ſermone bono.
Decetero fratres orate ꝓ nobꝭ·
ut ſermo domini currat et cla=
rificetur ſicut et apud vos· et
ut liberemur ab importunis ⁊
malis hominibꝫ. Non enī o=
mniū eſt fides. Fidelis autē eſt
dominus qui ꝯfirmabit vos ⁊
cuſtodiet a malo. Confidimꝰ
aūt in domino de vobis· quo=
niam que p̄cepimus vobis et
facitis et facietis. Dominꝰ au
tem dirigat corda ⁊ corpa ve=
ſtra in caritate dei et in patien
tia xp̄i· Scd̄m matheū· xiij·

In illo tempore. Acceſſerūt ad
iheſum diſcipuli eius dicētes:
Ediſſere nobis parabolam
hanc tritici et zyzanioꝝ agri.
Qui reſpondens ait Qui ſemi
nat bonū ſemē ē filius hoīs. A
ger aut ē mūdꝰ. Bonū aūt ſe
mē· hij filij ſūt regni Zyzania
aūt ſūt filij nequā· Inimicus
antē qui ſeminauit ea eſt dya
bolus. Meſſis vero conſūma=
tio ſeculi eſt. Meſſores autem
angeli ſunt. Sicut ergo colli=
guntur zyzania et igni cōbu=
runtur. Sic erit in ꝯſūmatio=
ne ſeculi: Mittet filiꝰ hominis
angelos ſuos· et colligēt de re=
gno eius omnia ſcandala· et
eos qui faciunt iniquitatem ⁊
mittent eos ī caminum ignis.
Ibi erit fletus et ſtridor denti=
um· Tunc iuſti fulgebūt ſicut
ſol in regno patris eoꝝ. Qui
habet aures audiēdi audiat.

Feria· vj. Lectō ep̄l'e beati pau
li ap̄li ad galathas· v.

Fratres. Vos in liberta=
tem vocati eſtis tantum
ne libertatem in occaſionē de=
tis carnis ſed ꝑ caritatem ſer
uite inuicem Omnis enim lex
in vno ſermone impletur. Di
liges proximum tuum ſicut te
ip̄m. Quod ſi inuicem morde=
tis et comeditis. videte ne ab=
inuicem cōſumamini· P ihm̄
xp̄m dn̄m noſtrū· Scd̄m mar
cū· xiij

In illo tp̄e Interroga=
tus ihūs a diſcipulis ſuis de
cōſummatōne ſeculi. Dic no=
bis quādo iſta fiēt et qđ ſignū
erit qn̄ hec oīa incipiēt cōſum
mari· Et reſpondēs iheſus ce=
pit dicere illis· Videte ne quis
vos ſeducat· Multi enī venient
in noīe meo dicētes· qꝛ ego ſū
chriſtus· et multos ſeducent·
Cū audieritis autem bella et o
piniones bellorum ne timueri
tis· Oportet enim hec fieri· ſed

nondum ſtatim finis· Exur-
get enim gens contra gentē·
et regnum aduerſus regnum
Et erunt terremotus per loca
et fames. Initia doloꝝ hec· Vi
dete aūt voſmetipos. Tradent
enī vos in cōſilijs et in ſyna-
gogis vapulabitis. Et āte re
ges et p̄ſides ſtabitis ꝓpter me
in teſtimoniū illis. Et ī oīnes
genteſ oportet p̄mū p̄dicari e-
uangeliū. Et cū duxerint vos
āte p̄ſides: nolite cogitare q̄d
loquamī· ſed quod datū fue-
rit vobis ī illa hora id loq̄mi-
ni. Non enī vos eſtis loquen
tes· ſed ſpūs ſanctus. Tradet
autē frater fratrē in mortē· et
pater filiū. Et cōſurgēt filij in
parentes· et morte eos afficiēt
Et eritis odio oīnibꝫ homini
bus ꝓpter nomē meū Qui au
tē perſeuerauerit uſqꝫ in finem
hic ſaluus erit: Dñica· xx·

Omnia que feciſti nobis
dñe in vero iudicio feci-
ſti quia peccauimus tibi
et mandatis tuis nō obediuim⁹
ſed da gloriā nomini tuo et fac nō
biſcū ſcd̄m multitudinem miſc̄die
tue. Ps. Magnus dñs et lauda-
bilis nimis ī ciuitate dei noſtri in
monte ſancto eius.   Oratio.

Omnipotēs et miſericors
deus: vniuerſa nob̄ ad-
uerſantia ꝓpiciatus exclude·
ut mente et corpe pariter expe-
diti· que tua ſunt liberis men-
tibuſ exequamur. P do·

Lectō epl'e beati pauli apl'i ad

Fratres. Vi epheſios· v·
dete itaqꝫ quō caute am
buletis non quaſi inſipien-
tes ſed ut ſapientes redimen-
tes tps· quoniā dies mali ſūt
Propterea nolite fieri impru
dentes· ſed intelligētes que ſit
voluntas dei. Et nolite inebri
ari vino· in quo ē luxuria. Sꝫ
impleamini ſpū ſancto· loqū
tes vobiſmetipis in pſalmis
et ymnis et canticis ſpūalibꝫ
cantātes et pſallētes in cordi-
bus vr̄is· dño gr̄as agentes
ſemp pro oīnibꝫ. In noīe do-
mini nr̄i iheſu xp̄i deo ⁊ patri.
Subiecti inuicē in timore xp̄i.
Grad. Oculi oīniū in te ſperant
dñe et tu das illiſ eſcam in tempo-
re oportuno. v· Aperis tu manum
tuam et imples omne animal be-
nedictione. Alla. v Dextera
domini fecit virtutem dextera do-
mini exaltauit me

Secundum matheum· xxij·

In illo tempore. Loquebatur
ihūs cū diſcipulis ſuis in pa-
rabolis dicens. Simile eſt re-
gnū celoꝝ homini regi q̄ fecit
nuptias filio ſuo. Et miſit ſer
uos ſuos vocare inuitatoſ ad
nuptias et nolebant venire.
Iterum miſit alios ſeruos
ſuos dicens. Dicite inuitatis

Ecce prandium meum para=
ui·thauri mei et altilia occiſa
ſunt et oīa parata ſunt veni=
te ad nuptias. Illi aūt negle
xerūt·et abierūt· alius ī villā
ſuā·alius vero ad negociatō
nē ſuā. Reliqui vero tenuerūt
ſeruos eius·et cōtumelijs affli
ctos occiderunt. Rex autem cū
audiſſet iratus eſt et miſſis ex
ercitibꝫ ſuis perdidit homici=
das illos·et ciuitatē illoꝝ ſuc=
cendit. Tunc ait ſeruis ſuis.
Nuptie quidē parate ſūt· ſed
qui inuitati erant: nō fuerunt
digni. Ite ergo ad exitus via
rū·et quoſcūqꝫ inueneritis vo
cate ad nuptias. Et egreſſi ſer
ui eius in vias·cōgregauerūt
om̄es quos inuenerūt bonos
et malos·et implete ſunt nu=
ptie diſcūbētiū. Intrauit aūt
rex: ut videret diſcūbentes. Et
vidit ibi hoīem nō veſtitū ve
ſte nuptiali· Et ait illi. Amice
quō huc intraſti: nō habēs ve
ſtē nuptialē. At ille obmutuit
Tūc dixit rex miniſtris. Liga
tis manibꝫ ⁊ pedibꝫ mittite eū
ī tenebras exteriores· vbi erit
fletus et ſtridor dentiū. Multi
enī ſunt vocati pauci vero ele
cti. Offe. S uper flumina ba
bilonis illic ſedimus et fleuimus
dū recordaremur tui ſyon· Secr.
Hec munera qſ̄s dn̄e q̄ ocu
lis tue maieſtatis offerimꝰ ſa
lutaria nobis eſſe cōcede· P·
Cō· M emēto verbi tui ſeruo tuo
dn̄e in quo michi ſpem dediſti hec
me conſolata eſt in huīlitate mea·
Compl. Q ua nos dn̄e medi
cinalis operatio ⁊ a noſtris per
uerſitatibꝫ clementer expedi=
at·et tuis faciat ſemp inhere=
re mādatis· P dn̄. Feria·iiij·
Lectō ep̄le beati pauli apli ad
theſſal. j· theſſal'·j·
F Rēs. Grās agimus deo
ſemp ꝓ oīmibꝫ vobis memo=
riā veſtri faciētes ī orationibꝫ
noſtris ſine intermiſſione me
mores opis fidei vr̄e: et labo=
ris et caritatis et ſuſtinētie· et
ſpei dn̄i noſtri iheſu xp̄i āte de=
um et patrē noſtrū. Scientes
dilcī a deo electōnē nr̄am quia
euangeliū noſtrū non fuit ad
vos in ſermone tātum·ſed in
virtute et ſpū ſancto·et in ple=
nitudīe multa. Sicut ſcitis q̄=
les fuerīmus in nobis ꝑpter
vos. Et vos imitatores fcī e=
ſtis et dn̄i excipiētes v̄bū in
tribulatōe multa· cū gaudio
ſpūs ſancti. Sc̄dm lucā· xiiij·
IN illo tp̄e. Dicebat ihūs cui=
dā principi phariſeoꝝ. Cū fa
cis prādiū aut cenā· noli vo=
care amicos tuos neqꝫ frēs tu
os neqꝫ cognatos tuos· neqꝫ
vicinos diuites·ne forte et ipſi
te reinuitēt·⁊ fiat tibi retribu=
tio· Sꝫ cū facis cōuiuiū· voca

pauperes debiles claudos ce-
cos et beatus eris·quia nō ha
bet unde retribuere tibi. Retri-
buetur enī tibi in reſurrectio-
ne iuſtoꝝ. Hec cū audiſſet qui
dam de ſimul diſcumbentibꝫ·
dixit ei. Beatus qui māducat
panē in regno dei. Feria ſexta.
Lectio epſe bti pauli apli ad
corinthios·i·coꝛin·ij·
FRatres. Spūs oīa ſcru-
tatur etiā ꝓfunda dei. Quis
enī ſcit hoīm que ſunt hoīs ni
ſi ſpūs hoīs qui ī ipo ē? Ita
⁊ que dei ſunt·nemo cognouit
niſi ſpūs dei. Nos aūt nō ſpi-
ritū huius mūdi accepimus:
ſed ſpiritū qui ex deo eſt·ut ſci
amus que a deo donata ſunt
nobis In xp̄o iheſu dn̄o nr̄o:
Secundum lucam·vj·
IN illo tp̄e. Dixit iheſus diſci-
pulis ſuiſ. Beati eritiſ cū vos
oderint hoīeſ·⁊ cū ſeparauerīt
vos et exprobrauerint et eije-
cerint nomē vr̄m tāquā ma-
lū ꝓpter filiū hoīs Gaudete ī il
la die ⁊ exultate·ecce enī mer-
ces vr̄a copioſa eſt in celo. Se
cūdū hec faciebāt ꝓphetis pa
tres eoꝝ. Verūtamē·ve vobiſ
diuitibꝫ q̄ habetis cōſolatōnē
vr̄am. Ve vob̄ q̄ ſaturati eſtiſ
qꝛ eſurietis. Ve vob̄ qui ride-
tis nūc·qꝛ lugebitis ⁊ flebitis
Ve vob̄ cū benedixerint vos
oēs hoīes. Scd̄m hec enim
faciebāt pſeudo ꝓphetis prēs
eoꝝ. Sꝫ vob̄ dico qui auditis·
Diligite inimicos vr̄os·bene-
facite hijs qui oderūt vos. Be
nedicite maledicētibꝫ vobis
⁊ orate ꝓ caluniātibꝫ vos. Et
qui te ꝑcuſſerit in maxillā ꝑ-
be ei et alterā Et ei qui aufert
tibi veſtimētū tuū·etiā tunicā
noli ꝓhibere. Omi autē petēti
tribue. Et qui aufert q̄ tua ſūt
ne repetas. Et ꝓut vultis ut fa
ciāt vob̄ hoīes: ⁊ vos illiſ faci
te ſimiliter. Et ſi diligitiſ eos q̄
vos diligūt·que vobis ē gra
tia? Nā et pc̄ores diligentes
ſe diligunt. Et ſi benefeceritis
eis qui vobis benefaciūt·que
vobis ē gr̄a? Siquidē ⁊ pecca-
tores hec faciunt. Et ſi mutuū
dederitis hijs a quibꝫ ſperatis
accipere·que gratia eſt vobis?
Nā et peccatores pc̄oribꝫ fe-
nerantur: ut recipiant equa-
lia. Verūtamen diligite inimi
cos veſtros·⁊ benefacite ⁊ mu
tuū date nichil inde ſperantes.
Et erit merceſ veſtra multa in
celo. Dominica·xxj·
IN voluntate tua dn̄e uni
uerſa ſunt poſita et nō ē
q̄ poſſit reſiſtere volūta-
ti tue tu enī feciſti oīa celū et terrā
et uniuerſa q̄ celi ābitu ꝯtinentur
dn̄s uniuerſoꝝ tu es. ps. Bti im-
maculati in via qui ambulant in
lege domini. Oratio:

Largire quõs dñe fidelibꝫ
tuis indulgentiã placa-
tus et pacē· ut pariter ab omi
bus mundentur offenſis· et ſe
cura tibi mente deſeruiant.
Lectio epl'e btãi pauli apli ad
ephesios· vj
Fratres Confortamini in do-
mino· et in potentia virtutis eiꝰ
induite vos armaturã dei· ut
poſſitis ſtare aduerſus inſidi-
as diaboli. Quõ nõ eſt nobis
colluctatio aduerſus carnē ⁊
ſanguinē· ſed aduerſus prĩci-
pes ⁊ poteſtates. Aduerſus mũ
di rectores tenebrarũ harũ cõ
tra ſpiritales nequicias in ce-
leſtibꝫ Propterea accipite ar
maturã dei ut poſſitis reſiſtere
in die malo· et in omĩbꝫ perfe
cte ſtare. State ergo ſuccincti
lũbos veſtros in veritate· et in
duite loricã iuſticie· et calciati
pedes in p̄paratione euange-
lij pacis· ĩ omĩbꝫ ſumẽtes ſcu-
tũ fidei· in quo poſſitis omĩa te
la nequiſſimi extinguere· Et ga
leã ſalutis aſſumite· et gladiũ
ſpũs qđ eſt verbũ dei. Grad.
Domine refugiũ factus es no-
bis a generatiõe et ꝓgenie· V· Pri
uſquã montes fierent aut formare
tur terra et orbis a ſeculo ⁊ ĩ ſeculũ
tu es deus· Alla· V· Qui cõfidũt
in dño ſicut mons ſyon nõ ꝯmoue
bitur in eternũ qui habitat in ihe
ruſalem Scdm iohannē· iiij

In illo tpe: Erat quidã regu-
lus cuius filiꝰ infirmabatur
capharnaum. Hic cũ audiſſꝫ
quia iheſus veniret a iudea in
galileã: abijt ad eũ et roga-
bat eum: ut deſcenderet et ſa-
naret filiũ eiꝰ. Incipiebat enĩ
mori. Dixit ergo iheſus ad eũ
Niſi ſigna ⁊ prodigia videri-
tis nõ creditis· Dicit ad eũ re-
gulꝰ. Dñe deſcẽde priuſquã mo
riatur filius meꝰ. Dicit ei ihũs
Vade filius tuus viuit. Credi-
dit homo ſermoni quē dixit ei
ihũs· et ibat. Iã aũt eo deſcen
dente: ſerui occurrerũt ei: ⁊ nũ
ciauerũt ei dicẽtes· qꝛ filius eiꝰ
viueret· Interrogabat autē
horã ab eis in qua melius ha
buerit· Et dixerũt ei· Quia he
ri hora ſeptima reliquit eũ fe-
bris· Cognouit aũt pater qꝛ il
la hora erat: in q̃ dixit ei ihũs·
Filius tuꝰ viuit· et credidit ipſe
et domus eius tota. Offr.
Vir erat in terra nomine iob ſim
plex et rectus ac timens deũ· quem
ſathan petijt ut temptaret· et data
eſt ei poteſtas a domino in faculta-
te et in carne eius perdiditqꝫ om-
nē ſubſtãtiã ipſius et filios· carnē
quoqꝫ eiꝰ graui vlcere vulnerauit·
Secr. Celeſtē nobis p̄ſtent hec
miſteria queſumꝰ dñe medici
nam et vicia cordis noſtri ex-
purgēt Per. Cõmune In ſa-
lutari tuo aĩa mea et in verbũ tuũ

ſperaui quando facies de pſequē
ti bus me iudicium iniqui perſecuti
ſunt me adiuua me deus meus·

Compl' Et ſacris domīe red
damur digni muneribus fac
nos quīs tuis obedire māda
tis. P do Feria·iiij. Lectio ep̄le
bti pauli apl̄i ad thimotheū·j

Fratres. Finis thim·j·
precepti eſt caritas de cor
de puro et cōſcientia bona et fi
de non ficta. A quibꝫ quidam
oberrātes conuerſi ſūt in va
niloquiū volentes eſſe legiſ=
doctores nō intelligentes·ne=
qꝫ que loquūtur affirmāt Sci
mus aūt quia bona eſt lex po=
ſita non iuſtis ſed iniuſtis ·et
nō ſubditis impijs et peccato=
ribus ſceleratis et cōtamina=
tis·patricidis ⁊ matricidis ho
micidis et fornicarijs maſcu=
lorū cōcubitoribꝫ·plagiarijs
mendacibꝫ piuris. Et ſi qd̄ a=
liud ſane doctrinis aduerſat·
qd̄ eſt ſcd̄m euangeliū glīe be=
ati dei quod creditū eſt michi·
Gratias ago ei qui me cōfor=
tauit. In xp̄o iheſu dn̄o nr̄o.

Secundum marcum·xj

In illo tp̄e. Dixit iheſus diſci=
pulis ſuis. Amen dico vobis
quia quicūqꝫ dixerit huic mō
ti tollere et mittere in mare et
nō heſitauerit in corde ſuo ſed
crediderit · quia quodcunqꝫ
dixerit fiat· fiet ei. Propterea
dico vobis. Omnia quecun=
qꝫ orantes petitis credite quia
accipietis et venient vob̄. Et
cum ſtabitis ad orādū dimit
tite·ſi quid habetis aduerſus
aliquē ut et pater veſter qui ī
celis eſt dimittat vobis pecca=
ta veſtra. Qd̄ ſi nō dimiſeritiſ
nec pater veſter qui in celis eſt
dimittet vobis pcc̄a veſtra.

Feria ſexta: Lectio ep̄le bea=
ti pauli apl̄i ad thymotheū·j·

Fratres cariſ= thimo·vj
ſimi. Nichil intulimus ī
hunc mundū·haud dubiū·qr
nec auferre qd̄ poſſum⁹·Ha=
bentes aūt alimenta et quibuſ
tegimur hijs contenti ſumus.
Nam qui volunt diuites fie=
ri incidunt in temptationem:
et in laqueū dyaboli· Et deſide
ria multa et inutilia et vacua
que mergunt homines: et ī in
teritum et perditōnem. Radix
enim omniū maloꝝ eſt cupidi=
tas· Quam quidā appetenteſ
errauerunt a fide·et inſeruerūt
ſe doloribus multis. Tu autē
o homo dei hec fuge· ſectare ve
ro iuſticiam pietatem fidem ca
ritatem patientiam manſue=
tudinem. Certa bonum certa=
men fidei apprehende vitam
eternam in qua vocatus es·
Et confeſſus bonam confeſſi=
onem coram multis teſtibus
Precipio tibi coram deo qui

viuificāt omnia in xp̄o iheſu
qui teſtimoniū reddidit ſub-
pontio pylato bonam confeſ-
ſionem· ut ſerues mandatum
ſine macula irreprehenſibile
uſqz in aduentum dn̄i noſtri
iheſu xp̄i. Scd̄m marcū·iiij·
In illo tp̄e dixit iheſus diſcipu
lis ſuis. Uidete quid audiatis
In q̄ mēſura mēſi fueritis re-
metiet᷑ vob̄ ⁊ adiciet᷑ vob̄. Qui
enī habet dabit᷑ illi· et qui nō
habet etiā qđ habz auferetur
ab eo. Et dicebat· Sic enim ē
regnū dei· quēadmodū ſi iaci-
at homo ſemē in terrā et dor-
miat· et exurgat nocte ac die ⁊
ſemē germinet et creſcat dum
neſciat ille. Ultro enim terra
fructificat primū herbā. De-
inde ſpicā· deinde plenū frumē-
tū in ſpica. Et cū ſe ꝓduxerit
in fructus· ſtatim mittit falcē
qm̄ adeſt tempus meſſis.

Dominica·xxij.

SI iniquitates obſerua-
ueris dn̄e dn̄e quis ſuſti
nebit· quia apud te ꝓpiciatō ē deus
iſrahel. ps· De profundis clama
ui ad te dn̄e dn̄e exaudi vocē meā
FAmiliā tuā qs̄ Orō·
dn̄e ꝯtinua pietate cuſto
di ut a cūctis aduerſitatibz te
ꝓtegēte ſit libera· et in bonis a-
ctibz tuo nomini ſit deuota
P. Lectō ep̄l'e beati pauli ap̄li
ad philipen̄·j·

FRatres. Cōfidim⁹ de vo
bis ī dn̄o iheſu qz qui ce
pit in nobis opus bonū ꝑfici-
et uſqz in diē xp̄i iheſu. Sic̄ eſt
michi viſū hoc ſentire ꝑ om̄i-
bus vobis· eo ꝙ habeā vos ī
corde et in vinculis meis et ī de
fenſiōe et cōfirmatione euā-
gelij: Socios gaudij mei oēs
vos eſſe. Teſtis enī eſt michi de
us quomodo cupiā vos oēs
in viſceribz iheſu xp̄i. Et hoc
oro ut caritas noſtra magis
ac magis abūdet in om̄i ſcien
tia· et in omni ſenſu· ut ꝓbetis
potiora ut ſitis ſinceres ⁊ ſine
offenſa in diē xp̄i. Repleti fru
ctu iuſticie· P iheſū xp̄m ī lau
dem et gloriā dei. Graduale.
Ecce quā bonū ⁊ quā iocundum
habitare fratres in vnū. V. Sicut
vngentū ī capite qđ deſcendit ī bar
bā barbā aaron. V· Mādauit do
minus benedictionē et vitam uſ-
qz in ſeculum·· Alla· V· De pro
fundis clamaui ad te domine do
mine exaudi vocem meam.

Scd̄m matheū·viij·

IN illo tp̄e. Dixit iheſus
diſcipulis ſuis parabolā hāc
Simile eſt regnū celoꝝ homi-
ni regi qui voluit rationē po-
nere cum ſeruis ſuis. Et cū ce-
piſſet rationem ponere· obla-
tus eſt ei vnus qui debebat de-
cemmilia talenta· Cum au-
tē non haberet vnde redderet·

iuſſit eū dominus venūdari
et vxorē eius et filios et oīa
que habebat et reddi. Procī=
dens aūt ſeruus ille rogabat
eū dicens. Patientiā habe in
me et oīa reddā tibi. Miſer=
tus autē dominus ſerui illius
dimiſit eum et debitum dimi=
ſit illi. Egreſſus aūt ſeruus il=
le inuenit vnū de conſeruis ſu
is qui debebat ei centum dena
rioſ. et tenens ſuffocabat eum
dicēs. redde qđ debes. Et pro=
cidens cōſeruus eius rogabat
eū dicens. Patientiā habe in
me et oīa reddam tibi. Ille
aūt noluit ſed abijt ⁊ miſit eū
i carcerē donec redderet debitū
Videntes autē conſerui eius q̄
fiebant cōtriſtati ſunt valde.
Et venerūt et nunciauerūt do
mino ſuo oīa que facta fu=
erant. Tunc vocauit illū do=
minus ſuus. et ait illi. Serue
nequā oīe debitū dimiſi tibi
quoniā rogaſti me. nōne opoꝛ
tuit et te miſereri ꝯſerui tui ſic
et ego tui miſertus ſum Et ira
tus dñs eius tradidit eū toꝛto
ribꝫ quoadusqꝫ redderet vni=
uerſum debitū. Sic et pater ve
ſter celeſtis faciet vobis. ſi nō
remiſeritis vnuſquiſqꝫ fratri
ſuo de coꝛdibꝫ veſtris. Offr.
Recoꝛdare mei dñe omīpotentia
tui dominaris da ſermonē in os
meū rectū ut placeant verba mea
in cōſpectu principis. Secre.
Suſcipe domine propicius
hoſtias quibꝫ et te placari vo
luiſti et ſalutem nobis poten=
ti pietate reſtitue. Cō. Dico vo
bis gaudiū eſt angeliſ dei ſup vno
peccatoꝛe penitentiā agēte. Copl.
Immoꝛtalitatis alimoniā con
ſecuti q̄s dñe ut qđ oꝛe pre=
pimus pura mente ſectemur.
Lectio epl'e bea
ti pauli apl'i ad thymotheū. ij
Kariſſime. No= thimo. j.
li erubeſcere teſtimoniū
eius dñi noſtri iheſu xp̄i. neqꝫ
me vinctū eiuſ. ſed cōlaboꝛa e=
uangelio ſcđm virtutē dei. qui
nos liberauit et vocauit voca
tione ſua ſancta non ſcđm o=
pera noſtra ſed ſcđm ꝓpoſitū
ſuū et gratiā que data eſt no
bis in xp̄o iheſu āte tempa ſe
cularia. Manifeſtata eſt autē
nūc p illuminatōem ſaluato
ris noſtri iheſu xp̄i. qui deſtru
xit quidē moꝛtē illuminauit au
tē vitam et incoꝛruptionē per
euāgeliū i quo poſitus ſū ego
p̄dicatoꝛ et apl'us ⁊ magiſter
gentium. Ob quā cauſam eti
am patioꝛ ſed non confundoꝛ
Scio enim cui credidi et certꝰ
ſum quia potens eſt depoſitum
meū ſeruare in illū diem. Foꝛ
mam habens ſanoꝝ verboꝝ
que a me audiſti in fide et dile
ctiōe In xp̄o ihū dño noſtro

Scd̃m lucam · vj ·
In illo tempoꝛe. Factũ ē vt in-
traret iheſus et doceret in ſyna
goga. Et erat ibi hõ · ⁊ manuſ
eiuſ dextera erat arida. Obſer
uabãt aũt ſcribe et phariſei ſi
ĩ ſabbato curaret. Vt inueni-
rent vnde accuſarent eũ. Ip-
ſe vero ſciebat cogitatiões eo
rum. Et ait homini qui habe
bat manũ aridã. Surge ⁊ ſta
in medio. Et ſurgẽs ſtetit. Ait
autẽ ad illos ihũs. Interro-
go vos. Si licet ſabbato bene
facere an male · aĩam ſaluã fa
cere an perdere? Et circũſpectis
oĩbꝫ dixit homini. Extende
manũ tuã · et extendit ⁊ reſtitu
ta eſt manuſ ei. Ipſi autem re
pleti ſunt inſipientia · et collo-
quebãtur adinuicẽ · quid nã
facerent de iheſu · Feria ſexta
Lectõ epl'e beati pauli apli ad
thymotheũ · j · thimo · v ·
Kariſſime. Manus nemi
ni cito impoſueris · neqꝫ cõmu
nicaueris pcc̃is alienis. Teip-
ſum caſtum cuſtodi. Noli ad-
huc aquã bibere · ſed modico
vino vtere propter ſtomachũ
tuum: ⁊ frequentes infirmita-
tes tuaſ. Quoꝛundã hominũ
peccata manifeſta ſunt p̃redẽ-
tia ad iudiciũ. Quoſdam aũt
et ſubſequũtur. Similiter au
tem et facta bona manifeſta
ſunt · et que aliter ſe habẽt ab
ſcondi non poſſunt. Quicũqꝫ
ſub iugo ſũt ſerui dñ̃os ſuos
omni honoꝛe dignos arbitrẽ
tur ne nomen dñ̃i et doctrina
blaſphemetur. Qui aũt fide-
les habẽt dñ̃os non contẽnãt
quia fratres ſunt. In xp̃o ihe
ſu dñ̃o noſtro. Scd̃m mathe
um · viij ·
In illo tp̃e · Cum ve-
niſſet iheſus in domũ petri · vi-
dit ſocrum eius iacentem ⁊ fe
bricitantẽ · et tetigit manũ ei⁹
et dimiſit eam febriſ. Et mini
ſtrabat illis. Veſpere aũt fa-
cto obtulerũt ei multos demo
nia habentes. Et eijciebat ſpi-
ritus verbo · et oĩes male ha-
bentes curauit ut adimplere-
tur qđ dictũ ē per yſayã ꝓphe
tam dicentem · Ipſe infirmi-
tates nr̃as accepit · ⁊ egritudi
nes poꝛtauit. Dñ̃ica · xxiij ·
Dicit dominus ego cogi-
to cogitatões pacis ⁊ nõ
afflictiones inuocabitis
me ⁊ ego exaudiã vos ⁊ reducam
captiuitatẽ veſtrã de cunctis locis
ps. Benedixiſti dñ̃e terrã tuã a-
uertiſti captiuitatẽ iacob · Oratõ
Deuſ refugiũ noſtrum et
virtus adeſto pijs eccle-
ſie tue precibus auctoꝛ ip̃e pie
tatis et preſta vt qđ fideliter pe
timus efficaciter ꝯſequamur ·
P do. Lectõ epl'e beati pauli
apli ad philippenſes · iij ·
Fratreſ Imitatoꝛes mei

eſtote ⁊ obſeruate eos qui ita
ambulant. Sicut habetis for=
mam veſtram. Multi enī am=
bulant quos ſepe dicebam vo
bis. Nunc aūt et flēs dico ini=
micos crucis xp̄i. quoꝝ finis ī
teritus quoꝝ de⁹ venter eſt. et
gloria in confuſiōe ip̄oꝝ qui
terrena ſapiūt. Noſtra aūt cō
uerſatio in celis eſt. Unde eti=
am et ſaluatorē expectam⁹ do=
minū noſtrū iheſum xp̄m qui
reformabit corpus humilita=
tis noſtre: configuratū corpi
claritatis ſue ſcd̄m opationē
qua poſſit etiam ſubijcere ſibi
omnia. Iheſus xp̄us dn̄s no
ſter. Grad. Liberaſti nos dn̄e
ex affligentibꝫ nos et eos qui nos
oderūt cōfudiſti. V. In deo lauda
bimur tota die et nomini tuo con=
fitebimur ī ſecula. All'a. V. Lau
da anima mea dn̄m laudabo do=
minū in vita mea pſallā deo meo
quam diu ero. Scd̄m matheū.
In illo tpe. Abeuntes .xxij.
phariſei conſiliū inierunt vt
iheſum caperēt in ſermone. et
mittunt ei diſcipulos ſuos cū
herodianis dicētes Magiſter
ſcimus quia verax es. et viam
dei in veritate doces. et nō eſt ti=
bi cura de aliquo. Non enī re
ſpicis pſonā hominū. Dic er=
go nobis quid tibi videtur. Li
cet cenſum dari ceſari. an nō?
Cognita aūt eoꝝ neq̄cia. Ihe
ſus ait. Quid me temptatis
ypocrite Oſtendite michi nu=
miſma cenſus. At illi obtule=
runt ei denariū. Et ait illis ihe
ſus. Cuius eſt imago: eſt et ſu
perſcriptio. Dicunt ei. Ceſaris
Tunc ait illis iheſus. Reddi=
te ergo que ſunt ceſaris ceſari.
et que ſunt dei deo. Offer. De
profundis clamaui ad te domine
domine exaudi orationem meā.
Secr. Propicius eſto domi=
ne ſupplicationibꝫ noſtris. et
populi tui oblationibꝫ preci=
buſq̄ꝫ ſuſceptis omniū noſtrū
ad te corda conuerte. ut a ter=
renis cupiditatibꝫ liberati. ad
celeſtia deſideria trāſeam⁹. Cō
Amen dico vobis quicquid orā
tes petitis credite quia accipietis
et fiet vobis. Compl'. Conce=
de queſumus domine nobis
ut per hec ſacramenta que ſū=
pſim⁹ quicquid in noſtra mē
te vicioſum eſt. tue medicatio
nis dono curetur. P. do. Lectō
ep̄l'e bt̄i pauli ap̄li ad thymo
theum. i. thymothe i. ij.
Karreſ. Obſecro primū
omniū fieri. obſecrationes. o=
rationes poſtulatōes gratia=
rum actiones. pro omnibus
hominibꝫ. pro regibus. et om
nibꝫ qui ſunt in ſublimitate
conſtituti. ut quietam et tran
quillam vitam agamus in o=
mni pietate et caſtitate. Hoc

enim bonum et accepto corā
ſaluatore noſtro deo qui om=
nes homines vult ſaluos fi=
eri et ad agnitionem venire
veritatis. Unus enim deus et
vnus mediator dei et homi=
num homo chriſtus iheſus.
Qui dedit ſemetipſum redem
ptionem pro omnibus. cuius
teſtimonium temporibus ſu=
is datum eſt. In quo poſitus
ſum ego predicator et apoſto=
lus. Veritatem dico et nō mē
tior doctor gentium in fide ⁊ le
nitate. Scdm marcū. xj.
IN illo tempore. Dixit iheſus di
ſcipulis ſuis. Amen dico vobis
quia quicūqȝ dixerit huic mō
ti tollere ⁊ mittere ī mare. et nō
heſitauerit in corde ſuo ſed cre
diderit. qꝛ quodcūqȝ dixerit fi=
at, fiet ei. Propterea dico vobis.
omnia quecunqȝ orantes pe=
titis. credite quia accipietis et
venient vobis et cum ſtabitis
ad orandum dimittite ſi quid
habetis aduerſus aliquē vt ⁊
pater veſter qui ī celis ē dimit
tat vobis peccata veſtra. Qd
ſi vos non dimiſeritis peccata
veſtra. nec pr̄ veſter qui in ce=
lis eſt. dimittet vobis peccata
vr̄a. Feria. vj. Lectō eplē beati
pauli apli ad thymo. j. chy. iiij
RAriſſime. Fidelis ſermo
et omī acceptōne dign9
In hoc enī laboramus et ma
ledicimur. qꝛ ſperamus in deo
in deū viuū qui eſt ſaluator oī
um hoīm maxīe fideliū p̄cipe
hec et doce. Nemo adoleſcenti
am tuam contemnat. ſed exē=
plum eſto fideliū in verbo in
conuerſatione in caritate in
fide ī caſtitate. Dū venio attē=
de lectioni. et exhortationi do=
ctrine. In xp̄o iheſu dn̄o nr̄o.
IN illo Scdm marcum. iiij.
tempore. Dixit iheſus diſcipu=
lis ſuis. Videte q̄d audiatis ī
qua menſura mēſi fueritis re
metietur vobis. et adijcietur
vobis. Qui enim habet dabi
tur illi. et qui nō habet etiam
quod habet auferetur ab eo.
Et dicebat. Sic eſt regnum dei
quemadmodum ſi iaciat ho=
mo ſemen in terrā. et dormiat
⁊ exurgat nocte ac die. et ſemē
germinet ⁊ creſcat dū neſciat
ille. Ultro enim terra fructifi
cat primū herbam. deinde ſpi
cam deinde plenum frumen=
tum in ſpica Et cum ſe produ
xerit in fructus ſtatim mittit
falcem q̄m adeſt tēpus meſſis
Dominica. xx.
Dicit dominus ego cogi
to cogitationes pacis in
uocabitis me et ego exaudiā vos
et reducam captiuitatem veſtram
de cunctis locis. p̄s. Benedixiſti
domine terram tuam auertiſti ca=
ptiuitatem iacob.

Excita domine Oratio·
quesumus tuoꝝ fideliũ
volũtates·ut diuini operiſ fru
ctum ꝑpensius exequentes pi
etatis tue remedia maiora ꝑ
cipiant. P· Lectõ epl'e btĩ pau
li apl'i ad coloceñ·j·

Fratres. Non cessamus
pro vobis orantes ⁊ po=
stulantes ut impleamini agni
tione voluntatis dei in om̃i sa
pientia et intellectu spiritali·
ut ambuletis digne deo per o=
mnia placentes in omni ope
re bono fructificantes et cresce
tes in sciẽtia dei. In omni vir=
tute confortati scd̃m potenti
am claritatis eius. In om̃i pa
cientia ⁊ longanimitate cum
gaudio·gratias agentes deo
⁊ patri·qui dignos vos fecit ĩ
partem sortis sanctoꝝ in lumi
ne·qui eripuit vos de potesta=
te tenebraꝝ·et transtulit in re
gnũ filij dilectõis sue. In quo
habem⁹ redemptionẽ et remis=
sionẽ peccatoꝝ. In christo ihe
su domino nostro.

Scd̃m matheum·ix.

In illo tempore. Loquente ihe
su ad turbas. Ecce princeps
unus accessit et adorabat eũ
dicens·Domine filia mea mo
do defuncta est·sed veni im=
pone manũ tuã super eã et vi=
uet. Et surgens ihesus seque=
batur eũ et discipuli eius. Et
ecce mulier que fluxum vẽtris
patiebatur duodecim annis:
accessit retro et tetigit fimbri
am vestimenti eius. Dicebat
enim intra se. Si tetigero tan
tum vestimentum eius·salua
ero. At ihũs conuersus videns
eã dixit. Cõfide filia fides tua
te saluã fecit. Et salua facta ẽ
ex illa hora. Secr̃. Muera mise=
ricors de⁹·ut hec salutaris ob
latio·et a ꝓpriis reatibus nos
indesinenter expediat et ab o=
mnibus tueatur aduersis. P
do. Compl'. Sumpsimus do
mine sacri dona misterij humi
liter deprecantes·ut que in tui
commemoratõne nos facere
precepisti in nostre proficiant
infirmitatis auxilium. P do·
Feria quarta. Lectõ epl'e beati
pauli apl'i ad thymo·i·thy·ij·

Fratres. Obsecro primo
om̃iũ fieri obsecratiões
orationes postulationes gra=
tiaꝝ actiones pro omnibꝫ ho
minibꝫ qui sunt in sublimita
te constituti ut quietam et trã
quillã vitam agamus in om̃i
pietate et castitate. Hoc enim
bonũ est et acceptũ corã salua
tore nostro deo·qui om̃es ho=
mines vult saluos fieri·et ad
agnitõnem venire veritatis·
Unus est deus·et unus medi=
ator dei et hominũ·homo xp̃s
ihesus·qui dedit semetipsum

redēptōnē pro omnibꝫ· cuiuſ
teſtīmonium tempoꝛibus ſu=
is datum eſt. In quo poſitus
ſum ego predicatoꝛ et apoſto=
lus. Veritatem dico et nō mē
tioꝛ doctoꝛ gentium in fide ⁊ le
nitate. Scd̄m marcum· xj.
IN illo tempoꝛe. Dixit iheſuſ di
ſcipulis ſuis. Amen dico vobꝭ
quia quicūqꝫ dixerit huic mō
ti tollere ⁊ mittere ī mare· et nō
heſitauerit in coꝛde ſuo ſed cre
diderit· qꝛ quodcūqꝫ dixerit fi=
at fiet ei. Propterea dico vobꝭ·
omnia quecunqꝫ oꝛantes pe=
titis· credite quia accipietis et
venient vobis et cum ſtabitiſ
ad oꝛandum dimittite ſi quid
habetis aduerſus aliquē vt ⁊
pater veſter qui ī celis ē dimit
tat vobis peccata veſtra. Qđ
ſi vos non dimiſeritis peccata
veſtra· nec pr̄ veſter qui in ce=
lis eſt· dimittet vobis peccata
vr̄a. Feria· vj. Lectio epiſtole
beati pauli apl̄i ad roma· viij
FRatres. Sapientia car=
nis inimica ē deo legi enī
dei nō eſt ſubiecta nec enim po
teſt· Qui autem in carne ſunt
deo placere non poſſunt· vos
autem in carne non eſtis· ſꝫ in
ſpiritu· Si tamen ſpiritus dei
habitat in vobis. Si quis au
tem ſpiritum dei nō habet· hic
non eſt eius. Si autem chriſtꝰ
in vobis ē· coꝛpus quidē moꝛ

tuum eſt ꝓpter peccatum. Spi
ritus vero viuit propter iuſti
ficationem. Quod ſi ſpiritus
eius qui ſuſcitauit ihm̄ a moꝛ
tuis habitat in vobis qui ſu=
ſcitauit eum a moꝛtuis viuifi
cabit et moꝛtalia coꝛpoꝛa ve=
ſtra propter inhabitantē ſpi=
ritum eius in vobis. In chri=
ſto iheſu domino noſtro.
IN illo Secūdū marcum· iiij
tempoꝛe. Dixit iheſus diſcipu=
lis ſuis. Videte qđ audiatis ī
qua menſura mēſi fueritis re
metietur vobis· et adijcietur
vobis. Qui enim habet dabi
tur illi· et qui nō habet etiam
quod habet auferetur ab eo.
Et dicebat. Sic eſt regnum dei
quemadmodum ſi iaciat ho=
mo ſemen in terrā· et doꝛmiat
⁊ exurgat nocte ac die· et ſemē
germinet ⁊ creſcat dū neſciat
ille· Vltro enim terra fructifi
cat primū herbam· deinde ſpi
cam deinde plenum frumen=
tum in ſpica Et cum ſe produ
xerit in fructus ſtatim mittit
falcem qm̄ adeſt tēpus meſſiſ
Dominica· xxv· Introitus ſe=
quitur·
DIcit dominus ego cogi
to cogitationes pacis in
uocabitis me et ego exaudiā vos
et reducam captiuitatem veſtram
de cunctis locis. ps· Benedixiſti
domine terram tuam auertiſti ca=

ptiuitatem iacob.

(E)Xcita domine Oratio.
potentiam tuam et veni
⁊ magna nob virtute ſuccur=
re vt per auxilium gratie tue
qd peccata noſtra prepediũt
indulgentia tue propiciatio=
nis acceleret Per do.

Lectio libri yeremie prophete

(E)Cce dies veniunt .xxiij.
dicit domin⁹. Et ſuſcita
bo dauid germen iuſtum ⁊ re
gnabit rex et ſapiens erit ⁊ fa=
ciet iudiciũ et iuſticiam in ter=
ra. In diebus illis ſaluabitur
iuda et iſrahel habitabit con
fidenter. Et hoc eſt nomen qd
vocabunt eum dominus iu=
ſtus noſter. Propter hoc. Ec=
ce dies veniũt dicit dominus
Et non dicent vltra viuit do=
minus qui eduxit filios iſra=
hel de terra egipti. Sed viuit do
minus qui eduxit ⁊ adduxit ſe
men domus iſrahel de terra a=
quilonis et de cũctis terris ad
quas eiecerat eos illuc et ha=
bitabunt in terra ſua. Dicit do
minus omnipotens.

Secundum iohannem .vi.

(I)N illo tempore cum ſubleuaſ
ſet iheſus oculos et vidiſſet q2
multitudo maxima venit ad
eum. Dixit ad philippum. Vn
de ememus panes vt mandu
cent hij? Hoc aũt dicebat tem
ptans eum. Ipſe autẽ ſciebat
quid eſſet facturus. Reſpon=
dit philippus ei. Ducentorum
denarioꝝ panes non ſuffici=
unt eis ut vnuſquiſqꝫ modi=
cum quid accipiat. Dicit ei v=
nus ex diſcipłis eius andreas
frater ſymonis petri. Eſt puer
vnus hic qui habet quinqꝫ pa
nes ordeaceos et duos piſces
Sed hec quid ſunt inter tan=
tos? Dixit ergo iheſus. Facite
homines diſcumbere. Erat au
tem fenũ multum in loco. Di=
ſcubuerũt ergo viri numero
quaſi quinqꝫ milia Accepit er
go iheſus panes et cum gra
tias egiſſet diſtribuit diſcum
bentibus. Similiter et ex piſci
bus quantũ volebant. Vt au
tem impleti ſunt. Dixit iheſus
diſcipulis ſuis. Colligite que ſu
perauerunt fragmenta ne pe=
reant. Collegerunt ergo ⁊ im=
pleuerũt duodecim cophinos
fragmentorum ex quinqꝫ pa
nibus ordeaceis qui ſuperfu=
erunt hijs qui manducaue=
rant. Illi ergo homines cum
vidiſſent quod fecerat iheſus
ſignũ dicebãt. Quia hic ẽ ve=
re propheta qui venturus eſt
in mundum. Secretum.

(C)eleſtem nobis prebeãt hec
miſteria queſumus domĩe me
dicinam et vicia noſtri cordis

clementer expurgēt. Per dominum. Complenda.

Et ſacris reddamur digni muneribus. fac nos queſumꝰ domine tuis obedire mandatis. Per dominū. Feria quarta. Lectio epiſtole beati pauli apoſtoli ad thymotheū. j. thymothei. ij.

Fratres: Obſecro primo omniū fieri obſecrationes. orationes poſtulationes gratiarum actiones pro omnibus hominibus. pro regibus. et ꝑ omnibus qui ſunt in ſublimitate conſtituti. ut quietā et trāquillam vitā habere agamꝰ in omī pietate ⁊ caſtitate. Hoc enim bonū eſt ⁊ acceptum coram ſaluatore noſtro deo qui omnes homines vult ſaluos fieri. et ad agnitionem venire veritatis. Unus enī deus et vnus mediator dei et hominū. homo chriſtus iheſus. Qui dedit ſemetipm̄ redemptionem pro omnibus. cuius teſtimonium temporibus ſuis datū eſt. In quo poſitꝰ ſum ego p̄dicator et apoſtolꝰ: Veritatē dico et non mentior doctor gētium in fide et lenitate.

Secundm marcum. xj.

In illo tempore dixit iheſus diſcipulis ſuis. Amen dico vobis. quia quicunqꝫ dixerit huic monti tollere et mittere in mare. et non hiſitauerit in corde ſuo. ſed crediderit. qꝛ quodcunqꝫ dixerit fiat fiet. Propterea dico vobis. omnia quecunqꝫ orantes petitis. Credite quia accipietis et venient vobis. Et cum ſtabitis ad orandum dimittite. ſi quid habetis aduerſus aliquem: vt ⁊ pater veſter qui in celis eſt dimittat vobis peccata veſtra. Quod ſi vos nō dimiſeritis pcc̄a veſtra nec pater veſter qui ī celis eſt dimittet vobis peccata veſtra. Feria Sexta. Lectō epl'e btī pauli apoſtoli ad chorīthios. ij. chorinthi. ij.

Fratres. Deo gratias q̄ ſemper triumphat nos in xp̄o iheſu et odorē noticie ſue manifeſtat ꝑ nos in omī loco. qꝛ chriſti bonus odor ſumus deo in hijs qui ſalui fiunt et ī hijs qui pereunt. Alijs quidē odor mortis in mortem. Alijs autē vite in vitam odor. Et ad hec: quis tam ydoneus? Nō enim ſumus ſicut plurimi adulterātes verbum dei. ſed ex ſinceritate ſicut ex deo coram deo ī xp̄o loquimur. Scd̄m marcū. iiij.

In illo tēpore. Dixit iheſus diſcipulis ſuis. Videte quid audiatis. In qua mēſura menſi fueritis remetietur vobis. Qui enī hꝫ dabit̄ illi et q̄ nō hꝫ etiā qd̄ hꝫ auferet̄ ab eo

dicebat. Sic eſt regnū dei· quē-
admodum ſi iaciat homo ſe-
men in terram et dormiat ⁊ ex
urgat nocte ac die· et ſemē ger
minet et creſcat dum neſciat il
le· Ultro enī terra fructificat
primum herbam deinde ſpicā
deinde plenum frumentum in
ſpica ⁊ cū hoc ꝑduxerit in fru
ctus ſtatim mittit falcem quo
niā adeſt tempus meſſis.

In conſecratione altaris Introitus·

Dixit dominꝰ
ſermones mei
quos dedi i os
tuum non defi
cient de ore tuo
adeſt enim nomen tuum et mune
ra tua accepta erūt ſup altare me-
um. ps· Domine exaudi oratōnē
meā et clamor meus ad te veniat.

Oratio

Omnipotens ſem-
piterne deus altare hoc
nomini tuo dedicatum celeſtiſ
virtutis benedictione ſanctifi
ca· ⁊ omnibuſ in te ſperantibꝫ
auxilij tui munus oſtende· ut
hic et ſacramētoꝝ virtus ⁊ vo
torum obtineat̄ effectus. P.

Lectio yſaie ꝓphete· xix·

Et dicit dominꝰ. In die
illa deferetur munus do-
mino exercituū et rex fortis do
minabitur eorum. In die illa
erit altare dominō in medio ter
re· et cognoſcetur dominus ⁊
colent eum in hoſtijs et mune
ribus· et vota vouebunt domi
no· et ſoluent et reuertētur ad
dominum et placabitur eis· ⁊
ſaluabit eos· In die illa erit
iſrahel benedictō in medio ter
re. Cui benedixit dominus de-
us exercituum dicens. Benedi
ctus populus meus et opus
manuum mearum hereditas
mea iſrahel. Dicit dominꝰ o-
mnipotēs· Grad. Exultabūt
ſancti in gloria letabuntur in cu-
bilibus ſuis· v̄· Cantate domino
canticum nouum laus eius in ec-
cleſia ſanctoꝝ· Alla· v̄· Vox ex-
ultationis et ſalutis in tabernacu
lis iuſtorum.

Secūdū lucā· vi·

In illo tempore. Dixit iheſus
diſcipulis ſuis. Nō eſt arbor
bona que facit fructus malos
neqꝫ arbor mala faciens fru-
ctum bonum. Unaqueqꝫ enim
arbor ex fructu ſuo cognoſci-
tur. Neqꝫ enim de ſpinis colli-
gunt ficus· neqꝫ de rubo vinde-
miant uuam. Bonus homo
de bono theſauro cordis ſui ꝓ
fert bonum. Et malus homo
de malo theſauro cordis ſui
profert malum. Ex abundan
tia cordis os loquitur· Quid
autem vocatis me domine do
mine et non facitis que dico·
Omnis enī qui venit ad me et
audit ſermones meos et facit
eos oſtendam vobꝪ cui ſimilis ſit

Similis eſt homini edificanti domũ qui fodit in altum · et poſuit fundamentũ ſupra petram· Inundatione aũt facta illiſum eſt flumen domui illi ⁊ non potuit eam mouere· fundata eñi erat ſupra firmã petram. Offꝫ. Sanctificauit moyſes altare domino offerens ſuper illud holocauſtũ et immolans victimas fecit ſacrificiũ veſpertinũ in odorem ſuauitatis domino deo in conſpectu tuo filioꝝ iſrahel.

Secr. Deſcendat queſumus domine deus noſter ſanctus ſpiritus ſuper hoc altare q̃ populi tui dona ſanctificet et ſumentium corda purificet· Cõ.

Paſſer inuenit ſibi domũ et turtur nidum vbi reponat pullos ſuos altaria tua domine virtutum rex meus et deus meus beati qui habitant in domo tua in ſeculum ſeculi laudabunt te. Compl.

Omnipotens ſempiterne deus qui legalium differentias hoſtiaꝝ vnius ſacrificij perfectione ſanxiſti· reſpice propicius de throno glorie tue· et ſup hoc altare benedictionis tue munus oſtende· ut in hoc ſic temporales hoſtie conſecrentur vt perpetue vite ſumentibꝫ procurent ſubſtantiam. Per dominum

In dedicatione. Introitus.

Terribilis eſt locus iſte hic domus dei eſt ⁊ porta celi et vocabitur aula dei ps. Quam dilecta tabernacula tua domĩe virtutum cõcupiſcit et deficit anima mea in atria dñi· Oratio.

Deus qui nobis ꝑ ſingulos ãnos huius ſcĩ tẽpli tui conſecratiõis reparas diem et ſacris nos ſemꝑ miſterijs repñſentas incolumes exaudi p̃ces populi tui et p̃ſta· ut quiſquis hoc templũ beneficia petiturus ingreditur cũcta ſe impetraſſe letetur. P. Lectiõ apocalip̃· bti iohãnis apli· xxi

In diebꝫ illis. Vidi ciuitatem ſanctam iheruſalẽ nouã deſcẽdentẽ de celo a deo paratã ſicut ſponſam ornatã viro ſuo. Et audiui vocem magnã de throno dicẽtem· Ecce tabernaculũ dei cũ hoĩbꝫ ⁊ habitabit cũ eis Et ipſi populus eius erũt· ⁊ ipſe deus cum eis erit eoꝝ deus· Et abſterget deus omnem lacrimã ab oclis eoꝝ· ⁊ mors ultra nõ erit neqꝫ luctꝰ neqꝫ clamor neqꝫ dolor erit ultra que prima abierunt· Et dixit qui ſedebat in throno. Ecce noua facio omnia.

Grad. Locus iſte a deo factus ē
ineſtimabile ſacramentū irrepre=
henſibilis eſt. ℣. Deus cui aſtant
angeloꝝ chori exaudi p̄ces ſeruoꝝ
tuoꝝ. Alla. ℣. Vox exultatōis
et ſalutis in tabernaculis iuſtoꝝ
Secundum lucam. xix.

In illo tēpe. Ingreſſus iheſus
perambulabat iericho Et ecce
vir nomine zacheus. et hic e=
rat pricеps publicanoꝝ ⁊ ip̄e
diues. Et querebat iheſum vi
dere quis eſſet et nō poterat p̄
turba. quia ſtatura puſillus
erat. Et precurrēs aſcēdit ī ar
borem ſycomoꝝ ut videret illū
quia inde erat trāſiturus. Et
cū veniſſet ad locū ſuſpiciens
iheſus vidit illum. Et dixit ad
eum. Zachee feſtinans deſcen
de quia hodie in domo tua o=
portet me manere. Et feſtinās
deſcendit et excepit illum gau=
dens. Et cum viderent omnes
murmurabant dicētes q̄ ad
hoīem pctorē diuertiſſ;. Stās
autē zacheus dixit ad iheſum
Ecce dimidiū bonoꝝ meoꝝ do=
mine do paupibꝫ. etſi quid a=
liquē defraudaui reddo qua=
druplum. Ait ihūs ad illum.
Quia hodie ſalꝰ huic domui
facta eſt. eo q̄ ⁊ ip̄e filius ſit a=
brahe. Venit enim filius ho=
minis querere et ſaluū facere
quod perierat. Offr. Domine
deus in ſimplicitate cordis mei le=
tus obtuli vniuerſa et populū tuū
qui repertus ē vidi cū ingenti gau
dio deus iſrahel cuſtodi hanc vo=
luntatem. Secr. Annue que=
ſumus domine precibus no=
ſtris. vt quicūq; intra templi
huius cuius anniuerſariū de=
dicationis diē celebramꝰ am
bitu cōtinemur plena tibi at=
q; pfecta corpis et anime de=
uotione placeamus. vt dū p̄=
ſentia vota reddimus ad eter
na premia te adiuuante per=
uenire mereamur. Com. Do=
mus mea domus orationis voca=
bitur dicit dn̄s in ea om̄is qui pe=
tit accipit et qui querit inuenit et
pulſanti aperietur. Compl.
Deus qui eccleſiā tuam ſpō=
ſam vocare dignatus es ut q̄
habet gratiam p fidei deuotō
nem haberet etiā ex nomīe pi=
etatem. da vt om̄is hec plebs
nomī tuo deſeruiēs huius vo
cabuli cōſortio digna eſſe me=
reatur. et eccl̄ia tua in tēplo cu
ius hodie anniuerſarius dedi
catōis dies celebratur tibi col
lecta te timeat te diligat te ſeq̄
tur. vt dum iugiter p veſtigia
tua graditur ad celeſtia pmiſ
ta te ducente peruenire merea
tur. Per do.

Incipit Gloria in excelſis

Gloria in excelſis deo.
Et in terra pax homi
nibz bone volūtatis.
Laudamus te. Bene
dicimus te. Adoramus te. Glori
ficamus te. Gratias agimus tibi
ꝑpter magnā gloriā tuā. Dñe deus
rex celeſtis de⁹ pater om̄ipotēs. Do
mine fili unigenite iheſu xp̄e ꝛ ſan
cte ſpūs. *vel* altiſſime *i magnis*
feſtiuitatibz. Dñe deus agn⁹ dei
filius patris. qui tollis pc̄ca mū-
di miſerere nobis. Qui tollis pec-
cata mūdi ſuſcipe deprecationē no-
ſtrā. Qui ſedes ad dexterā patris
miſerere nobis. Quoniā tu ſolus
ſcūs Tu ſolus dñs. Tu ſolus altiſ
ſimus iheſu xp̄e. Cū ſancto ſpiri-
tu in gloria dei patris amē. *Iſtū*
canit̄ de dña diebz ſabbatinis

Gloria i excelſis deo. Et in
terra pax hoibz bone vo
lūtatis. Laudam⁹ te. Be
nedicim⁹ te. Adoramus te Glorifi
cam⁹ te. Gratias agim⁹ tibi ꝑpter
magnā gl'iam tuā Dñe de⁹ rex cele
ſtis de⁹ pater oipotēs. Dñe fili uni
genite ihū xp̄e. Spirit⁹ et alme or
phanoꝝ paclite. Dñe deus agnus
dei filius patris. Primogenitus
marie virginis matris. Qui tollis
peccata mūdi ſuſcipe deprecationē
noſtrā. Ad marie gloriam. Qui ſe
des ad dexterā patris miſerere no
bis. Quoniā tu ſolus ſanct⁹. Ma
riā ſanctificās. Tu ſol⁹ dñs. Ma
riam gubernans. Tu ſolus altiſſi
mus. Mariam coronās iheſu xp̄e
Cū ſancto ſpū in gloria dei patris
amen.

Credo in unū deum
Patrē oipotētē fa
ctorē celi ꝛ terre. Vi
ſibiliū omiū et in-
uiſibiliū. Et i unū dñm iheſū
xp̄m filiū dei unigenitū. Et ex
patre natū ante om̄ia ſecula
Deū de deo lumē de lumie deū
verū de deo vero. Genitū non
fc̄m cōſubſtātialē patri p quē
oīa facta ſūt. Qui ꝑpter nos
hoies ꝛ ꝑpter nr̄am ſalutē de-
ſcendit de celis. Et incarnatus
eſt de ſpū ſcō. Ex maria v̄gine
et homo fact⁹ ē. Crucifix⁹ etiā
p nob ſub pōcio pylato paſ-
ſus et ſepultus ē. Et reſurrexit
tercia die ſecundū ſcripturas.
Et aſcendit in celū. ſedet ad de
xterā patris. Et iterū ventu-
rus eſt cū gloria iudicare vi-
uos et mortuos. Cuius regni
nō erit finis. Et in ſpm̄ ſanctū
dñm et viuificātē. Qui ex p̄re
filioqz procedit. Qui cum pa
tre et filio ſimul adorat̄ et con
glorificatur qui locutus eſt p
ꝑphetas. Et unā ſanctam ka
tholicā et apoſtolicā ecc̄iam.
Confiteor unū baptiſma i re-
miſſionē pc̄coꝝ. Et expecto re-
ſurrectionē mortuoꝝ. Et vitā
venturi ſeculi Amen

Incipit de ſanctiſ. Et primo in
vigilia ſancti andree. Intro.
Ominuſ ſecus
mare galilee vi
dit duos frẽs
petrũ et andre=
am et vocauit
eos venite poſt
me faciã vos fieri piſcatores ho=
minũ. ps Celi enarrãt gloꝛiã dei
et opera manuũ eius ãnũciat fir.
Queſumus omñs Orõ.
deus. ut beatus andreas
apoſtolus tuũ pro nobis im=
ploꝛet auxiliũ. ut a noſtris re=
atibꝫ abſoluti: a cũctis etiam
piculis eruamur. Saturnini
Eatoꝝ martirũ tu= orõ.
oꝛũ dñe ſaturnini ſocio
rũqꝫ eiꝰ nobĩ aſſit orõ. ut quoſ
veneramur obſequio. pio iu=
giter expiamur auxilio. Per.
Epl'a Bñdictõ dñi ſup caput
Gr. In omnẽ terrã. Grad. repe
tatur. All'a Credo Ite miſſa ẽ
nõ dicitur. Sed ſi hec vigilia
dñico die euenerit tũc iſta oĩa
dicuntur All'a. v̓. Per manuſ
autẽ apoſtoloꝛũ. Scdm iohãnẽ
In illo tpe Stabat iohannes
et ex diſcipulis eius duo. et re=
ſpiciẽs iheſum ambulãtẽ di=
xit. Ecce agnus dei. Et audierũt
eũ duo diſcipuli loquentẽ. ꝛ ſe
cuti ſunt iheſũ. Cõuerſus aũt
iheſus: et videns eos ſequẽtes
ſe dicit eis. Quid q̃ritis? Qui
dixerũt ei. Rabbi. qđ eſt inter
ꝓtatũ magiſter. Ubi habitas
Dixit eis iheſuſ. Uenite ꝛ vide=
te. Uenerũt ergo et viderũt ubi
maneret. et apud eũ manſe=
rũt illo die. Hoꝛa aũt erat q̃=
ſi decima. Erat autẽ andreas
frater ſymonis petri vnus ex
duobꝫ qui audierãt a iohan=
ne et ſecuti fuerãt eũ Inuenit
hic fratrẽ ſuũ ſymonẽ. et dicit
ei. Inuenimuſ meſſiã. qđ ẽ in=
terꝓtatũ iheſus. Et adduxerũt
eũ ad iheſum. Intuitus autẽ
eum iheſus dixit. Tu es ſymõ
filius iohãna. tu vocaberis ce
phas. qđ interꝓtatur petrus.
In craſtinũ autẽ voluit exire
galileã. et inuenit philippũ. et
dixit ei. Sequere me. Erat aũt
philippus a bethſaida ciuitate
andree ꝛ petri. Inuenit philip
pus nathanael. ꝛ dicit ei. Quẽ
ſcripſit moyſes ĩ lege ꝛ ꝓpheꝛiſ
Inuenimuſ iheſum filium io
ſeph a nazareth. Et dic̃ ei na=
thanael. A nazareth poteſt a=
liquid boni eſſe. Dicit ei philip
pus. Ueni ꝛ vide. Uidit iheſus
nathanael veniẽtẽ ad ſe. ꝛ di=
cit de eo. Ecce vere iſrahelita: ĩ
quo dolus non eſt. Dicit ei na
thanael. Unde me noſti? Rñ=
dit iheſus et dixit ei. Prius q̃ꝫ
te philippuſ vocaret: cum eſſes
ſub ficu vidi te. Rñdit natha
nael. ꝛ ait. Rabbi. tu es filius

dei tu es rex iſrahel. Rn̄dit ihe
ſus ⁊ dixit ei. Quia dixi tibi. vi
di te ſub ficu credis. maiꝰ hijs
videbis. Et dicit eis. Amē amē
dico vobis. videbitis celū aper
tū. ⁊ angelos dei aſcēdentes ⁊ de
ſcendentes ſup filiū hominis.
Offo. Glr̄ia et honore co. Secr.
Sacrandū tibi dn̄e munus
offerimꝰ quo beati andree ſolē
nia recolētes purificationem
quoqȝ nr̄is mentibȝ implora
mus. Secre. Maieſtatē tuam
dn̄e deus nobis hec hoſtia im
molāda reddat placatā tuoꝝ
digna poſtulatōne ſcōꝝ. Co.
Dicit andreas ſymoni fratri ſuo
inuenimus meſſiā qui dicitur xp̄s
⁊ adduxit eū ad iheſum. Compl.
Perceptis dn̄e ſacramētis ſup
pliciter exoramꝰ. vt interceden
te beato andrea apl̄o tuo que
pro illius venerāda gerimus
paſſione nobis pficiant ad me=
delam. Item alia compleda.
Sacramētis dn̄e muniamur
acceptis ⁊ interceſſione ſancto
rū tuoꝝ ↄtra omnes iniuſtici
as carnis celeſtibȝ armis p=
tegamur. P do. In die ſancto
Introitus. Michi autē. Oro.
Maieſtatē tuā dn̄e ſupplici
ter exoramus vt ſicut ec
cleſie tue beatꝰ andreas apl̄s
extitit predicator ⁊ rector ita a
pud te ſit p nobis ꝑpetuus in=
terceſſor. P. Hec ſola dicitur

ſi feſtum eius ante aduentum
euenerit. Si autē in aduentu
occurrerit tunc fit cōmemora
tio dn̄ice ⁊ beate marie virgi=
nis. Epl̄a. Corde creditr̄ ad iu=
ſticiā. Grad. Cōſtitues eos prīci
pes ſup. Alla. V. Dilexit andreā
dn̄s in odorē ſuauitatis. Prola.
Deꝰ in tua virtu vel Sacro ſcā.
In illo tpe. Am Scdm math.
bulās iheſus iuxta mare gali
lilee: vidit duos fratres ſymo
nem qui vocatur petrus ⁊ an
dreā fratrē eius mittētes retia
in mare. Erāt enī piſcatores:
Et ait illis. Venite poſt me. fa
ciā vos fieri piſcatores hoīm
At illi cōtinuo relictis rethibȝ
et naui ſecuti ſunt eū. Et pce=
dens inde vidit alios duos fra
tres. iacobum zebedei ⁊ iohan=
nem fratrē eius in naui cū ze=
bedeo patre eoꝝ reficiētes retia
ſua. ⁊ vocauit eos. Illi aūt ſta
tim relictis rethibȝ et prē ſecuti
ſunt eū. Credo dicit. Offo. Mi
chi autē nimis Secre. Sacrifi
ciū noſtrū qs̄ dn̄e tibi beati
andree ꝓcatio ſancta cōciliet.
ut cuius honore ſolenniter ex
hibetur meritis efficiatur ac=
ceptū. Prefatio de apoſtolis.
Comune. Venite poſt me faciā
vos fieri piſcatores hominū at il=
li relictis rethibus ſecuti ſunt do=
minum. Compl. Sumpſimus
domine diuina miſteria beati

andree feſtiuitate letātes que
ſicut ſanctis tuis ad gloriam
ita nobis qm̄s ad veniā ꝓdeſ
ſe ꝑficias. P. do. De ſcā bar-
bara. Gaudeamus oīēs in dño
Dirige clemētiā Orō.
tuā nobis oīpotens de
us deuote ſupplicātibꝫ vt qui
beate barbare virginis ꝛ mar
tiris tue commemoratōe gra
tulamur virtute illius ad pro
merēdā delictoꝝ veniā guber=
nemur P. Alia dñicalis. Sā=
cte marie. Sācti andree. Epl'a
Sapiētia vicit maliciā. Grad
Specie tua ꝛ pulchritudīe. Alla
v̄. Felix es martir barbara cādēs
pudoris liliū implora nobis ethe=
ra ſalutis fer auxiliū. Proſa Le
to corde. Itē alia proſa: Exul=
tent filie ſyon. Euange. Simi=
le ē regnū celoꝝ decē vgi. Offer
Filie regū in honore. Secr. Ho
ſtias domine quas tibi offeri
mus ꝓpicius ſuſcipe et interce=
dente beata barbara martire
tua vincula peccatoꝝ noſtrorū
abſolue Com. Principes pſecu
ti ſunt. Compl. Refecti cibo po
tuqꝫ celeſti deus noſter te ſup=
pliciter exoramus vt in cuius
hec ꝯmemoratione percipim⁹
eius muniamur et precibꝫ. P.
Sancti Jodoci ꝯfeſſoris. Os
iuſti meditabitur ſapiētiam ꝛ lin.
Deus qui beatū io= Oratō
docū confeſſorē tuū eter=
nitatis gloria ſublimaſti ꝯce=
de nobis famulis tuis ei⁹ me
moriā celebrātibꝫ cūctoꝝ no=
ſtroꝝ veniā delictoꝝ ꝛ eterne be
atitudinis p̄mia ſempiterna.
Epl'a. Dedit dominus cōfeſſ.
Grad. Os iuſti. All'a. Iſte ſan
ctus digne. Proſa. Dilect⁹ deo
et hominibꝫ. Euangeliū: Ne=
mo accendit lucernā. Offer.
Poſuiſti dñe ſup caput. Secr.
Munera qm̄s dñe oblata ſc̄ti=
fica. noſqꝫ interueniēte beato
iodoco confeſſore tuo a pctō=
rū nr̄oꝝ maculis emūda. Cō.
Beatus ſeruus quē. Cōpl. Que
ſumus domine deus noſter vt
ꝑ hec ſacroſancta miſteria be=
ato iodoco cōfeſſore tuo ſup=
plicante veniā delictoꝝ noſtro
rū tribuas quē in terris decla
rare nō ceſſas. P. De ſancto
Nicolao. Statuit ei dñs. Gl'ia
in excelſis deo dicitur. Oratō.
Deus qui beatū nicolaum
piū pontificem tuū innu
meris decoraſti miraculis tri=
que queſumus vt ei⁹ meritis
et precibꝫ a iehenne ignis incē
dijs liberemur. Alia dñicalis
Sancte marie. ſancte andree.
Epl'a. Ecce ſacerdos magnus
Offer. Inueni dauid ſer. All'a
v̄. Tumba ſancti nicolai ſacrū re
ſudat oleū qđ egros ſanat. Pro=
ſa. Congaudentes ex. Euange
Sint lumbi veſtri precincti.

Offꝛ. Veritas mea. Secr.
Sanctifica q̄s domine mu
nera que in veneratōne ſan=
cti antiſtitis tui nicolai offerū
tur ut per ea vita noſtra inter
aduerſa et pſpera tuta diriga
tur. P. Cōmune. Beatus ſer=
uus. Compl. Sacrificia que
ſumpſimus dn̄e pro ꝯmemo
ratōne ſancti cōfeſſoꝛis tui at
q3 pontificis nicolai ſempiter
na nos ꝓtectione confirment.
P. In octaua ſancti andree
oīa ut in die eius. Gloꝛia i ex
celſis deo. Credo et Ite miſſa. Et
p̄fatio de apl'is. Oꝛatio.
Protegat nos dn̄e q̄s
beati andree apl'i tui repe
tita ſolēnitas ut cuius patro=
cinia ſine intermiſſione recoli
mus ꝑpetuā defenſionē ſentia
mus. Secre. Indulgentiam
nobis p̄beāt hec munera que=
ſumus largioꝛē que venera=
bilis andree ſuffragijs offerū
tur. Cōpl. Adiuuet eccleſiā
tuā dn̄e tibi ſupplicādo vene=
randus andreas apl'us ⁊ pi=
us interceſſoꝛ efficiatur qui no
minis tui ydoneus extitit pre=
dicatoꝛ. P. do. In cōceptiōe
ſancte marie. Introit⁹ Gaude
amus oēs in dn̄o. Oꝛatō
Deus qui beate marie cō
ceptionē angelico vati=
cinio ipſius parentibꝫ p̄dixiſti
preſta huic familie tue ei⁹ mu
niri preſidijs cuius concepti=
onis ſacra ſolennia frequen=
tatione cogrua venerāt. P.
Vel alia Orō.
Deus ineffabilis miſcdie
tue qui prime mulieris piacu
la per virginē mariā expian=
da ſanxiſti. da nobis q̄s di=
gne conceptionis eius ſolen=
nia venerari. que vnigenitū
tuū virgo concepit et virgo pe
perit. Epl'a. Dn̄s poſſedit me.
Grad. Audi filia et vide. all'a.
v. Conceptio glorioſe virginis.
Proſa. Stirpe maria. Euāgel.
Liber generatōnis ihesu. Cre
do dicitur. Offꝛ. Aue maria.
Secretū. Salutarē oīps pa
ter hoſtiā ymmolātes implo
ramus clementiā tuā ut geni
tricis filij tui ſupplicatōne pla
catus p eā nos abſoluas ⁊ ad
viſionē gloꝛie tue perducas.
P eūdē. Prefatio. Et te in ve=
neratione vel in conceptione bea=
te marie. Cō Diffuſa eſt gratia.
Compl. Celeſtis alimonie ve
getati libamine q̄s dn̄e deus
noſter. ut nos glorioſe ſemper
q3 v̄ginis marie continua fo
ueat ꝓtectio. cui⁹ nr̄e cauſa ſa
lutis extitit hodierna cōceptō
Ceſarie virginis. Dilexiſti iuſti
Deus tuaꝝ v̄ginū Orō.
corona. qui beate ceſarie
v̄gis p̄electe ex dono tue ineffa
bilis gratie ꝯtuliſti ut in terris

ꝟtutū clareſceret inſignijs ⁊ ī
celis cū angelis eterne gloꝛie
choꝛuſcaret· tribue vt omnes
votiuū ipſius pro ſuis neceſſi=
tatibꝫ inuocantes auxiliū pe=
titionis ſue ſalutarē ꝯſequan
tur effectū· Ep̄la. Dn̄e deus ex
altas. Grad. Adiuuabit eā deꝰ
vultu· All'a. ꝟ· Egregia ſponſa·
Euāgeliū. Simile eſt regnum
celoꝝ theſauro abſcondito·
Offꝛ. Offerentur regi virgines·
Secre. Dn̄e pater ⁊ miſericoꝛs
deus oblatōnes famuloꝝ tuo
rū afflictoꝝ benignus aſſume
quia non habent fiduciā niſi
in tuā miſcdiam et ſcōꝝ auxi
liū confidentes· tribue qs̄ ut
rerū ſubſtantiā eis ablatam
ꝑ interceſſiōem ſancte ceſarie
virginis velocius reperiant
ut conſolatōne adiuti in tua
laude ꝑſeuerēt· P eūdē· Cō.
Diffuſa· Compl'. Queſumus
dn̄e deus noſter vt quos cōti=
nua celeſtis miſterij participa
tione refoues humane nequi
cie non ſinas ſubiacere· ſꝫ eſto
nobis adiutoꝛ in tribulatōni
bus que inuenerūt nos nimis
et tribue famulis tuis ad me
rita beate ceſarie virginis per=
dita recuperare· P eū. Dama
ſi pape et confeſſoꝛis· Oratō.
Miſericoꝛdiā tuā qs̄ do
mine interueniente bea=
to damaſo confeſſoꝛe tuo cle
mēter impende et nobis pecca
toꝛibꝫ ipſius ꝓpiciare ſuffra=
gijs· P· Secr. Da nobis que
ſumus dn̄e hec tibi vota gra=
tanter perſoluere quibꝫ ſancti
confeſſoꝛis tui damaſi depoſi=
tionē recolimus ⁊ ꝓſta ut ī eiꝰ
ſemꝑ laude tuā laudē et glo=
riā ꝑdicemus. Compl'. Sum
ptū dn̄e celeſtis remedij ſacra
mentū ad ꝑpetuā nobis ꝑue=
nire gratiā beatus damaſus
confeſſoꝛ obtineat. Othilie vir
Deus qui ginis· Oratō
ꝑ ſancti ſpūs gratiā al=
mam virginē othiliā ab ocu=
loꝝ cecitate liberare dignatꝰ
es ip̄a interueniente. abſolue
coꝛdis nr̄i caliginē vt pura ti
bi mente ſeruire valeamꝰ· P
Secr. ⁊ Cōpl'. require· in ꝯmu
ni· Nicaſij martiris· Oratō
Deus illuminatoꝛ omniū
gentiū qui mira opera
tua in virtute ſancti martiris
tui atqꝫ pōtificis nycaſij demō
ſtraſti qs̄ immēſam clemētiā
tuā ut ſic ab illo cecitatis tene
bras effugaſti ita nobis eius
meritis et precibus coꝛpis vi=
te gratiam et eterne claritatis
gloꝛiā largiaris P eū. Secr.
Suſcipe qs̄ dn̄e munera di
gnanter oblata et beati nyca=
ſij martiris tui atqꝫ pontificis
ſuffragātibus meritis ad no=
ſtre ſalutis auxiliū peruenire

concede. Compl. Refecti par ticipatione muneris ſacri que ſumus dñe deus noſter ut in= tercedēte beato nicaſio marti= re tuo atqȝ pōtifice cuius exe= quimur cultū ſentiam⁹ effcm̄ P. Lucie virginis. Introi: Dilexiſti iuſticiā et o. Oratō:

Exaudi nos deus saluta= ris noſter vt ſicut de vir ginis beate lucie feſtiuitate gau demus ita pie deuotōis erudi= amur effectu. Commemoratō ſolita. Epl'a. Cōfitebor tibi. Grad. Dilexiſti iuſticiā. All'a. Diffuſa ē gratia. Proſa. Exul= tēt filie ſyon. Euāgel. Simile ē regnū celoꝝ decē v. Offr. Offe rentur regi vir. Secr. Accepta ſit tibi dñe ſacrata plebis ob= latō p tuoꝝ honore ſcōꝝ quo= rū ſe meritis percepiſſe ꝯgnoſcit de tribulatōne auxiliū. Com: Diffuſa ē gratia in la. Cōpl. Sa ciaſti dñe familiā tuā muneri bus ſacris eius nos ſemp in= teruentione refoue cuius ſolē nia celebramus. Lazari cōfeſ ſoris. Letabitur iuſtus. Oratō

Deus qui p vnigenitū fi= liū tuū beatū lazarū qua triduanū mortuum a monu= mēto ſuſcitaſti erige nos de tu mulis peccatorum vt merea= mur adipiſci conſortiū electo= rū tuoꝝ. P eundē. Epl'a. Be atus vir q̄ in ſapientia. Grad Dñe p̄uenisti eū in bū. All'a. v O lazare feſtina perimus ſuccurre nobis. nequiter ecce p̄mit uos un= diqȝ turbidus hoſtis. Itē aliud all'a. Letabitur iuſtus. Euāgel Maria cū veniſſet vbi erat ihe ſus. Finis. Et viderūt que fe= cit et crediderūt. Require feria vj. ante dñicam de paſſiōe dñi ī medio euāgelij. Offr. Po ſuiſti dñe. Secre. Sancti la= zari dilecti tui ſolēnia celebrā tes tibi dñe hoſtiā laudis ym molamus ſuppliciter deprecan= tes vt a nr̄is mūdemur delictis P. Cōmu. Videns dñs flē= tes ſorores lazari ad monumētum lacrimatus ē corā iudeis et clama bat lazare veni foras ⁊ pdijt liga= tis manibꝫ et pedibus qui fuerat quatriduanus mortuus. Cōpl. Refecti participatōe mune= ris ſacri qm̄s dñe deus noſter ut interceſſione bti lazari dilci tui cūctis efficiamur hoſtibus fortiores. Sancti willibaldi

Annue cōfeſſoris. Orō. qm̄s omps deus qui be= atū willibaldū cōfeſſorē ecc'ie tue doctorē dediſti. p̄ſta qm̄s vt qđ ille diuino afflatu docuit no ſtris iugiter ſtabiliatur ī cor= dibꝫ. et quē patronū te donā= te āplectimur eū apđ tuā miſe ricordiā interceſſorem habea mus. Secr. Beati willibaldi ꝯfeſſoris tui dñe p̄cibꝫ pietati

tue accepta hec efficiatur obla
tō et grē tue nobꝫ dona ↄciliet.
P. Compl'. Populū tuū dn̄e
q̄ms pio fauore ꝓſeq̄re ꝛ inter
cedēte btō willibaldo ↄfeſſo=
re tuo a cūctis aduerſitatibuſ
liberū eſſe ↄcede. In vigilia ſā
cti thome apl'i. Ego aūt quaſi.
Concede q̄s omīps. Oro
deuſ vēturam bti thome
apl'i tui ſolēnitatē ↄgruo ꝑue
nire honore ꝛ venientē digna
celebrare deuotiōe. P. Cōme=
moratō ſolita. Epl'a. Benedi
ctio dn̄i ſup. Gradā. Iuſtus ut
palma. Reiteratur gradā. Si i
diē dn̄icā euenerit dicaī. All'a
Per man9 aūt. Euāgel'. Cōuo=
catis ihūs duodeci. require fe=
ria. v. in pēthecoſtē. Offr̄. Glo
ria ꝛ honore. Secr̄. Accepta ti
bi ſit dn̄e nr̄e deuotōiſ oblatō
et ad apl'icā nos puriores faci
at venire feſtiuitatē. Prefatō
ↄm̄is. Si vero in diē dn̄icū ve
nerit tūc dicitur de ſācta trini=
tate. Cō. Magna ē gloriā. Cōpl'
Preſta nobꝫ q̄ms eterne feli=
citatis largitor. et9 nos vbiqꝫ
pia deuotōe ꝑtegi cuius nata=
litia p hec ſancta que ſumpſi=
mus votiua preuenim9 obſe
quia P. do. In die ſcō. Michi
aūt nimis. Oratō
Da nobꝫ q̄s dn̄e beati tho
me apl'i tui ſolēnitatibꝫ glia=
ri. vt ei9 p̄ocinijs ſubleuemur

et fidē cogrua deuotōne ſecte=
mur. P. Alia dn̄ical'. iij. ſan=
cte marie. Epl'a. Iā non eſtis
ho. Gradā. Nimis hono. All'a
Non vos me ele. Proſa. Clare
ſcōꝝ. Euange. Thomas vn9
ex duodeci. require dn̄ica. Qua
ſi mō geni. in medio euangelij.
Credo et ite miſſa ē dicit. Offr̄.
In oēm terrā ex. Secre. Debi=
tū tibi dn̄e nr̄e reddim9 ſerui=
tutis ſuppliciter exorantes vt
ſuffragijs beati thome apl'i
tui tua in nobis munera tue=
aris cui9 honorāda ↄfeſſione
laudis tibi hoſtias ymmola=
mus. Prepha. de apl'is.
Mitte manū tuā ꝛ cognoſce loca
clauoꝝ all'a. et noli eſſe incredu luſ
ſed fidelis all'a all'a. Compl'. Cō
ſerua q̄ms dn̄e ꝑlm̄ tuū ꝛ quē
ſcōꝝ tuoꝝ ꝑſidijs non deſinis
adiuuare ꝑpetuiſ tribue gau=
dere remedijs. Geneuofe vgi.
Beate geneuofe na= Oro
talicia venerāda dn̄e q̄=
ſum9 eccl'ia tua deuota ſuſcipi=
at ꝛ fiat magne glorificatōis
amore deuotior et tante fidei ꝓ
ficiat exēplo. P. Secr̄. Offe=
rim9 dn̄e p̄ces ꝛ munera i ho=
nore ſcē geneuofe gaudētes ꝑ=
ſta q̄ms vt ↄuenienter hec age
re ꝛ remediū ſempiternū va=
leamus acquirere. Cōpl'. Ad
iuuēt nos q̄ms dn̄e hec miſte=
ria ſancta q̄ ſūpſim9 ꝛ btē ge=

neuoſe v̄ginis interceſſio ve=
nerāda· P· Thōe epi cātuar̄
Statuit ei dominus· Oratō.
Deus ꝑ cuius eccleſia glo=
rioſus pontifex ꝛ martir
thomas gladijs impioꝝ oc=
cubuit· preſta qm̄s ut omnes
qui implorant eius auxiliū ꝑe
ticionis ſue ſalutarē cōſequā
tur effcm̄· Alie natiuitatis· ſcē
marie· Stephani Johānis et
Innocēcium· Epl'a· Juſtū de=
duxit dn̄s· Grad. Juſt⁹ ut pal=
ma florebit· All'a· Iſte ſanctus di
gne· Proſa. Spe mercedis ꝛ coro
ne· Uel alia de natiuitate· Euāg
Ego ſum paſtor bonus· req̄=
re dn̄ica poſt paſca, Credo di=
citur· Offr̄· Deſideriū anime·
Secre Omīs omp̄s deus· vt ꝑ
hanc hoſtiā ſalutarē quā tue
obtulimus maieſtati interue
niente beato thoma archip̄ſu
le ac martire tuo et a nr̄is mū
demur occultis et ab hoſtium
liberemur inſidijs· Prefatio·
de natiuitate· Cō. Ego ſum pa
ſtor bonus all'a· et cognoſco oues
meas et cognoſcūt me mee all'a al·
Compl'. Supplices te roga=
mus oīpotens deus vt hec ſa=
cramenta que ſumpſimus in
tercedēte beato thoma archi=
p̄ſule ac martire tuo nos mū
dent ꝛ muniāt ꝛ ad celeſtia re=
gna perducāt· Per dominum·
Siluestri pape· Introi: Sacer=
dotes tui domine. Orō.
Da queſumus omīpotens
deus vt beati ſilueſtri confeſſo=
ris tui atq; pontificis venerā=
da ſolennitas et deuotōnē no
bis augeat et ſalutē· P· Alie
dn̄icalis· Natiuitatis· Sancte
marie· Stephani· Johannis
Innocentū· Epl'a. Ecce ſacer
dos magnus qui. Grad. Do=
mine p̄uenisti eū in. All'a· Inue
ni dauid ſeruū· Proſa Ad lau=
des ſaluatoris· Uel alia de nati=
uitate· Euāgel'. Uigilate q2 ne
ſcitis· Credo dicitur· Offr̄·
Deſideriū aīe tribuiſti ei· Secr̄·
Sancti tui domine nos vbi=
q; letificent et adiuuent· vt dū
eoꝝ merita recolimus patro=
cinia ſentiamus· P· Prepha
tio natiuitatis domini· Com·
Beatus ſeruus· Compl'. Pre=
ſta queſumus omnipotens de=
us· vt de perceptis muneribus
gratias agentes intercedente
beato confeſſore tuo atq; pon
tifice ſilueſtro beneficia potio=
ra ſumamus· P Pauli pri·
mi heremite· Oratō:
Sancti pauli heremite p̄
mi maieſtati tue queſum⁹ do=
mine commendet oratō atq;
nos ip̄o intercedente ad gau
dia eterna perducat· P· Secr̄
Oblatū ſacrificiū pro lau=
de nominis tui queſumus do
mine ſuſcipe vt quod ꝑ eccl'ia

tua offerimus interueniēte be-
ato paulo heremita tuo fiat
ei remedium ſalutare. Cōpl'.
Sumentes domine munera
noſtre redemptōnis in hono
re ſancti pauli anachorite tui
qui tibi placuit· preſta queſu-
mus vt ipo te obſecrante p no
biſ ab hoſte maligno noſ red
das ſecuros. P· Hilarij ↄfeſ
ſoris. Sacerdotes tui· Orō
Deus qui venerabilē be-
ati hilarij confeſſoris tui atqꝫ
pontificis feſtiuitatem ſolēni-
ter recurrētem populo tuo de-
dicaſti· concede queſumus vt
qđ in eius honore expoſcimuſ
eo ſuffragante conſequi me-
reamur. Per· Epl'a. Ecce ſa-
cerdos magnus· Grad'· Inue
ni dauid ſeruū tuū: Euangeliū.
Uigilate ergo quia neſcitis·
Offꝛ. Inueni dauid ſeruū meū:
Secr̄. Beati hylarij confeſſo
ris tui atqꝫ pontificis queſu-
mus domine annua ſolenni-
tas pietati tue nos reddat ac
ceptos· vt per hec pie oblatio-
nis officia et illum beata retri-
butio comitetur et nobis gra
tie tue dona cōciliet. Commu
Beatus ſeruus. Complenda.
Diuina domine libantes mi
ſteria que in honore ſancti cō
feſſoris tui atqꝫ pōtificis hyla
rij tue obtulimus maieſtati.
preſta queſumus vt per eum
veniam mereamur et celeſtis
doni gratia reficiamur· Feli-
cis in pincis· Introitus· Os
iuſti meditabitur ſa· Oratio.
Concede queſumus om̄i
potens deuſ vt ad melio-
rem vitam ſanctoꝝ tuoꝝ exē-
pla nos prouocēt quatenus
quorum ſolennia agimus eti
am actus imitemur: Comme
moratō dn̄ice et ſancte marie
Epl'a. Teſtificor coram deo·
Uel alia· Iuſtus cor ſuum:
Grad'. Iurauit dominus· All'a
Beatus vir qui ſuffert tempta-
tionem. Euangeliū. Qui vos
audit me au. Offꝛ. Gloria et
honore corona· Secre Hoſtiaſ
tibi dn̄e beati cōfeſſoris tui fe-
licis in pincis dicataſ meritis
benignus aſſume ⁊ ad ppetuū
nob̄ tribue ꝓuenire ſubſidiū
Cōmune. Poſuiſti dn̄e in capite
Cōpl'· Oīns dn̄e ſalutaribꝫ
repleti miſterijs vt cuius ſolē-
nia celebramus eius orationi
bus adiuuemur. P. Marcelli
pape. Statuit dominus teſtamē
Oratō. Preces populi tui q̄-
ſumus domīe clemēter exaudi
vt bti marcelli martiriſ tui atꝫ
pōtificis meritis adiuuemur·
cuiꝰ paſſiōe letamur· Alie do
minice· iij· ſancte marie. Epl'a
Pl'es ſcti ſūt· Grad'· Inueni da
All'a· Iſte ſcūs di· Euange. Hō
qdā pegre· Secr̄· Ueritas mea

Secre. Suſcipe qͣs dn̄e mu=
nera dignāter oblata ꝛ beati
marcelli ſuffragātibꝫ meritis
ad nr̄e ſalutis auxiliū ꝑueni=
re concede. P. Cō. Dn̄e quīqꝫ ta
Compl. Satiaſti dn̄e famili
am tuā muneribꝫ ſacris eius
qͣs ſemꝑ interuētiōe nos re=
foue cuius ſolēnia celebram⁹
Speoſippi meleoſippi martirū
Deus q̄ ſcōꝝ mar= Ora.
tirū tuoꝝ ſpeoſippi me=
leoſippi ꝛ eleoſippi glorioſi pal
ma certamis florere feciſti da
nobis qͣs eoꝝ natalicia cele
brātibꝫ noſtroꝝ veniā delicto
rū et qđ nr̄is meritis nō p̄ſu=
mim⁹ ip̄oꝝ p̄cibꝫ aſſeq̄mur.
Secr. Plebis tue dn̄e mune=
ra intende benign⁹ q̄ maieſtati
tue in ſcōꝝ martirū tuoꝝ ſolē=
nitate ſūt dicēda. Cōpl. Pre
tēde nobis dn̄e miſcđiam tuā
et eſto ꝑplī tui defenſor et cu=
ſtos ut ſcōꝝ tuoꝝ ſolēnia ſecu
ro poſſit freq̄ntare ꝯuentu P.
Anthonij confeſſoris. Os
iuſti meditabitur. Oratō.
Omp̄s ſempiterne de⁹ qui
btm āthoniū famulū tuū in=
ter mūdi turbines illeſū ꝯſer=
uare dignatus es cōcede ꝓpici
us ut qui ei⁹ feſta veneramur
ip̄i⁹ meritis ꝛ p̄cibus adiuue=
mur. Cōmemoratō de btā v̄=
gine et alia q̄ placet. Epl'a. Ri
gabo ortū me. Grad. Iuſtus ut

palma. All'a. Iſte ſcūs digne in.
Proſa. Hic oculis ac ma. Item
alia Proſa. Dilect⁹ deo. Euāg.
Nemo accēdit lu. Offr. Deſi
deriū aīe. Secr. Sacrificiū do
mine qđ ad laudē ꝛ honorem
noīs tui deferimus intercedēti=
bus bti anthonij ꝯfeſſoris me
ritis placatus ſuſcipe ꝛ eius p̄=
cibꝫ nos a vinculis pc̄coꝝ ab
ſolue. Cō. Btūs ſeruus. Cōpl.
Qͣs omp̄s deus ut quos ce
leſti pane ſatiaſti p̄cibꝫ et me
ritis bti āthonij cōfeſſoris tui
ab hoſte maligno defendas.
Priſce v̄gis. Loquebar de teſti=
Da qͣs oī= monijs. Oro
potens deus ut qui beate
priſce martiris tue natalicia
colim⁹ ꝛ ānua ſolēnitate lete
mur et tāte fidei ꝓficiam⁹ exē=
plo. Cōmemoratō dn̄ice ꝛ de
btā v̄gine. Epl'a. Sapientia
vicit. Grad. Specie tua. All'a.
Omis gloria ei⁹. Euāge. Sil'e ē
regnū ce de. Offr. Filie regum
Secre. Hec hoſtia dn̄e qͣs
quā ſcē priſce martiris tue na
talicia recenſentes offerimus
vincula noſtre prauitatis ab
ſoluat et tue miſcđie dona no
bis ꝯciliet. Com. Feci iudiciū ꝛ
iuſticiā. Cōpl. Qͣs dn̄e ſalu
taribꝫ repleti miſterijs ut cui⁹
ſolēnia celebram⁹ etiā oratō
nibꝫ adiuuemur. Scōꝝ mau
ri ꝛ marthe ꝛ audifacis. Oro.

Exaudi queſumus domi
ne pplm̄ tuum cum ſcōꝝ
mauri ⁊ marthe audifacis ⁊ a
baruk tibi patrocinio ſuppli=
cantē ⁊ ut tpalis vite nos tri=
buas pace gaudere et eternū
repire ſubſidiū· Secret· re=
res tuoꝝ dn̄e ⁊ oblatōes fide=
liū reſpice vt et grate tibi ſint
ꝑ tuoꝝ feſtiuitate ſāctoꝝ ⁊ no
bis ꝯferāt tue ꝓpiciatōis auxi
liū· P dn̄· Cōpl· Sanctoꝝ tu
orū dn̄e interceſſione placat⁹
p̄ſta qs̄ vt que tpali celebra
mus actione ppetua ſaluatio=
ne capiamus. Fabiani ⁊ ſeba
ſtiani. Intret in cōſpectu· Orō·
Infirmitatē noſtram re
ſpice omp̄s deus ⁊ qꝛ pō
dus ꝓprie actiōis nos grauat
beati fabiani martiris tui at=
qꝫ pontificis interceſſio glorio
ſa nos ꝓtegat· Alia Oratio.
Deus qui btm̄ ſebaſtianū
martirē tuū v̓tute ꝯſtan
cie ī paſſione roboraſti ex ei⁹
nob̄ imitatōe tribue ꝑ amore
tuo pſpera mundi deſpicere et
nulla ei⁹ aduerſa formidare.
Ambe ſimul ſcē marie inde q̄
placet· Epl'a. Sācti per fidē vi
ce. Grad̄. Glorioſus deus in ſcīs
All'a v̓· Juſti epuleſtur in ethere
cū ſunt dn̄o ſol illiſ vltro nō obſcu
rabitur. Si vero euenerit ad ſe
ptuageſimā tūc dicit̄ tractus
Qui ſeminat ī la· Hoc modo te=
neat̄ de alijs feſtis infra tēpus
lxx· vel· lx· vel· l· occurrētib; ſic
ꝗ loco all'a dicatur tractus.
Euāgeliū. Deſcēdēs ihūs de
Offr̄. Letamini in dn̄o. Secre
Hoſtias tibi dn̄e placatōnis
et laudis fabiani martiris tui
atqꝫ pōtificis meritis dicatas
benignus aſſume ⁊ ad ppetuū
nob̄ tribue ꝓuenire ſubſidiū
Secr. Accepta ſit ī ꝯſpcū tuo
dn̄e nr̄a deuotō ⁊ ei⁹ nob̄ fiat
ſupplicatōe ſalutaris ꝑ cuius
ſolēnitate defertur. Cō. Mul=
titudo languē. Cōpl. Refecti
pticipatōne muneris ſacri q̄s
dn̄e deus noſter· vt cui⁹ exequi
mur cultū ſentiam⁹ effcm̄ Itē
alia Compl'a. Sacro mune=
re ſatiati ſupplices te domine
dep̄camur vt qđ debite ſeruitu
tis celebram⁹ officō intercedē
te btō ſebaſtiano martire tuo
ſaluationis tue ſentiam⁹ au
gmentum· Agnetis virginis
Me expectauerūt. Oratō
Omp̄s ſempiterne deus q̄
infirma mūdi eligis vt fortia
queqꝫ confundas cōcede ppi
cius vt q̄ btē agnetis v̓ginis
⁊ martiris tue ſolēnia colim⁹
ei⁹ apđ te p̄rocinia ſentiam⁹.
Alia btē marie v̓gis· tercia q̄
placet. Epl'a. Cōfitebor tibi do·
Grad̄· Diffuſa eſt gratia. All'a
Omnis gloria ei⁹ in ſa. Proſa.
Exultent filie ſyon in grege.

Tract. Qui ſeminat in lacrimis.
Euange. Simile eſt regnũ ce=
loꝝ dece: Offer. Offerentur regi.
Secr. Hoſtias dñe quas ti=
bi offerimus ſuſcipe, ꝓpicius et
intercedente beata agnete mar
tire tua vincula peccoꝝ noſtrõ
rũ abſolue. P. Cõ. Quinqꝫ pru.
Compl. Refecti cibo potuqꝫ ce
leſti deus noſter te exoramꝰ vt
in cuius hec cõmemoratõe ꝑ=
cepimus eius etiã muniamur
et precibꝫ. P. Vincentij mar
tris. Introit. Letabitur iuſtuſ
Adeſto q̃= Oratio.
ſumus dñe ſupplicatio=
nibus noſtris vt qui ex iniqui
tate nr̃a reos nos eſſe cogno=
ſcimus beati vincẽtij martiris
tui interceſſiõe liberemur. Cõ=
memoratio dñice ꝛ ſancte ma
rie v̍ginis. Epl'a. Beatus vir
Grad. Poſuiſti dñe in ca. All'a
Letabitur iuſtus in dño. Proſa
Martiriſ egregij vicẽt. Tractus
Deſideriũ aĩe in. Euangelum:
Niſi granũ fru. require in vi=
gilia ſcĩ laurẽtij. Offer. Gloria
et honore co. Secre. Sacrificiũ
dñe qd̃ ꝓ beati vincẽtij marti=
ris tui honore deferimus. tibi
q̃s ad laudẽ placeat ꝛ nob̃ ꝑ
illiꝰ ſuffragia ad eternã ſalu=
tẽ obtinendã ꝓficiat P. Com.
Magna ẽ gloria eius in. Oratõ
Q̃ms omp̃s deus vt qui ce
leſtia alimẽta ꝑcepimus
intercedente btõ vincẽtio mar
tire tuo ꝑ hec ꝯtra oĩa aduer=
ſa muniamur. P. Emerẽcia=
ne ꝛ macharij martirũ. Orõ.
Maieſtati nos tue q̃s dñe
martirũ tuoꝝ emerẽcia=
ne ꝛ macharij ſupplicatio bea=
ta ꝯciliet vt qui inceſſanter a=
ctibꝫ nr̃is offendimuſ iuſtoꝝ
ꝑcibꝫ expiemur. Secre. Acce
pta tibi ſit dñe ſacrate plebis
oblatio ꝓ tuoꝝ honore ſcõꝝ
quoꝝ ſe meritis ꝑcepiſſe de tri=
bl'atõe ꝯgnoſcat auxiliũ. Cõpl'
Iugiter nos dñe ſcõꝝ tuoꝝ
vota letificẽt ꝛ ꝓtocinia marti
rũ tuoꝝ ip̃e ſemꝑ feſtiuitates
exhibeãt. P. Thymothei apl'i.
Introitus. Ego autem ſicut o.
Da nob̃ q̃ms dñe. Oratõ
beati thymothei apl'i tui
ſolennitatibꝫ gloriari vt eius
ſemꝑ ꝓtocinijs ſubleuemur
ꝛ fidẽ cogrua deuotione ſecte=
mur. Alie. Dñice. Scẽ marie.
Scẽ agnetis. Epl'a Teſtificor
corã deo. Grad. Iuſtꝰ vt palma
All'a. V̍. Iſte ẽ qui ãte deũ. Trac
Beatus vir qui timet. Euangel'
Deſignauit dñs. Credo nõ di
citur. Offer. Gl'ia ꝛ hono. Secr̃
Debitum tibi dñe nr̃e reddi
mus ſeruitutis ſuppliciter exo
rantes vt ſuffragijſ bti thymo
thei apl'i tui tua in nobis mu
nera tuearis cuiꝰ honorãda
cõfeſſiõe laudis tibi hoſtias

ymmolamus· Prefatō ꝯmūis·
Com· Magna eſt gloria eius·
Compl'. Conſerua dñe po=
pulū tuū et quem ſanctoꝝ tu=
oꝝ ꝑſidijs non deſinis adiu=
uare ꝑpetuiſ tribue gaudere re
medijs· P co. In cōmemora
tione ſancti pauli·
Scio eni cui credidi et certus
ſum quia potenſ eſt depoſitū meum
ſeruare in illū diem. ps· Celi enar
rant gloriā dei et opera manuū ei⁹
annūciat firmamentum· Orō.
Deus qui uniuerſum mū
dū beati pauli apl'i tui ꝑ
dicatione docuiſti da nobis q̄
ſumus vt cuius hodie ꝯuerſi
onem colim⁹ ꝑ eius ad te ex=
empla gradiamur. Proiecti
martiris. Oratio.
Adeſto dñe ppl'o tuo vt be
ati proiecti martiris tui ꝑclara
merita ſuſcipiens ad impetrā=
dā miſcđiam tuā eius patro=
cinijs adiuuemur· P. Amb' ſi
mul oratōnes· Commemora=
tio de btā virgīe· Lectio actuū
IN diebus illis· Sau= apl'oꝝ
lus adhuc ſpirās minaꝝ ⁊ ce=
dis in diſcipulos dñi acceſſit
ad principē ſacerdotū et petijt
ab eo ep'las ī damaſcū ad ſy=
nagogas· ut ſi quoſ inueniſſꝫ
huius vie viros ac mulieres
vinctos perduceret in iheruſa
lem. Et cum iter faceret con=
tigit vt appropinq̄ret dama=
ſco. Et ſubito circumfulſit eū
lux de celo. Et cadens ī terram
audiuit vocem dicentem ſibi.
Saule ſaule quid me perſe=
queris? Qui dixit. Quis es do
mine? Et ille. Ego ſū ihūs na
zarenus quē tu ꝑſequeris· Du
rū ē tibi ꝯtra ſtimulū calcitra
re. Et ille tremēs ac ſtupens di
xit. Domine q̄d me viſ facere?
Et dñs ad eū. Surge et ingre
dere ciuitatē ⁊ dicet' tibi quid te
oporteat facere. Uiri aūt q̄ co=
mitabātur cū illo ſtabāt ſtu=
pefacti audiētes quidē vocem
neminē aūt vidētes· Surrexit
aūt ſaulus de terra· apertis au
tē oculiſ nichil videbat Ad ma
nus aūt illū trahētes introdu
xerūt damaſcū· et erat ibi tri=
bus diebꝫ nō videns· Et non
manducauit neqꝫ bibit· Erat
aūt quidā diſcipulus dama=
ſci nomine ananias · Et dixit
ad illū ī viſu dñs. Anania Et
ille ait. Ecce ego dñe. Et dñs
ad illū. Surge ⁊ vade in vicū
q̄ vocatur rectus· ⁊ q̄re ī domo
iude ſaulū nomīe tharſenſem
Ecce eni orat· Et vidit virum
noīe ananiā introeūtē et im=
ponentem ſibi manus vt viſū
recipiat· Reſpondit aūt anani
as. Domine audiui a multis
de viro hoc q̄nta mala fecerat
ſcīs tuiſ in ierl'm Et nunc hꝫ hic
ptātem a pricipibꝫ ſacerdotū

alligādi oēs qui inuocāt no-
men tuum. Dixit autē ad eum
dominus vade quoniam vas
electionis eſt michi iſte vt por
tet nomen meum coram regi-
bus et gentibꝫ et filijs iſrahel
Ego aūt oſtendā illi quāta o-
porteat eū pati ꝓ noīe meo. Et
abijt ananias et introiuit i do
mū et inponēs ei manū dixit
Saule frater dn̄s iheſus miſit
me ad te q̄ apparuit tibi i via
qua veniebas vt videas ⁊ im-
plearis ſp̄ū ſancto. Et ꝯfeſtim
ceciderunt ab oculis eius tan-
quā ſquame et viſum recepit
Et ſurgens baptiſatus eſt. Et
cū accepiſſet cibum conforta-
tus eſt. Fuit aūt cū diſcipulis
qui habitabant damaſci per
dies aliquot et continuo in ſy
nagogis p̄dicabat illis iheſū
quoniā hic eſt filius dei. Stu
pebant aūt omnes qui eū au-
diebant et dicebāt. Nōne hic
eſt qui expugnabat in iheru-
ſalē eos qui inuocabāt nomē
iſtud. Et huc ad hoc venit vt
vinctos illos duceret ad prin
cipes ſacerdotū. Saulus autē
multomagis ꝯualeſcebat et
cōfundebat iudeos qui habi
tabāt damaſci affirmās q̄m
hic eſt xp̄us. Grad. Qui ope
ratus eſt petro in apoſtolatu opera-
tus eſt et michi inter gentes et co-
gnouerunt gratiā dei que data eſt
michi. ℣. Gratia dei in me vacua
non fuit ſed gratia ei⁹ in me ſem-
per manet. Alla. ℣. Sancte pau
le ap̄le p̄dicator veritatis ⁊ doctor
gentiū intercede ꝓ nobis ad deum
qui te elegit. Proſa. Dixit dn̄s
ex baſan. Tractus. Qui ſemiat
in lacri. Scd̄m matheū. xix.
In illo t̄pe. Dixit petr⁹ ad ihe
ſum. Ecce nos reliquimus oīa
et ſecuti ſumus te. Quid ergo
erit nobis? Iheſus autē dixit
eis. Amē dico vob̄ q꞉ vos q̄ re
liquiſtis oīa et ſecuti eſtis me.
in regeneratione cū ſederit fi-
lius hominis in ſede maieſta-
te ſue ſedebitis et vos ſuper ſe-
des duodecim iudicantes duo
decim tribus iſrahel. Et om̄is
qui reliquerit domum aut fra
tres aut ſorores aut patrē aut
matrem aut vxores aut filios
aut agros ꝓpter nomen meū
centuplū accipiet et vitā eter-
nam poſſidebit. Credo dicitur
Offr. In omnem terrā. Secre.
Apoſtoli tui pauli precibus
domine plebis tue dona ſancti
ficavt que tibi tuo grata ſunt
inſtituto gratiora fiāt patro-
cinio ſupplicantis. P. Secr.
Suſcipe domine propicius
munera oblata que maieſta-
ti tue beati proiecti martiris tui
commendat oratio. Prepha
tio de apoſtolis. Communi.
Amen dico vobis.

Compl' Sanctificati domine
ſalutari miſterio qſūs ut pro
nobis eius nō deſit oratio cu=
ius nos donaſti p̄rīmo gu=
bernari. Compl'. Purificent
nos dn̄e que ſumpſimus ſa=
cramenta et intercedente beato
p̄iecto martire tuo a cūctis vi
cijs efficiant abſolutos
Policarpi martiris. Oratō
Beati policarpi martiris
tui atq3 pontificis nos
qſūs dn̄e tuere p̄ſidijs ut cui⁹
natalicia deuotione colimus
eius interceſſiōe ab om̄ibz ad
uerſitatibz liberemur. Secr.
Preſentia munera qſūs do=
mine ita ſerena pietate intue=
re ut ſancti ſpūs infundāt be
nedictionē ⁊ cordibz eandē in
fundāt per quā ſanctus mar=
tir tuus et pontifex policarpus
om̄ia tormenta ſui corpis de=
uicit. Compl'. Plebs tua do=
mine ſancti policarpi marti=
ris tui atq3 pōtificis glorifica
tione te magnificet et eodē p̄=
ſtāte ſemp̄ te mereamur habe=
re protectorē. Paule v̄gis. Orō
Beate paule virginis na=
talia veneranda qſūs do
mine eccleſia tua deuota ſuſci
piat et fiat magne deuotionis
amore deuotior et tante fidei p
ficiat exemplo. Secretū et cō=
plen · require in cōmuni; Jo=
hannis criſoſtomi· Introit⁹.

Statuit ei dn̄s. Oratio.
Da qſūs omnipotens de⁹
ut qui beati iohānis criſoſto
mi natalicia recolimus et an
nua ſolēnitate letemur ⁊ tan=
te fidei proficiamus exēplo P
Epl'a. Optaui et datus eſt mi
chi ſtimul⁹. Grad· Ecce ſacerdoſ
magnus· All'a. v̄. Iſte ē qui an=
te deū. Euāgeliū. Homo qui=
dā peregre. Offr. Veritas mea
de terra. Secre. Debitū noſtre
dn̄e ſeruitutis reddimus ſup=
pliciter exorantes· ut beati io=
hannis criſoſtomi ſuffragijs
in nobis tua munera tuearis
p̄ cuius honoranda cōfeſſio=
ne laudis tibi hoſtias ymmo
lamus. P· Cō. Beatus ſeruus·
Compl'. Conſerua dn̄e pp'l'm
tuū et quem ſcōꝝ p̄ſidijs non
deſinis adiuuare interceſſione
beati iohannis criſoſtomi p=
petuis tribue gaudere remedi
is. karoli magni imꝑatoris·
Introit⁹ In virtute tua dn̄e le
Deus qui ſupabū= Orō
dāti fecūditate bonita=
tis tue beatū karolū magnū
imꝑatorē ac ꝯfeſſorē tuū depo
ſito carnis velamine btē im=
mortalitatis trabea ſublima
ſti ꝯcede nob̄ ſupplicātibz tuis
vt quē ad laudē noīs tui im=
perij honore exaltaſti in terris
piū ac ꝓpiciū interceſſorem ha
bere mereamur in celis· P do·

Epl'a. Beatus vir q̄ inuent⁹.
Grad. Dñe ꝑueniſti eũ. All'a.
v̄. O ſanctitatis ſpeculũ diuine
emulus tu karole p ſecula hunc re
ge gregẽ xp̄i ut te ſequatur ſedul⁹
ad gaudia phẽnia pater quo iam
ꝑiſti. Proſa. Urbs queqꝫ. Euã.
Nemo accẽdit lucernã. Offr.
Poſuiſti in capite coronã. Secr.
Hoſtias tibi dñe p ſancti ka=
roli magni impatoris et con=
feſſoris tui cõmemoratõne cõ
ferim⁹ exorãtes vt peccatoꝝ in
dulgenciã nobis qꝫ mentis et
corporis ↄferant ſalutẽ. Com.
Magna eſt glia. Compl. San
ctificet noſ queſumus dñe de⁹
ſacri corpis ⁊ ſãguinis tui ve
nerãda pceptõ ut itercedẽte be
ato karolo magno impato=
re ac ↄfeſſore tuo p hec miſte=
ria noſtre ſalutis ⁊ fidei in pre=
ſenti pccõꝝ veniã et in futuro
vitã conſequi mereamur eter
nam. P. In octaua agnetis
virginis. Vultũ tuum depreca.
Deus qui nos Oratio.
ãnua beate agnetis vir
ginis ⁊ martiris tue ſolẽnita=
te letificas da ut quã venera
mur officio. etiã pie cõuerſati
onis ſequamur exẽplo. Alie
dñice ſcẽ marie. Epl'a. Dñe de
us meus. Gr. Specie tua et pul.
All'a. Egregia ſpõſa xp̄i. Tract⁹
Audi filia ⁊ vide et in. Euãgeliũ.
Simile eſt re. re. the. Offerto. Dif

fuſa ē gratia. Secr. Sup has q̄
ſum⁹ dñe hoſtias bñdictõ co=
pioſa deſcendat. que ⁊ ſancti=
ficatõnẽ nobis clemẽter ope=
tur. et de martirũ nos ſolenni
tate letificet. P. Com. Simile ē
regnum celo. Compl. Sumpſi
mus dñe celebritatis ãnue vo
tiua ſacramẽta. ꝑſta qꝫs. ut
et tpalis nobis vite remedia
ꝑbeant ⁊ eterne. P. Aldegũdis
Deus toti= virginis oro
us amator pudicitie no
bis alme virginis aldegũdis
meritis ⁊ ꝑcibꝫ auxiliare. q̄ cũ
ſponſo ſibi dilecto dño nr̄o ie
ſu xp̄o peuni gloriatur ſolẽni
tate. Secr. Laudis hoſtias
tibi ſumme pr̄ offerimus orã
tes. ſancte aldegundis meritis
tue maieſtati gratas nobiſqꝫ
pfuturas eſſe cõcede. P. Cõpl.
Sacro libamine vegetati. qꝫs
dñe deus. ut ſcẽ v̉ginis tue al
degũdis intercesſiõe a ꝑſentiũ
inimicoꝝ incurſu liberemur.
Victoris martiris Oratio.
Fortitudo fidelium deus ⁊
martirum corona. cui⁹
gratia beatus victor ĩ diuerſis
cruciatibꝫ extitit triumphator
cõcede ꝑpici⁹: eius oratõnũ ſuf
fragijs omniũ malignoꝝ tẽpta
tionibꝫ nos eſſe victores. P.
Secretũ. Preſta q̄ſumus om
nipotens deus. ut noſtre hũili=
tatis oblatõ: et pro tuorũ tibi

grata ſit honore ſanctorum ⁊
nos corpe pariter ⁊ mente pu
rificet. Cōpl. Omīps dn̄e ſa=
cramētis que ſumpſimus inter
cedente beato victore martire
tuo ad redēptōis eterne ꝓfici
amus augmentū. P. Igna=
cij martiris. Sacerdotes tui do.
Sanctus tuus Oratō.
martir ignacius qs̄ do
mine nos vbiq; letificet. vt dū
eius merita in preſenti feſtiui=
tate recolimus in augmento
virtutis ipi⁹ et patrocinia ſen
tiamus. P dn̄. Epl'a. Doctris
varijs. Grad. Inueni dauid
ſeruū. All'a. Poſuiſti dn̄e in cap
Proſa. Spe mercedis et corone.
Euāg. Homo quidā p. Offē
Veritas mea de terra. Secre.
Hoſtias dn̄e q̄s nomini tuo
cōſecrādas offerimus ſancti
ignacij martiris tui ꝓſequa=
tur oratio p quā nos expiari
tribuas et defendas. P. Cō.
Semel iuraui. Cōpl. Beati ig
nacij martiris tui dn̄e interceſ
ſione nos adiuua ꝑ cuius ſo=
lennitate percepimus tua ſan=
cta letantes. P. Brigide v̄gi
nis. Intro. Dilexiſti iuſti. Orō
Exaudi nos deus ſalu=
taris noſter vt ſicut bea=
te v̄gis brigide feſtiuitate gau
demus ita pie deuotionis eru=
diamur effectū. Alie. Dominice.
Sācte marie. Epl'a. Qui glo
riabor. Grad. Specie tua ⁊ pul
All'a. Diffuſa eſt gracia. Tract.
Qui ſeminat in lacrimis. Euāge
Sīle ē regnū ce. de. Offē. Filie
regū in ho. Secre. Accepta ſit
tibi dn̄e ſacrate plebis obla=
tio ꝓ tuorū honore ſcōꝝ quo=
rū ſe meritis percepiſſe cogno=
ſcit de tribulatione auxilium.
Cō. Diffuſa eſt gratia. Compl.
Satiaſti dn̄e familiā tuam
muneribꝫ ſacris ei⁹ qs̄ ſem
per interuentione nos refoue
cuius ſolēnia celebramus. P
In purificatōe ſācte marie de
inde benedicentur cerei. Adiu=
toriū noſtrū in noīe dn̄i. Orō.
Exaudi qs̄ dn̄e plebem
tuā et que extrinſec⁹ tri
buis ānua deuotione venera
ri interius exequi gratie tue lu
ce cōcede. Oratō.
Omīps ſempiterne de⁹ qui
hodierna die vnigenitū tuū
in vlnis ſancti ſymeonis in tē
plo ſancto tuo ſuſcipiēdū pre
ſentaſti. tuam ſupplices depca
mur clemētiam. vt hos cereos
quos nos tui famuli in tui no=
minis magnificētiā ſuſcipiē=
tes geſtare cupim⁹ luce phen=
nis glorie accēſos bene ✠ di
cere ⁊ ſancti ✠ ficare atq; lu=
mine ſupne benedictōis accen
dere digneris q̄tenus nos tibi
dn̄o deo nr̄o offerēdo digne et
ſcō igne tue dulciſſīe caritatis

accenſi in templo ſancto glo
rie tue preſentari mereamur.

Orõ.

Domine deus om-
nipotẽs creator celi ꝛ ter-
re rex celi regū et dn̄s dn̄antiū
exaudi nos īdignos famulos
tuos clamantes et dicẽtes ad
te. Precamur ergo te dn̄e ſan
cte pater om̄ps eterne deus q̄
oīa ex nichilo creaſti et iuſſu
tuo ꝑ opa apum hūc liquorē
ad ꝑfectōnē ceri euenire feciſti
et q̄ hodierna die iuſti ſymeo
nis petitionē impleſti te ſuppli-
citer dep̄camur. vt has cande-
las ad vſum hoīm ꝑ inuoca-
tionē ſancti noīs tui et inter-
ceſſionē ſcē marie v̓ginis ꝛ ge
nitricis tue cuius hodie feſta
deuote colimus et ꝑ p̄ces oīm
ſanctorꝝ tuorꝝ bene✠dicere ꝛ
ſācti ficare digneris. ut hec
plebs tua honorifice. illaſ por
tans ī manibꝫ cantando teqꝫ
laudādo tu exaudias illiꝰ vo-
cem de celo ſancto tuo. et de ſede
maieſtatis tue; ꝓpiciuſqꝫ ſis oī
bus clamantibuſ ad te quos
redemiſti p̄cioſo ſanguīe tuo
Qui cum deo patre. ꝛ ſpū ſcō.

Benedictio

Benedic do-
mine ihū xp̄e hāc creatu
rā cere ſupplicātibꝫ nob̄. ꝛ in-
funde ei ꝑ crucis tue v̓tutē be-
ne✠dictōnē celeſtē vt q̄ eā ad
repellendas tenebras huma-
no generi tribuiſti taliter ſi-
gnaculo cru✠cis tue fortitu
dinē et bene✠dictōnē accipi
at ut in quibuſcūqꝫ locis accē
ſa ſiue poſita fuerit diſcedat et
ꝯtremiſcat dyabolꝰ et fugiat
pauidus cū om̄ibꝫ miniſtris
ſuis de habitationibꝫ illis qui
bus famulantes deo habitāt.
Proinde ſupplices te dn̄e q̄ms
ut emittas ſanctū tuū rapha
helē qui euulſit et repulit a ſa
ra et thobia demonē mortife-
rū eos infeſtantē. ut ꝯterat illū
et diſperdat de cunctis habita
culis colētiū deū a baſilicis do
mibꝫ de angulis. de lectulis. de
refectorijs de vniuerſis locis ī
quibꝫ famulātes deo habitāt
et requieſcūt dormiūt vigilāt
aut ambulāt et conſiſtūt nec
valeant amplius inquietare
vel pauores immittere ſup il-
los. quos ſcī criſmatis tui vn-
ctio fecit eſſe munitos.

Bn̄di-
ctio.

Benedico ✠ te cera
in noīe xp̄i ꝛ ſancte trini
tatis. vt ſis extermīatio dyabo
li ꝛ oīm ꝯtubernaliū eiꝰ. Per
om̄ia ſecula ſeculorꝝ. Amen. Dn̄s
vobiſcū. Et cū ſpū tuo. Surſū cor-
da. Habemus ad dn̄m. Gratias
agamꝰ dn̄o deo no

Oratio

Eterne deꝰ fons ꝛ origo
totius luminis qui mūdū illu
minaſti lumine tue claritatis
mittendo nobis vnigenitum
tuū ꝑ uterū intemerate virgi-

nis. Et quē longē ante ꝓmiſi-
ſti ꝓphetaꝝ oraculis ipm̄ mi-
ſiſti lucē populis ſedentibꝫ in
tenebris in regiōe vmbre mor
tis habitantibꝫ ipſa claritas
exorta ē. Te igitur dep̄camur.
ut cādelas tuo nomini p̄pa-
ratas tua benedictione digne
ris bene ✠ dicere qui nos trā
ſtuliſti a poteſtate tenebrarū
in lucem. et regnū filij tui exor
tū ē et lumē rectis corde ⁊ gau
diū ſalutiſ eterne. Et qui iuſtū
ſymeonē fideli impleſti expecta
tione. ut nō prius mortē vide-
ret anteq̄ꝫ eundē xp̄m videret
carne indutū totius mūdi lu-
men. ſalutari nos lumine tue
claritatis repleas et om̄es in-
fidelitatis tenebras a nob̄ re-
pellas. ⁊ ſicut ſeruū tuū hodie
dimiſiſti in pace. ita in pace ec
cleſie tue nos gubernare di-
gneris ut portū eterne quietis
valeamus intrare q̄tenꝰ radi
is vere lucis ꝑfuſi ibi ī die ex-
aminis leti cū ymnidicis an-
gelorꝝ choris valeamus vide-
re faciē indefeſſi ſolis. Quia ꝑ
ſereniſſimā ac placidiſſimam
ſtellam genitricē tuā cuius ſa
cratiſſimū nomē ꝑ inenarra-
bile atqꝫ ineffabile meritū ſtel
la maris interp̄tatur huma-
nū genꝰ illuminare dignatus
es ꝑ hoc maxio gaudio hodi
erna die orātes. Et ideo in ma

nibus noſtris candelas feren-
tes venerabiliter et inceſſabi-
liter clamātes petimus. ut pro
dulciſſimo amore ⁊ clemētiſſi-
ma interceſſione tue digne ge
nitricis ſempqꝫ virginis ma-
rie nos indignos famulos tu
os p̄cioſiſſimo ſanguine tuo
redemptos eterno ac vero lu-
mine facias clem̄ter perfrui.
Qui cū deo patre et ſancto ſpi
ritu viuis et regnas deus per
om̄ia. Deinde aſpergātur a-
qua benedicta ⁊ thurificentur
et diſtribuātur cantādo hanc
anthipho. Lumē ad reuelatōnē
gentiū et gloriā plebis tue iſrahel
ps. Nūc dimittis. Et ſic ꝑ to-
tū pſalmū omnes verſus ca-
nuntur Et poſt quemlibꝫ ver-
ſum anthi. reiteratur. Orō

Domine iheſu xp̄e qui ho-
dierna die in noſtre car
nis ſubſtātia ī tēplū a paren-
tibus es p̄ſentatus. quē ſyme
on venerabilis ſenex lumine
ſpūs ſancti irradiatus agno
uit ſuſcepit et benedixit conce-
de ꝓpicius ut eiuſdē ſpūs ſan-
cti illuminati gratia atqꝫ edo-
cti te veraciter agnoſcamꝰ ⁊ fi
deliter diligamus. Qui cū deo
Lumina q̄ms dn̄e ꝑplm̄ Orō.
tuū ⁊ ſplēdore gratie tue cor e-
ius ſemꝑ accēde vt ſaluatorē
ſuū inceſſanter agnoſcat ⁊ ve
raciter appꝑhēdat dn̄m nr̄m:

Interim ordinatur preſſio et ſequẽtes anthiphone incipiã tur ad preſſionem. Aue gratia plena. Adorna thalamũ tuũ ſyon Reſponſum accepit ſymeõ. Intrã do etiam anthiph. Cũ inducerent puerũ ihesum pa. v. Diffuſa ẽ gratia in labijs tuis ꝓpterea benedixit te deus. Oratio.

Perfice in nobiſ dñe gratiã tuã qui ſymeõis petitionẽ impleſti. vt ſicut ille mortẽ nõ vidit priuſq̃ꝫ xp̃m dñm videre mereretur ita noſ vitã obtineamus eternã P eũ. In introitu chori. Hodie beata virgo.

Introitus:

Suſcepimus deus miſericordiã tuã in medio tẽpli tui ſcd̃m nomẽ tuũ deus ita et laus tua ĩ fines terre iuſticia plena eſt dextera tua. ps. Magnus dñs et laudabilis nimis in ciuitate dei noſtri in mõte ſcõ ei⁹. Oro

Omnipotens ſempiterne de⁹. maieſtatẽ tuam ſupplices exoram⁹ vt ſicut vnigenitus filius tuus hodierna die cũ nr̃e carnis ſubſtãtia ĩ tẽplo ẽ p̃ſentat⁹ ita nos facias purificatis tibi mẽtibꝫ p̃ſentari. P eũd. Lectio malachie ꝓphete. iij.

Hec dicit dñs deus. Ecce ego mitto angelũ meũ q̃ p̃parabit viã ãte faciẽ tuã. et ſtatĩ veniet ad tẽplũ ſcm̃ tuũ dñator quẽ voſ querĩtis. et ãgelus teſtamenti quẽ vos vultis. Ecce veniet dicit dñs exercituũ. Et q̃s poterit cogitare diẽ aduẽtus ei⁹: Aut q̃s ſtabit ad vidẽdũ eũ: Ipſe enĩ quaſi ignis cõflans et q̃ſi herba fullonũ. Et ſedebit conflãs et emũdanſ argẽtũ. ⁊ purgabit filios leui. Et conflabit eos quaſi aurũ ⁊ quaſi argentũ. et erũt duo offerẽtes ſacrificia in iuſticia. ⁊ placebit deo ſacrificiũ iuda ⁊ ieruſalẽ ſicut dies ſeculi. et ſicut ãni ãtiqui. Dicit dñs omp̃s. Grad. Suſcepimus deus miſcd̃iam tuã in medio tẽpli tui. ſcd̃m nomẽ tuũ deus ita et laus tua ĩ fines terre. v. Sicut audiuim⁹ ita ⁊ vidimus ĩ ciuitate dei noſtri in monte ſcõ eius.

Alľa. v. Poſt partũ virgo inuiolata pmãſiſti dei genitrix intercede ꝑ nobis. Proſa. Cõcẽtu parili. Vel. Letabũduſ. Si ẽ ĩ. lxx. vel in. lx. tũc dicit. Tract. Gaude maria virgo cũctas hereſes ſola interemiſti. v. Que gabrielis archangeli dictiſ credidiſti. v. Dum virgo deũ et hoĩem genuiſti ⁊ poſt partũ virgo inuiolata pmanſiſti. v. Dei genitrix intercede ꝑ nobiſ.

Secundum lucã. ij.

Poſtq̃ꝫ impleti ſunt dies purgatõis marie ſcd̃m legem moyſi tulerũt illũ in iheruſalẽ: vt ſiſterẽt eũ dño. Sicut ſcp̃tũ eſt ĩ lege dñi qꝛ om̃e maſclinũ

adaperiens vuluã ſanctũ do=
minõ vocabitur. Et vt darẽt
hoſtiã ſcđm qđ dictũ eſt in le=
ge dñi. Par turturũ aut du=
os pullos colũbarũ. Et ecce
homo erat in iheruſalem cui
nomẽ ſymeõ. et homo iſte iu=
ſtus et timoratus expectãs re=
dẽptõnẽ iſrahel. Et ſpũs ſan=
ctus erat in eo. Et reſpõſũ ac=
ceperat a ſpũ ſcõ nõ viſurũ ſe
mortẽ niſi p⁹ videret xp̃m dñi.
Et venit in ſpũ in tẽplũ. Et cũ
inducerent puerũ ihm̃ parẽ=
tes eius vt facerẽt ſcđm ↄſue=
tudinẽ legis ꝓ eo. Et ipſe acce=
pit eũ in vlnas ſuas et benedi
xit deũ ⁊ dixit. Nũc dimittis ſer
uũ tuũ dñe. ſcđm verbũ tuũ in
pace. Quia viderũt oculi mei
ſalutare tuũ. Qđ paraſti ãte
faciẽ oĩm pploꝝ. Lumẽ ad re=
uelationẽ gẽtiũ et gloriã pleb̃
tue iſrahel. Offiꝫ. Diffuſa ẽ
gratia in labijs. Secre. Exau=
di dñe p̃ces nr̃as et vt digna
ſint munera q̃ oc̃lis tue maie=
ſtatis offerim⁹ ſubſidiũ nob̃
tue pietatis impende. Prepha
Quia ꝑ incarnati verbi. Cõmu. #
Reſpõſum accepit ſymeõ a ſpũ
ſcõ nõ viſurũ ſe mortẽ niſi videret
xp̃m dñi. Cõpl. Qm̃s dñe de⁹
noſter vt ſacroſcã miſteria q̃
ꝓ reparatõis noſtre munimẽ
to ↄtuliſti. intercedẽte btã ma
ria ſemp v̉gie ⁊ p̃ſens nob̃ re

Communicantes ut in epiphanie dni

mediũ eſſe facias ⁊ futurum.
Blaſij martiris. Letabitur iu.
Deces ppl̃i tui do= Orõ.
mine qm̃s clemter exau
di. vt q̃ bti blaſij martiris tui
atqꝫ põtificis ſolẽnia colimus
eius apud te meritis adiuue=
mur. P. Epl̃a. Doctris vari=
is. Građ. Poſuiſti dñe. All̃a.
Letabitur iuſt⁹ Proſa. Spe mer
cedis. Tract⁹. Beatus vir qui ĩ
Euange. Si q̃s venit poſt me
Offiꝫ. Gloria et ho. Secr.   u=
ſcipe qm̃s dñe munera dignã
ter oblata ⁊ bti blaſij ſuffra=
gãtibꝫ meritis ad noſtre ſalu
tis auxiliũ ꝑuenire ↄcede. Cõ.
Qui vult ueni. Cõpl. Satiaſti
dñe familiã tuã muneribꝫ ſa
cris eius qm̃s ſemꝑ interceſſi
one nos refoue cui⁹ ſolennia
celebramus. Agathe v̉ginis.
Gaudeamus omẽs. Orõ.
Deus q̃ inter cetera poten
tie tue miracula etiam in ſexu
fragili victoriã martirij cõtu=
liſti. ↄcede ꝓpicius vt cui⁹ nata
licia colim⁹ per eius ad te exẽ=
pla gradiamur. Epl̃a. Sapi=
entia vincit ma. Građ. Adiu=
uabit eã de⁹. All̃a. Egregia ſpon
ſa. Proſa Exultẽt filie ſyõ. Tra
ctus. Qui ſemiat ĩ la. Euãge
Sil̃e ẽ regnũ ce. de vir. Offiꝫ.
Offerẽtur regi vir. Secre. Su=
ſcipe dñe munera q̃ in beate a=
gathe martiris tue ſolẽnitate

deferimus tuis nos ꝯfidimus
prōcinio liberari. P do. Com.
Qui me dignatus ē ab omī pla
ga curare et mām̄illas meas meo
pectori reſtituere ipm̄ inuoco deū vi
uū. Cōpl. Auxilietur nobis do
mine ſumpta miſteria ⁊ inter
cedēte beata agatha martire
tua ſempiterna ꝓtectiōe ꝯfir=
ment. P do. Dorothee virgis
vt ſupra de ſcā agatha ꝑter o=
ratōnē
Omnipotens mitiſſime
deus. in cuius noīe glori
oſa martir ⁊ virgo dorothea
multoꝝ tormētoꝝ genera ſupe
rauit. te ſuppliciter exoramus
vt eiꝰ interuentu cūcta piacu
la deuincamꝰ ipāmqꝫ piā ac
celerē adiutricē in nr̄is neceſſi=
tatibus ſentiamus. Alla. V.
Tu virtutū tūba ſine felle colum=
ba glorioſa dorothea noſ tuere ne
rūphea demōis ſuccidat nec thar=
tharo collidat. Proſa. Pſallat
conſors. Vel. Exultent filie ſyon.
Secr. Suſcipe dn̄e munera
que in btē martiris tue doro=
thee ſolēnitate deferimus cuiꝰ
nos ꝯfidimꝰ prōcinio libera=
ri. Cō. Dilexiſti iu. Cōpl. Au=
xilientur nobis dn̄e ſumpta mi=
ſteria ⁊ intercedēte beata doro=
thea martire tua ſempiterna
ꝓtectiōe ꝯfirment. Vedaſti et
amādi. Sacerdotes tui. Oratio
Tuoꝝ nos qs̄ dn̄e ꝑci=
bus tuere ſcōꝝ vt feſta
pontificū tuoꝝ vedaſti ⁊ amā
di ſine ceſſatiōe venerātes ⁊ fi
deli muniamur auxilio et ma=
gnifico proficiamꝰ exēplo. P
Epla. Plures facti ſūt. Grad
Sacerdotes eiꝰ indu. Alla. Gau
dete iuſti in dn̄o. Euange. Sint
lūbi ve. Offr. Exultabūt ſancti
Secr. Munera plebis tue q̄=
ſumus dn̄e ſcōꝝ tuoꝝ tibi fiāt
grata ſuffragijs et quoꝝ ꝯme
moratōe tuo nomini offerun
tur ipoꝝ digna efficiant̄ ⁊ me=
ritis. Cō. Iuſtoꝝ aīe. Compl.
[V]italicijs qs̄ ſcōꝝ tuoꝝ ⁊
ſacramētis tuis dn̄e vegetati
q̄s vt bonis q̄bꝫ nūc p grām
tuā fouemur perfruamur eter
nis. Helene regine. Dilexiſti iu
Oreſta qs̄ omi=   Orō.
potēs deus. vt interceſſiōe
beate helene xp̄ianiſſime regi
ne. cuiꝰ ſtudio ſcē crucis lignū
detegere dignatus es. cuiꝰ vo=
tiuo gratulamur officio a cū=
ctoꝝ malorū nr̄orū nexibꝫ eiꝰ
interceſſione exuamur. Epla
Mulierē fortē. Grad. Adiuua
bit eā deus vultu. Alla. Diffuſa ē
gratia. Proſa. Eya martir ma=
ter nos. Vel. Hec ſancta cuius.
Euāge. Simile ē regnū celo the.
Offr. Diffuſa ē gratia. Secr.
Grata tibi ſint qs̄ dn̄e mu
nera quibꝫ beate helene regīe
magnificā honoramꝰ ſolēni=
tatē vt aīaꝝ corporūqꝫ implo

remus ſoſpitatē· Commune:
Dilexiſti iuſticiā et odi· Compl̄·
Sancta libātes munera q̄=
ſumus om̄ps deus vt nob̄ ea=
dem ſint ſalutaria et ſacroſcē
helene regine interceſſione ꝓ=
tegāt nos ab om̄i aduerſitate
De ſācta appolia· Orō·
Eterne ac mitiſſime de=
us qui ad tolerāda ꝓ tui noīs
gloria carnis tormēta ſpū for=
titudinis electos tuos robora=
re nō deſiſtis· cōcede ꝓpici⁹ ut q̄
btē appolonie v̄gis ac marti=
ris tue quā excuſſis ꝓ tui no=
minis ꝯfeſſione dentibꝫ acer=
biſſima morte ab hoſte mali
gno triūphare feciſti martiriū
recolimus meritis ipſius ac p̄=
cibꝫ a dolore dētiū ⁊ ab om̄i pe
riculo corpis et aīe ꝓtegi ac eri
pi mereamur. Secre· oſti
as tibi dn̄e btē appolonie mar
tiris tue dicatas meritis beni=
gnus aſſume et ad ꝑpetuū no
bis tribue pueīre ſubſidiū· P
Cōpl· Adiuuēt nos q̄s dn̄e
hec miſteria ſancta q̄ ſumpſi=
mus ⁊ beate appoloīe interceſ=
ſio venerāda· P dn̄· Scolaſti
ce v̄gis. Vultū tuū dep̄ca. Orō
Familiam tuam queſu=
mus dn̄e meritis btē ſco
laſtice v̄ginis tue ꝓpicius re=
ſpice· ut ſicut ipſius p̄cibꝫ ad
obtinēdū qđ ꝯcupiuit ymbrē
celitus deſcendere feciſti ita ei⁹
ſupplicatōnibꝫ ariditatē cor=
dis noſtri ſuperne gratie rore
digneris ꝓfundere· P· Epl̄a·
Dn̄e deus meus. Građ. Diffu
ſa ē gratia ī la· Allā. Specie tua·
Tract⁹. Audi filia et vi. Euāg
Simile eſt regnū ce· the· Offi
Offerentur regi virgines poſt eā.
Secre· Suſcipe q̄s dn̄e ob
honorem ſancte virginis tue
ſcolaſtice mun⁹ oblatum· ut
quod noſtris meritis aſſequi
nō valemus eiuſdem ſuffra=
gantibꝫ meritis largire ꝓpici⁹
Cō. Simile eſt regnū ce. Cōplē.
Quos celeſti dn̄e refectōe ſa
tiaſti q̄s beate ſcolaſtice p̄ci
bus a cūctis erue ꝓpicius ad=
uerſis. Sotheris marti· Orō
Preſta q̄s om̄ps de⁹ ut
ſancte ſotheris cui⁹ hu=
manitatis celebram⁹ exordia
martirij beneficia ſentiamus
P dn̄ Secre. Preces noſtras
q̄s dn̄e ꝓpiciatus admitte·
et dicatū ſacrificiū tibi btē ſo=
theris martiris ꝯmēdet· Cōpl̄
Sancte ſotheris martiris cō
fidentes precibꝫ q̄s domine·
vt per ea que ſumpſimus eter
na remedia capiamus. Eula
lie virginis. Oratio.
Deus qui nos beate eu=
lalie virginis et martiris tue
annua ſolēnitate letificas cō=
cede propicius vt eius adiuue
mur meritis cuius caſtitatis

irradiamur exemplis. Secr.
Fiant dñe grata tuo cōſpe-
ctui munera ſupplicantis eccle
ſie et intercedente beata eula-
lia virgīe ac martire tua no-
ſtre ſaluti pficua. Compl.
Sancte virginis ⁊ martiris
tue eulalie p̄cibꝫ ꝯfidētes q̄ſu
mus dñe ut p ea que ſumpſi-
mus eterna remedia capia-
mus. Valentini martiris. In
virtute tua domine. Oro.
Preſta qs̄ omps deus
ut qui bti valentini martiris
tui natalicia colimꝰ a cūctis
malis imminētibꝫ eius inter-
ceſſiōe liberemur. Epla. Bea-
tus vir q̄ inuē. Grad. Beatus
vir qui timet. Alla. Letabitur iu
ſtus in do. Tract. Deſideriū ani.
Euange. Si quis vult pꝰ me
venire abneget ſemetipm et.
Secr. Oblatis qs̄ dñe pla
care muneribus et intercedē
te beato valentino martire tuo
a cūctis nos defende periculis
Cō. Magna eſt gloria eius in ſa
Cōpl. Sit nobis domine re-
paratio mentis ⁊ corporis ce-
leſte miſteriū. ut cuius exequi-
mur cultū ſentiamus effectū.
P dñm nrm. Iuliane virginis
Loquebar de teſtimonijs. Oratō
Omps ſempi. deus qui in-
firma mundi eligis ut
fortia queqꝫ cōfundas. da no
bis in feſtiuitate ſcē martiris
tue iuliane cōgrua deuotōne
gaudere. ut potentiam tuam
in eius paſſione laudemus. et
prouiſum nobis percipiamus
auxiliū. Epla. Qui gloriat̄
in dño. Grad. Specie tua et pul
Alla. Adducētur regi virgines.
Euāge. Simile eſt regnū ce. de
vir. Offr. Offerentur regi vir.
Secr. In ſcē martiriſ tue iu
liane paſſione p̄cioſa te dñe
mirabilē p̄dicātes munera vo
tiua deferimus. p̄ſta qs̄ ut ſi
cut eiꝰ tibi grata ſunt merita
ſic noſtre ſeruitutis accepta
reddantur officia. Cōmune.
Simile ē regnū ce. Cōpl. Cibā
tes dñe menſe tue btā miſte-
ria qs̄ ut ſancte iuliāe mar
tiris tue interuentōibꝫ ⁊ tpalē
nobis miſcdiam ꝯferāt ⁊ eter
nā. In cathedra ſci petri. Sta
tuit ei dñs teſtamentum. Oro.
Deus q̄ beato petro aplo
tuo collatis clauibus re
gni celeſtis aīas ligandi atqꝫ
ſoluēdi pōtificiū tradidiſti cō-
cede qs̄. ut interceſſiōis eius
auxilio a pccōꝝ nrōꝝ nexibus
liberemur. P. Petri apli. j.
Petrus aplus iheſu chri-
ſti electis aduenis diſpſi
onis. ponti galatie. capadocie.
aſye et bytinie ſcdm p̄ſciētiā
dei pris in ſanctificatōnē ſpiri-
tus in obedientiā et aſpſionē
ſanguinis xpi. gr̄a vob̄ ⁊ pax

multiplicetur Benedictus de⁹
et pater dn̄i noſtri iheſu xp̄i· q̄
ſcd̄m magnā miſcd̄iam ſuā
regenerauit in ſpem viuā per
reſurrectōnē iheſu xp̄i ex mor
tuis in hereditatē incorrupti=
bilē ⁊ incōtaminatā ⁊ immar
ceſſibilē cōſeruatā in celis in
vobis qui in virtute dei cuſto=
dimini per fidem in ſalutē pa=
ratam reuelari in nouiſſimo
tempore· ī quo exultabitis mo
dicū nunc ſi oportet contriſta
ri in variis tribulatōnibus vt
probatio fidei noſtre multo p̄
cioſior ſit auro quod per ignē
pbatur· inueniatur in laudem
et gloriā et honorem et reuela
tionē domini noſtri iheſu xp̄i
quia ipi gloria ⁊ imperium in
ſecula ſeculoꝝ amen· Grad·
Exaltent eum in eccleſia plebis
et ī cathedra ſenioꝝ laudent eum
℣ · Cantate domino canticum no
nū laus eius in eccl̄ia ſanctorum·
Tractus. Tu es petrus et ſuper
hanc petram edificabo eccleſiā me
am. ℣ . Et porte inferi non preuale
bunt aduerſus eam · et tibi dabo
claues regni celorū· ℣ . Et quodcū
q ligaueris ſuper terram erit liga
tum ⁊ ī celis· Et quodcūq ſolueris
ſuper terrā erit ſolutum et in celis.
Euange. Venit iheſus in par
tes ceſaree· require in paſſio-
ne eius· Credo dicitur. Offr̄
Veritas mea et mi· Secretum.

Eccleſie tue queſumus do=
mine preces et hoſtias beati pe
tri apl̄i tui commendet oratō ut
qd̄ pro illius gloria celebra=
mus nobis pficiat ad veniā:
Prepha· de apl̄is· Cō. Tu
es petrus et ſuper hanc petram edi=
ficabo eccleſiā meā· Copl̄. Leti
ficet nos domine munus ob=
latū· vt ſicut ī apl̄o tuo petro
te mirabilem p̄dicamus· ſic p
illū tue ſumamus indulgētie
largitatē. In vigilia mathie.
Ego autem ſicut ouis· Oratio.
Concede nos qs̄ omps
deus vēturā apl̄i tui ma
thie congruo p̄uenire ſolēnita=
tē honore ⁊ veniētē digna cele
brare deuotione· Epl̄a· Bea=
tus vir qui inuē· Grad· Iuſt⁹
ut palma. Grad· reiteratur Si
cadit in diē dn̄icū· Tractus.
dicit· Deſideriū anime. Scd̄m
In illo tpe. Miſit· mathm̄· x·
iheſus duodeci apl̄os ſuos p̄=
cipiēs eis ⁊ dicēs In viā gētiū
ne abieritis ⁊ in ciuitates ſa=
maritanoꝝ ne intraueritis· ſꝫ
potius ite ad oues que perie=
runt domus iſrahel. Euntes
autem predicate dicētes quia
appropinquabit regnum ce=
lorum· Infirmos curate mor
tuos ſuſcitate leproſos mun=
date demōes eiicite· Gratis ac
cepiſtis gratis date· nolite poſ
ſidere aurū neq argētū neq

pecuniā in zonis veſtris neqꝫ
perā in via nec duas tunicas
nec calciamenta neqꝫ virgam
Dignus eſt enim operarius
cibo ſuo. In quācunqꝫ aūt ci
uitatē aut caſtellum intraueri
tis·interrogate quis in ea di=
gnus ſit·et ibi manete donec
exeatis. Intrantes aūt domū
ſalutate eā dicentes·Pax hu=
ic domui. Et ſiquidē fuerit do
mus illa digna veniet pax ve
ſtra ſup eam. Si aūt nō fuerit
digna pax veſtra ad vos re=
uertetur. Et quicūqꝫ nō recepe
rit vos: neqꝫ audierit ſermo=
nes veſtros·exeuntes foras de
domo vel de ciuitate· excutite
puluerē de pedibꝫ veſtris. A=
men dico vobis tolerabilius
erit terre ſodomoꝝ ⁊ gomorre
orū in die iudicij quam illi ci=
uitati. Offꝛ· Gloria et honore
coronaſti eū: Secretū. Acce=
pta tibi ſit q̄s domīe noſtre
deuotionis oblatio·et ad apo=
ſtolicā puriores nos faciat ve
nire feſtiuitatē. Com· Magna
eſt gloria. Compl· Preſta no=
bis eterne largitor eius vbiqꝫ
pia oratōne ꝓtegi cuius nata
licia ꝑ hec ſancta que ſumpſi
mus votiuo preuenimus ob=
ſequio. Si hec vigilia poſt diē
cinerū euenerit Cōmemoratō
ſola oratōe ī miſſa fiat In die
ſancto. Introitus. Michi au·

Deus qui beatū Oratio.
mathiam apoſtoloꝝ tu=
orū collegio ſociaſti·tribue q̄=
ſumus vt eius interuentione
tue circa nos pietatis ſemper
viſcera ſentiamus· Per dūm
Lectio actuū apoſtoloꝝ·j·
In diebus illis. Exurgens pe=
trus in medio fratrū dixit. E=
rat aūt turba hominū ſimul·
fere centū viginti· Viri fratres
oportet impleri ſcripturā quā
predixit ſpūs ſanctus per os
dauid de iuda qui fuit dux eo
rū·qui comprehenderunt ihe=
ſum. Qui cōnumeratus erat
in nobis et ſortitꝰ ē ſortē mi=
niſterij huius. Et hic quidē poſ
ſedit agrū de mercede iniquita
tis·et ſuſpenſus crepuit medi
us·et diffuſa ſunt oīa viſce
ra eius. Et notū factū eſt omī=
bus habitantibꝫ iheruſalem
ita vt appellaretur ager ille li=
gua eorum acheldemach hoc
eſt ager ſanguis. Scriptum ē
enī in libro pſalmoꝝ. Fiat ha
bitatio eoꝝ deſerta et nō ſit q̄
inhabitet in ea·et epiſcopatū
eius accipiet alter. Oportet er
go ex hijs viris qui nobiſcū
ſunt congregati in omni tem
pore quo intrauit et exiuit in=
ter nos dominus iheſus inci
piens a baptiſmate iohānis
vſqꝫ ī diē q̄ aſſumptꝰ ē a nobꝫ
teſtē reſurrectōis eiꝰ nobiſcū

fieri·vnum ex iſtis·Et ſtatue=
rũt duos viros in medio ·io=
ſeph q̃ vocabatur barſabas
qui cognominatuſ eſt iuſtus
⁊ mathiã·⁊ orantes dixerunt:
Tu dñe qui noſti corda om̃iũ
oſtẽde quẽ elegeris ex hijs du
obus vnũ accipere locũ miſte=
rij huius et apl'atus . De quo
p̃uaricatus ẽ iudas vt abiret
in locũ ſuũ.Et dederunt ſortes
eis et cecidit ſors ſup mathiã
et ãnumeratus ẽ cũ vndeci a=
poſtolis·Grad·Nimis hono=
rati·Tract. Qui ſeminat in la·
Euãge·Cõfitebor tibi pater·re=
q̃re i dñica ãte·lxx·Vel euãge
liũ·Miſit ihũs duodeci apl'os
q̃d habet̃ i vigil' mathie·Credo
dicit̃·Offẽ·Michi aũt.Secre
Deus qui pditoris apoſtate
ruinã ne apl'oꝝ tuoꝝ numerꝰ
ſacratuſ pfectõne careret beati
mathie electõne ſuppleſti·p̃ſen
tia munera ſanctifica.⁊ per ea
nos gratie tue v̓tute ꝯfirma·
P·Prefatio de aplis.Cõ· Di
co aũt vobis·Compl'. Perceꝑta
q̃ms omp̃s deꝰ vt p hec q̃ ſu=
pſimus interueniẽte btõ ma=
thia apl'o tuo ⁊ veniã ꝯſequa
mur et pacẽ·P·In trãſlatõe
ſci wenceſlai· Ju virtute tua:
Concede q̃ms oĩ= Orõ.
potẽs deꝰ btm̃ wẽceſlaũ
martirẽ tuũ interuenire p no
bis cuiꝰ diẽ trãſlatõnis cele=
bramus·q: tunc ſaluari nos
poſſe ꝯfidimꝰ·ſi eiꝰ p̃cibꝫ tua
gubernetur eccl'ia·cuiꝰ letat̃ te
donante feſtiuitate glorioſa·
Orõ ꝯpetẽs·Ep'la Btũs vir
qui inuẽ·Grad. Dñe p̃uenisti.
Tract. Deſideriũ aĩe eiꝰ Euãge
liũ· Si q̃s vult pꝰ me· Credo
dicitur. Offẽ·Gloria et hono·
Secre·Martiris tui wenceſ=
lai p̃cibꝫ dñe dona ſanctifica·
vt q̃ tuo tibi ſũt grata inſtitu=
to gratiora tibi fiãt prõcinio
ſupplicãtis.Prepha· cõmuĩs
Cõ.Magna ẽ gl'ia eius. Cõpl'.
Sũptis dñe remedijs ſempi=
ternis tuoꝝ mũdẽtur corda fi
deliũ vt bti wenceſlai martiriſ
tui tranſlatõis inſignia q̃ cor
poralibꝫ officijs exeq̃ntur pia
mẽtis intelligẽtia cõp̃hẽdant:
Thome de aquino. Jn medio
ecclesie aperuit· Oratio·
Deus qui ecc̃iam tuã bea=
ti thome cõfeſſoris tui mira e=
ruditõe clarificas·⁊ ſcã opati
one fecũdas·da nob̃ q̃ms ⁊ q̃
docuit intellectu ꝯſpicere ⁊ q̃ e=
git imitatõe complere. Ep'la·
Optaui ⁊ datꝰ ẽ mi·Gra. Os
iuſti meditabitur·Tract. Deſide
riũ aĩe. Euãg. Voſ eſtis ſal ter
Offẽ. Veritas mea. Secretũ.
Paſſionis filij tui domine
memoriam recenſentes depoſ
cimus vt quod tibi in beati
thome confeſſoris ſolẽnitate

deferimus ſacrificium tibi ſit
acceptū. Co. Domine quinqꝫ ta
Compl. Et nos q̄s dn̄e cō-
munio ſancta letificet. q̄ beati
thome ſuffragijs. v̄tutes robo
rentur interius. et actus exteri
us pie deuotōis accreſcāt. P.
Eodē die ꝑpetue ⁊ felicitatis.
Da q̄s dn̄e deꝯ Oratō
noſter ſcōꝝ martirū tu-
orū ꝑpetue ⁊ felicitatiſ palmaſ
inceſſabili deuotōe venerari.
vt quas digna mēte nō poſſu-
mus celebrare hūilibus ſaltē
ſequamur obſequijs. Secre.
Attende dn̄e q̄s munera al
taribꝫ tuis ꝓ ſcōꝝ tuaꝝ ꝑpetue
et felicitatis cōmemoratōe im
poſita. ut ſicut ꝑ hec beata mi-
ſteria illis ad gloriā ꝯtuliſti.
ita eaꝝ interuētu nobis indul
gētiā largiaris. P. do. Compl.
Preſta nobiſ q̄s dn̄e inter
uenientibꝫ ſcīs tuis. vt q̄ ore cō
tingimꝯ pura mēte capiamꝯ.
Cirilli ⁊ metudij. Sacerdotes dei
Omps mitiſſime de Orō.
us q̄ nos ꝑ btōs pontifi-
ces ac ꝯfeſſores tuos cirillū ⁊
metudiū ad credulitatē fidei
xp̄iane vocare dignatus es p̄-
ſta q̄s. ut qui eoꝝ feſtiuitate
in p̄ſenti gloriamur. eoꝝ etiā
meritis gloriā eternā cōſequi
mereamur. P. do. Epl'a. Plu
res ſci ſūt ſacer. Grad. Sacer-
dotes eius indue. Tractꝯ. Qui ſe-
minat in la. Euāgeliū. Sit lū-
bi vrī p̄. Offer. Gloriabun-
tur in te oēs. Secre. Preces no
ſtras q̄s dn̄e clemēter exaudi
⁊ tuoꝝ reſpice oblationes fide
liū. ut tibi grate ſint ī tuoꝝ fe-
ſtiuitate ſcōꝝ. Cō. Ego vos ele-
gi. Compl. Sacramētis dn̄e
muniamur acceptis et ſcōꝝ tu
orū cirilli ⁊ metudij meritiſ in
teruenientibꝫ ꝯtra oēs nequi
cias imminētes armis celeſti-
bus ꝓtegamur. Quadragin
ta martirū Oratō.
Propiciare q̄s dn̄e nob
famulis tuis ꝑ hoꝝ q̄dragin
ta martirū tuoꝝ merita glori-
oſa ut eoꝝ pia interceſſiōe ab
oībꝫ ſemꝑ ꝓtegamur aduer-
ſis. Secre. et Compl. require ī cō
mu. Gregorij pape. Sacerdoteſ
Deus q̄ ani- tui. Oratio
me famuli tui gregorij
eterne btītudīs p̄mia ꝯtuliſti.
ꝯcede ꝓpicius vt qui pcōꝝ no
ſtroꝝ pōdere p̄mimur eiꝰ apud
te p̄cibus ſubleuemur. Epl'a.
Dedit dn̄s ꝯfe. Grad. Iura-
uit dn̄s. Tract. Beatus vir qui
ti. Euāgel. Vigilate ergo qr.
Offer. Veritaſ mea. Secretum
Annue nob q̄s dn̄e ut aīe
famuli tui gregorij hec ꝓſit ob
latio quā ymmolādo etiā to-
tius mūdi tribuiſti relaxare de
licta. Cō. Fidelis ſeruꝯ. Cōplen
Deus qui beatū gregorium

pōtificē tuū ſcōꝝ tuoꝝ meritiſ
coequaſti ꝯcede ꝓpiciuſ ut qui
ꝯmemoratōis ei⁹ feſta colim⁹
vite quoqꝫ imitemur exēpla.
Lōgini martiris. Orō.
DEus cui ſoli ꝯgnit⁹ ē ele
ctoꝝ numeruſ ꝑſta q̄s ut inter
ceſſiōe bti longini martiris tuiſ
militis electi liber ſcē ꝑdeſtina=
tionis nos retineat aſſcṕtos.
ut de ei⁹ felici gaudio gratule
mur et ip̄ius ſcis meritis adiu
uemur. Secr. et Cō. reqre i cō
muni. Gertrudis v̄gis. Orō
INdulgētiā nob̄ dn̄e btā ger=
trudis virgo imploret. q̄ tibi
grata ſemp extitit. ⁊ merito ca
ſtitatis et tue ꝓfeſſiōe v̄tutis.
Secr. Offerimus dn̄e p̄ces et
munera in honore ſcē gertru=
dis v̄gis gaudētes. ꝑſta q̄ms
ut cōueniēter hec agere. ⁊ in re
mediū ſempiternū valeamuſ
pcipere. Cōpl. Purificet nos
q̄ms dn̄e diuina pceptio ſacri
et glorioſe v̄gis gertrudis de=
p̄catio veneranda. P. Joſeph
nutritoris dn̄i. Introit⁹.
Os iuſti. Epl'a. Dilectus deo.
Euange. Cū eēt deſpon. Alia
oīa ut de ſimplici ꝯfeſſo. Orō
DOmine deus noſter q̄ be
atū yoſeph nutriciū tuū
⁊ matris tue cuſtodē. teſteqꝫ p
ꝑpetue v̄ginitatis gr̄e tue vbertate
fieri voluiſti. quē inter huius
ſecli fluxus manētē liberū ſecu
cūqꝫ feciſti q̄ms immēſam cle
mētiā tuā. ut p ei⁹ interceſſio=
nē in nob̄ flāmas tpaliū paſ
ſionū ſemp extinguas. ⁊ ignē
ſancte caritatis accēdas. P. do
Secr. Preſentia munera q̄s
dn̄e ita ſerena pietate intuere
ut ⁊ ſci ſpūs ꝑfundāt̄ benedi=
ctione. ⁊ in noſtris cordibꝫ eā=
dē benedictionē validā infun
dāt. p quā ſcūs yoſeph nutri=
cius tuus oīa corpis nocumē
ta deuicit. Cōpl. Domine de⁹
noſter q̄ btō yoſeph nutricio
tuo matrē tuā virginē de ſpū
ſcō imp̄gnatā angelo ānūci=
ante reuelaſti. ⁊ eū cōiugē acci
pere iuſſiſti. ip̄imqꝫ ꝓ infantia
et puericia tua ⁊ v̄gis matris
tue cuſtodē ſollicitū fieri volu
iſti. ꝑſta q̄ms ut vtriuſqꝫ meri
tis et p̄cibꝫ vite gaudia ꝯſequi
mereamur. P. Benedicti ab=
batis. Os iuſti me. Oratō
Omp̄s ſempiterne de⁹ qui
hodierna diei luce car=
niſ eductū ergaſtulo btiſſimū
ꝯfeſſorē tuū benedictū ſuble=
uaſti ad celū. ꝯcede ꝓpici⁹ hec
feſta tuis famuliſ celebrātibꝫ
cūctoꝝ veniā delictoꝝ. ut q̄ ex=
ultantibꝫ animis ei⁹ clarita=
ti cōgaudēt ip̄o apud te inter=
ueniēte ꝯſocientur ⁊ meritis.
Epl'a. Dilcūs deo et hoībꝫ.
Grad. Os iuſti meditabitur ſa.
Tractus. Deſideriū anime eius

Euangr: Ecce nos reliquimꝰ.
vt ſupra in ↄuerſione ſci pau
li. Offr. Poſuiſti dñe in capite
Aternis inter= Secre
ceſſionibꝫ magnifici pa
ſtoꝛis benedicti qm̄s omp̄s de
us familie tue ↄmēdeꝫ oblatō·
cuiꝰ vitalibꝫ decoꝛatur exēpliſ
Cō. Fidelis ſeruus et pru. Cōpl.
Perceptiſ dñe ſalutaribꝫ ſa
cramētis humiliter precamur
vt intercedente btō benedicto
abbate q̄ ꝓ illiꝰ venerādo agi
mus obitu nobis ꝓficiāt ad
ſalutē. P dñm· In ānūciatio
ne ſancte marie.
Rorate celi deſup ⁊ nu
bes pluāt iuſtū apia
tur terra ⁊ germīet ſal
uatoꝛē· ps· Celi enarrāt gloꝛā dei
et opa manuū eiuſ ānūciat firma
mentū· Gloꝛia in excelſis dicit
Deus qui de bea= Oro.
te marie v̊ginis vtero v̊
bu tuū angelo annūciāte car
nē ſuſcipe voluiſti· pſta ſuppli
cibus tuis· vt qui vere eam dei
genitricē credimꝰ eiuſ apud te
interceſſiōibꝫ adiuuemur· P·
Epl'a. Locutus ē dñs ad a=
chaz· Grad. Tollite poꝛtas
principes veſtras· et eleuamini poꝛ
te eternales et introibit rex gloꝛie·
V· Quis aſcendit in mōtē dñi aut
quis ſtabit in loco ſancto eius in=
nocens manibus et mundo corde·
Tractus. Aue Maria gratia ple
na dominus tecū· V· Benedicta tu
in mulieribus ⁊ benedictꝰ fructuſ
ventris tui. V· Spiritus ſanctus
ſupueniet in te ⁊ virtꝰ altiſſimi ob
umbrabit tibi· V· Ideoqꝫ ⁊ qd̄ na
ſcetur ex te ſcm̄ vocabitur filiꝰ dei.
Euāge· Miſſus eſt āgeluſ dñi
require feria quarta ī q̃tuoꝛ tē
poꝛibꝫ in aduētu· Credo dicit.
Offr. Aue maria gratia plena
dñs tecum benedicta tu in mulie=
ribus et benedictus fructus vētriſ
tui. Secr· In mentibꝫ nr̄is
qm̄s dñe vere fidei ↄfirma ſa
cramēta vt qui ↄceptū de vir=
gine maria deū verū et hoīem
cōfitemur· p eius ſalutifere re
ſurrectiōis potentiā ad eternā
mereamur peruenire leticiam
Qui tecū viuit· Prepha. Et te
in annunciatiōe beate marie. Cō
Ecce virgo concipiet et pariet fi
liū et vocabitur nomen eius ema=
nuel. Cōpl· Gratiā tuā que=
ſumus domine mentibꝫ nr̄is
infunde ut qui angelo annū=
ciante xp̄i filij tui incarnatio=
nem cognouimus per paſſio=
nem eius et crucem ad reſurre
ctionis gloꝛiam pducamur.
Caſtuli martiris· Oratō.
Deus qui nos hodierna
die beati caſtuli marti=
ris tui· facis iocūda feſtiuita
te letari· tribue queſumuſ eiꝰ
nos ſemp pijs defenſionibus
muniri ⁊ oratōibꝫ adiuuari.

Epl'a. Beatus vir qui inuen-
tus. Grad. Dñe pueniſti eū i be
Tract. Deſideriū aīe Euangel
Si q̄s vult venire. Offr. Glo
ria et honore coro. Secr. Mune
ra domine que pro ſancti ca-
ſtuli martiris tui paſſione de
ferimus ꝓpici⁹ intuere ut ipſi-
us interceſſiōe ad pfcīm corpo
ris et anime nobis ſalutare
ꝑuenire concedas. Cōmune.
Magna eſt gloria eius. Cōpl'.
Sumentes dñe celeſtis dona
miſterij q̄s. ut ſancti caſtuli
martiris tui adiuuemur meri
tis cuius victorioſis letamur
triūphis. Balbine vir. Oratō
Omīps ſempiterne de⁹ ſa-
lus ⁊ vita te inuocātiū p
beate balbine v̇ginis tue con
foue vbiqꝫ interuentū. ut dū
ei⁹ merita veneramur recolē-
tes ea. etiā ipſius apud te pa-
trocinia orantes ſentiamus.
Secr. Hoſtijs q̄s dñe pla-
catus aſſis libaminibꝫ acce-
ptis et interueniēte beata bal-
bina v̇gīe tua ab oībꝫ nos
defende nequicijs. P. Compl'.
Adiuuēt nos dñe ⁊ ſcā miſte
ria que ſumpſim⁹ ⁊ btē balbi
ne interceſſio veneranda. Hū
perti confeſſoris. Orō.
Deus q̄ nos deuota bti hū
perti ꝯfeſſoris tui atqꝫ pōtificiſ
inſtātia ad agnitōnē nois tui
vocare dignatus es. ꝯcede ꝓ-
picius. ut qui ſolēnia eius co-
limus patrocinia ſentiamus
Secr. Hoſtiaſ tibi dñe laudiſ
tuis altaribꝫ adhibemus q̄s
eius patrocinio tibi credim⁹
eſſe cōmēdandas. cuius nos
votis voluiſti ad tue pietatis
venire noticiā. Cōpl'. Beati
humperti ꝯfeſſoris tui atqꝫ pōti
ficis dñe ꝯfidētes q̄s clemē-
tiā tuā ut p ea que ſumpſim⁹
eterna remedia capiamus.
Ambroſij epī. In medio eccleſie
Deus qui nos be-. Oratō
ati ābroſij ꝯfeſſoris tui
atqꝫ pontificis inſtātia ad a-
gnitōnem nois tui vocare di-
gnatus es. concede ꝓpicius ut
cui⁹ ſolēnia colim⁹ p̄rocinia
ſentiam⁹. P. Epl'a Optaui ⁊
datus eſt. Grad. Ecce ſacerdos
magnus. Tract. Beat⁹ vir qui
timet dñm. Euangeliū. Vos e-
ſtis ſal terre. Offr. Veritas
mea. Secr. Hoſtias dñe lau
dis tuis exhibemus altaribus
quas eius p̄rocinio credimuſ
eſſe ꝯmendandas. cuius nos
voluiſti votis ad tue pietatis
venire noticiam. P. Commu
Beatus ſeruus. Complenda.
Sancti ambroſij. confeſſo-
ris tui atqꝫ pontificis domi-
ne precibus confidētes. q̄s
clementiam tuam ut per ea q̄
ſumpſimus eterna remedia
capiamus. Per dominum.

Si feſtū ſancti ambroſij tem
pore paſchalis euenerit tunc
hoc officiū dicat. Protexiſti me
DEus qui populo. Oro.
tuo eterne ſalutis beatū
ambroſiū miniſtrū tribuiſti.
p̄ſta qs. vt quē doctorē vite
habuimus in terris interceſ=
ſorē mereamur habere in celiſ
P do. Ep̄la ut ſupra. Alla. v.
Iſte eſt qui aſſi. Aliud de feria
ebdomade paſcalis. Proſa de
reſurrectione que placet. Euā
gelium. Ego ſum vitis vera.
Prefatō paſchalis. Offꝛ. Le
tamini in do et ex. Marie egipci
ace. Gaudeamus om̄es. Oratī
OMnipotens mitiſſime de=
us. qui nō mortē ſed pe=
nitentiā hoīm deſideras reſpi=
ce ꝓpicius de ſolio glorie tue et
ſuſcipe preces. quas nos indi=
gni tibi ꝓ cōmemoratōe bea=
te et glorioſe marie egipciace
ſuppliciter fundimus. vt ſicut
illa ſpū ſancto inſtigante pe=
nitendo ſuoꝝ meruit veniam
pc̄coꝝ. ita nobiſ pc̄coribꝫ apd̄
tuā miſericordiā indulgenti=
am imploret delictoꝝ P eiuſd
DEus qui nos Vel alia.
ſolennitate btē peccatri=
cis marie egipciace adunare
voluiſti ꝯcede ꝓpicius vt eius
glorioſo interuentu poſt huiꝰ
vite fragilis terminū tibi ī e=
ternitate tua mereamur ſoci=
ari. P do. Ep̄la. Mulierē fortē
quis. Grad. Ego dixi dn̄e miſe
rere. Si vero poſt paſca tūc di
citur. Alla. Ōis gloria eiꝰ. Se=
cundū de feria ebdomade pa=
ſchalis. Proſa de reſurrectio
ne. Vel. Eya mater nos agnoſce
libro. Euāge. Siḱe ē reg. ce. the
Offꝛ. Filie regū in ho. Secr.
Muneribꝫ noſtris dn̄e ſancte
marie egipciace feſta colimꝰ
preſta qs ut que ꝓpediūtur
obſtaculis eiuſ meritiſ reddā
tur accepta. Com. Dico vo
bis gaudiū. Cōpl. Qs domi
ne deus noſter ut beate marie
egipciace dep̄cationibꝫ ſacra
menta ſcā q̄ ſumpſimꝰ ad tue
nobis ꝓficiāt placatōnis au=
gmentū. Vincentij de valen=
Omp̄s ſempi= tia. Oratō
terne deus q̄ innumeros
iudeoꝝ ac gentilium ppl'os ad
agnitōnē tue lucis venire tri=
buiſti da ec̄cie tue qs vt eiꝰ
ꝓtegatur auxilijs cuius mira
culis et exēplis illuſtrari nō de
ſinit. P do Secre. Cōpl. et om=
nia alia vide de ſimplici cōfeſ=
ſore. Leonis cōfeſſoris. Oro
EXaudi dn̄e preces nr̄as
quas in ſancti leonis cō
feſſoris tui atqꝫ pontificis. ſo
lennitate deferimus. vt qui ti=
bi digne meruit famulari eiꝰ
intercedentibus meritis ab o=
mnibꝫ nos abſolue peccatis.

Per dñm Secre. Sancti leo
nis cõfeſſoris tui atqȝ pontifi=
cis q̄ſ dñe ãnua ſolẽnitas
pietati tue nos reddat accep=
tos. ut per hec pie placationis
officia. et illũ beata retributio
comitetur. et nobis gratie tue
dona cõciliet. P. Complen.
Deus fidelium remunerator
animarũ. preſta ut bti leonis
confeſſoris tui atqȝ pontificis
cuius venerandã celebramuſ
feſtiuitatẽ cõſequamur ꝑcibȝ
indulgentiã. Eufemie ỽgis.
Concede nobis q̄ſ oro
opſ deus ſancte martiriſ
tuẽ eufemie nos exultare me=
ritis. ⁊ beneficia referre ſuffra=
Muneribus Secre giis. P.
dñe te magnificamus oblatiſ
quibȝ in ſancte nobis ſolẽni=
tate eufemie. ⁊ gaudia eterna
cõcilies ⁊ patrocinia ſempiter
na largiaris. Per. Cõplen.
Sancte nos eufemie marti=
ris ꝑcatio tibi dñe grata co=
mitetur. ⁊ tuã nobis indulgẽ
tiã poſcere nõ deſiſtat. P dñm
Tiburcij ⁊ valeriani introit⁹
tus. Sancti tui dñe. Oratio
Preſta q̄ſ opſ deus. ut q̄
ſanctoꝝ martiꝝ tuoꝝ ty
burcij ⁊ valeriani ⁊ maximi ſo
lẽnia colimus. eoꝝ etiã virtu=
tes imitemur. Per Alie dñice
reſurrectõis ſancte marie oim
ſanctoꝝ. Epla Lingua ſapi=

entũ. Alla Gaudete iuſti. Alla
In die reſurrectionis. Proſa de
ſancto uel de reſurrectõe. Euã.
Ego ſũ vitis vera. uel Hoc
eſt ꝑceptũ meũ ut dili. Offr.
Suſci Secre. Mirabilis deus.
pe dñe munera ꝓ tuoꝝ cõme=
moratione ſanctoꝝ. ⁊ ſicut il=
los paſſio fecit glorioſos. ita
nos deuotio reddat innocuoſ
P. Cõ. Gaudete iuſti in. Cõplñ
Sacro munere ſatiati ſuppli
ces te dñe depcamur. ut qđ de=
bite ſeruitutis celebram⁹ offi=
cio. intercedentibȝ ſanctis tuiſ
ſaluationis tue ſentiam⁹ au
gmentũ. P. Adalberti marti=
ris introitus. Protexiſti me de.
Deus q̄ beatũ adal= Orõ
bertũ martirẽ tuũ atȝ põ
tificẽ gloria ⁊ honore corona=
ſti. tribue nobis q̄s. ei⁹ ꝑcibȝ
veniã cõſequi delictoꝝ. ⁊ glã ꝑ
frui beatorũ. P. Alia reſurre=
ctionis. Epla Iuſtũ deduxit
dñs. Alla ỽ Surrexit paſtor
bonus qui poſuit animã ſuã ꝓ oui
bus ſuis ⁊ pro ſuo grege mori di=
gnatus eſt. Alia de feria ebdo=
made paſcalis. Proſa Hodi=
erne lux. uel de reſurrectione.
Euãge. Ego ſum vitis vera.
Credo dr. Offr. Cõfitebũtur celi
Die deuotionis mune Secre.
ra que in honore bti adalber=
ti martiris tui atqȝ pontificis
tue dñe offerimus maieſtati.

nos dignos efficiant· ut illa
poſſimus felicitate ꝑfrui· quā
ſibi ꝑ meritoꝝ ſuoꝝ clara mlt'
titudine contuliſti. P ꝑfatio
paſchalis. Cō· Letabitur iuſt⁹.
Beati adalberti mar Cōplñ
tiris tui atq; pontificis confiſi
ſuffragijs· q̄ſ dn̄e· ut ꝑ hec
ſancta q̄ ſūpſimus celeſti nos
virtute defendas. P Georgij
martiris introitus Protexiſti
me deus. ut in p̄cedenti officio
omnia p̄ter All'a. Oratio
Deus qui nos beati geor=
gij martiris tui meritis
et interceſſione clarificas· con
cede ꝓpicius· ut qui eius benefi
cia poſcimus dono tue gratie
cōſequamur. Per. All'a Leta
bitur iuſtus Aliud de reſurre=
ctione Proſa Victime paſcha:
uel Nūc nobis ſur. Secretū
Munera dn̄e oblata ſanctifi
ca ⁊ intercedente bt̄o georgio
martire tuo. nos ꝑ hec a pecca
toꝝ noſtroꝝ maculis emūda
Sumpti dn̄e ſacri= Cōpleñ.
ficij ꝑpetua nos tuitio nō dere
linquat. ⁊ noxia ſemꝑ a nob̄
cūcta repellat. Marci euāgeli=
ſte intro. Protexiſti me. Orō:
Deus q̄ beatū marcū euā
geliſtā tuū euāgelice pre
dicationis gl'a ſublimaſti· tri
bue q̄ſ eius nos ſemꝑ ⁊ eru
ditione ꝓficere ⁊ orōne defen
di. P. Alia reſurrectōnis· ma

re adalberti. ultima de die ma
ioris letanie ſcilicet Pr̄a op̄s
deus ut qui in afflictione. cū
ſecre· ⁊ cōpleñ· require in roga
tionibꝫ. Lc̄o ezechiel ꝓphete· j.
Similitudo vultus aīa=
liū· facies hoīs et facies
leonis· a dextris ip̄oꝝ quatu=
or· facies aūt bouis a ſiniſtris
ip̄oꝝ quatuor· et facies aqui=
le deſuꝑ ip̄oꝝ q̄tuor. Et facies
eoꝝ ⁊ p̄ne extente deſuꝑ· Due
p̄ne ſinguloꝝ iūgebatur: et
due tegebant corpora eoꝝ. Et
vnūquodq; eorū corā facie ſua
ābulabat. Ubi erat ſp̄s im
petus illuc gradiebant: nec re
uertebātur cū ambularēt. Et
ſilitudo aīaliū ⁊ aſpectus eorū
quaſi carbonū ignis ardentiū
et aſpectus lampadarū. Hec
erat viſio diſcurrēs in medio
aīaliū: ſplēdor ignis et de igne
fulgur egrediens. Et aīalia
ibāt et reuertebātur: in ſilitu
dinē fulguris choruſcantis.
All'a Iſte eſt qui ante. Aliud de
reſurrectione: Proſa Victi=
me paſchali lau. Scd̄m lucam
In illo tp̄e. Dixit ihūs xviij·
diſcipulis ſuis. Facilius eſt ca
melū ꝑ foramen acus tranſi=
re q̄ȝ diuitē intrare in regnū ce
loꝝ. Et dixerūt qui audiebāt
Et q̄s poteſt ſaluus fieri? Ait
illis. Que impoſſibilia ſūt a=
pud homines· poſſibilia ſunt

apud deum. Ait autē ei petrus
Ecce nos dimiſimus oīa ⁊ ſe=
cuti ſumus te. Quid ergo erit
nobis? Qui dixit illiſ. Amē di
co vobis. Nemo eſt qui relin
quit domū aut frēs aut uxo=
rem aut filios ꝓpter regnū dei.
et nō recipiat multoplura in
hoc tempore. ⁊ in ſeculo futuro
vitā eternā. Credo dr. Offer
Repleti ſumus. Secretū Beati
marci euāgeliſte ſolēniter tibi
munera deferētes qs dñe. ut
ſicut illū p̄dicatio euangelica
fecit glorioſum. ita nos ei⁹ in
terceſſio v̄bo ⁊ ope tibi reddat
acceptos. P. p̄fatio paſcalis
Cō. Ego ſum vitis. Complen.
Satiati cibo ſpiritalis alimo
nie qs dñe de⁹ noſter. ut qđ
miſterio frequētamus. interce
dente btō marco euangeliſta
tuo plena veritate conſequa=
mur. Vitalis martiris intro
Protexiſti me. Oratio
Sancti vitalis martiris
tui nos dñe qs natali
cia votiua letificent. ⁊ ſui bene
ficij interceſſione attollāt. P.
Epl'a Beatus vir qui in. All'a
Letabitur iuſtus. Aliud reſurre
ctionis. Euāge. Ego ſū vitis
vos pal. Offer Repleti ſumus.
Accepta ſit in cōſpectu Secr.
tuo dñe noſtra deuotio. ⁊ eius
nobis fiat ſupplicatione ſalu
taris pro cuius ſolēnitate de=
ferī. P. Cō. Ego ſum vitis vos
Exultet qs dñe po= Cōplā
pulus tuus in ſancti vitalis
martiris tui cōmemoratione
ut cui⁹ votiuo letatur officio
ſuffragio releuetr optato. P.
Petri noui martiris introit⁹
Protexiſti me deus. Oratio
Preſta qs oſs deus. ut
beati petri martiris tui fi=
dē ꝯgrua deuotione ſectemur
qui pro eiuſdem fidei dilatatō
ne martirij palmā meruit ob
tinere. P. Epl'a Beatus vir q̄
in ſapiētia. All'a Letabitur iuſ.
Aliud reſurrectionis. Euāge.
Ego ſum vitis. Offer Repleti
ſumus. Secr. Preces nr̄as qs
tibi offerimus dñe. ⁊ intercedē
te beato petro martire tuo cle=
menter intende. ⁊ pugiles fidei
ſub tua ꝓtectione cuſtodi. P.
Cō. Letabitur iuſtus. Cōplen.
Fideles tuos dñe cuſtodiant
ſacramēta q̄ ſumpſimus. et in
tercedente beato petro martire
tuo contra omnes aduerſari
os tueantur incurſus. P.
Philippi et iacobi introitus.
Exclamauerūt ad te do
mine in tempore affli=
ctionis ſue et tu de ce=
lo exaudiſti eos all'a
all'a ps Exultate iuſti in dño re=
ctos decet collaudatio. Oratio.
Deus qui nos ānua apo=
ſtolorū tuorū philippi et

iacobi ſolẽnitate letificas·pre
ſta queſumus·ut quorũ gau=
demus meritis inſtruamur ex
emplis. P Lectio libri ſapi=
Stabunt iuſti in entie·v·
magna ꝯſtantia aduer
ſus eos qui ſe anguſtiauerũt
et qui abſtulerũt labores eorũ·
Videntes autẽ turbabũtur ti=
more horribili· et mirabũtur
in ſubitatione inſperate ſalu=
tis·dicentes intra ſe· agentes
penitentiã· ⁊ p̃ anguſtia ſpiri=
tus gementes. Hij ſunt quos
aliquãdo habuimus in deriſũ
et in ſimilitudinẽ improperij.
Nos inſenſati vitã illorũ eſti=
mabamus inſaniã·et finẽ il=
lorum ſine honore. Ecce quo=
modo cõputati ſunt inter fili=
os dei·et inter ſanctos ſors il=
lorũ eſt. Alla v̄ Non vos me
elegiſtis ſed ego vos elegi et poſui
vos ut eatis et fructũ afferatis et
fructus veſter maneat Proſa
Victime paſchali lau. Sc̃dm io
In illo tpe. Dixit hannẽ·xiiij·
iheſus diſcipulis ſuis. Non
turbet̃ cor vr̃m neq; formidet.
Creditis in deũ·et in me credi=
te. In domo patris mei man=
ſiones multe ſunt. Si quo mi
nus dixiſſem vobis·quia va=
do parare vobis locum. Et ſi
abiero ⁊ ꝓparauero vobis lo
cum· iterũ veniã et accipiam
vos ad meipm̃· ut vbi ſũ ego
et vos ſitis. Et quo ego vado
vos ſcitis ⁊ viã ſcitis. Dicit ei
thomas Dñe neſcim⁹ quo va
dis·et quõ poſſum⁹ viã ſcire?
Dicit ei iheſus. Ego ſum via
veritas et vita. Nemo venit
ad patrẽ niſi p me. Si cogno
uiſſetis me: ⁊ patrẽ meũ vtiq;
cognouiſſetis. Et amodo co=
gnoſcetis eũ et vidiſtis eũ. Di
cit ei philippus. Dñe: oſtende
nobis patrem ⁊ ſufficit nobis
Dicit ei iheſus. Tanto tempo
re vobiſcũ ſum et non cogno
uiſtis me? Philippe qui videt
me videt et patrẽ meũ. Quo=
modo tu dicis: oſtende nobis
patrem? Nõ credis quia ego
in patre ⁊ pater ĩ me eſt? Ver=
ba que ego loquor vobis a
meipõ nõ loquor. Pater aũt
in me manens ipẽ facit opera
Non creditis quia ego in pa
tre·et pater in me eſt. Alioquĩ
ꝓpter opera ipã credite. Amen
amen dico vobis· qui credit
in me: opera que ego facio et
ipẽ faciet· et maiora horũ fa=
ciet· quia ego ad patrem va=
do. Et quodcũq; petieritis pa
trem in nomine meo: hoc fa=
ciã. Credo dicitur. Offm̃ Cõfi=
tebuntur celi· Secre. Munera
domine que apoſtolorũ tuorũ
philippi et iacobi ſolennitate
deferimus· propicius ſuſcipe·
et mala om̃ia que iuſte mere=

mur·eorum p̄cibus auerte·P
p̄fatio de apostolis. Cōmune.
Quanto tempore vobiſcum ſum ⁊
non cognouiſtis me philippe qui
videt me videt et patrem meū alle=
luia non credis quia ego in patre
et pater in me ē alleluia all'a all'a.
Queſumus dn̄e Compleñ.
ſalutaribus repleti miſterijs·
ut quorū ſolennia celebram⁹
eorū orationibꝫ adiuuemur.
Eodem die walpurgis Oṙo
Omnipotens ſempiterne
deus caſtorū corporum ⁊
mentiū conſeruator et cuſtos·
pijs eccleſie tue p̄cibus adeſſe
dignare·et intercedente beata
walpurga virgine tua men=
tibus noſtris pius illabere·et
ſpiritualis vite nobis tribue
puritatem. Per. Secretū
Hanc hoſtiam tibi domine
dicatā angelica maieſtati tue
proferat celſitudo: ut placabi
lem tibi et om̄ibꝫ ſanctis tuis
efficiat. Cōpleñ. Saciati cor
poris ⁊ ſanguinis dominici a=
limonia dn̄e de⁹ noſter·te ſup
plici deuotione depoſcimus·ut
ipſa patrocinante cuius ſolē
nia celebramus·hec eadem ſa
crata miſteria ad noſtraꝝ ve
getationem animarū proue=
nire iugiter ſentiamus. P do·
Sigiſmundi regis introitus.
Protexiſti me Oratio
Deus qui beatum ſigiſmū
dum regem utroqꝫ diadema=
te temporali ſcilicet ⁊ eterno cū
deſiderata corona martirij ho
norare dignatus es·et eius re
liquias ex profundo gurgite
ad celebrandū fidelibus reue=
laſti·tribue queſumus·ut qui
eius merita veneramur in ter
ris·ip̄ius interceſſionibus ab
omnibus ſemp̄ protegamur
aduerſis. Per. Ep̄la Juſtū
deduxit dominus. Alleluia v̇
Egregie xp̄i martir ſigiſmūde pro
nobis ad dn̄m p̄ces funde ut eius
interceſſionibus liberemur a norē
tibus· Alio modo de reſurrecti=
one. Proſa Verbum dei· vel de
reſurrectione. Euange·Ego
ſum vitis vos Offṙ Repleti
ſumus mane. Secṙ· Concede
queſumu⁹ rex eterne·ut hoc ſa=
crificium oblatū interuentu
precum ſancti ſigiſmundi re=
gis et martiris·fragilitatem
noſtrā ab omni aduerſitate
ſemper ꝓtegat ⁊ muniat. Per
Cō· Letabitur iuſtus in domino.
Purificent nos do Cōpleñ.
mine rex eterne tua p̄cepta ſa
cramenta·et interceſſione ſan
cti ſigiſmūdi regis et martris
tui expiatos ab omni malo·
tibi nos reddant acceptos·P
Inuentio ſancte crucis intro·
Nos autem gloriari oportet.
Deus qui in p̄cla Oratio
ra ſalutifere crucis inuē

tione paſſionis tue miracula
ſuſcitaſti· concede ut vitalis li
gni p̄cio eterne vite ſuffragia
cõſequamur. Qui viuit et re=
gnat de. **Ad galathas· v· ꝛ· vj**

ratres. Cõfido de vob̄ in
dño ihū· q̄ nichil aliud
ſapiatis. Qui autē cõturbat
vos: portabit iudiciū quicūqꝫ
eſt ille. Ego autē fratres ſi cir
cūciſionē carnis p̄dico· quid
adhuc pſecutionē patior? Er
go euacuatū eſt ſcandalū cru
cis. Utinā et abſcidantur qui
vos cõturbāt. Uos enim in li
bertatē vocati eſtis fratres: tā
tum ne libertatē in occaſionē
detis carnis· ſed p caritatē ſpi
ritus ſeruite inuicē· Om̄is enī
lex in vno ſermone impletur
Diliges proximū tuū ſicut te
ip̄m. Qđ ſi inuicē mordetis et
comeditis· videte ne ab inuicē
cõſumamini. Quicūqꝫ enī vo
lūt placere in carne· hij cogūt
vos circūcidi tantū: ut crucis
xp̄i pſecutionē nō patiantur.
Neqꝫ enī qui circūcidūtur le=
gem cuſtodiūt· ſed volūt vos
circūcidi: ut in carne vr̄a glo=
rientur. Michi aūt abſit gl'ari
niſi in cruce dn̄i nr̄i iheſu xp̄i
p quē michi mūd9 crucifixus
eſt et ego mūdo. Alla. **v̄** Dul=
ce lignū dulces clauos dulcia fe=
rens pondera que ſola fuiſti digna
ſuſtinere regē celoꝝ ꝛ dn̄m. Alla.

v̄ Dicite in gentib3 q2 dn̄s regna
uit a ligno **Proſa** Uictime pa
ſchali. **uel** Laudes crucis attolla.
In illo tp̄e: **Scđm iohān̄ē. iij**
Erat homo ex phariſeis nico
demus noīe princeps iudeoꝝ.
Hic venit ad iheſū nocte. Et
dixit ei. Rabbi ſcim9 q2 a deo
veniſti magiſter. Nemo enī
poteſt hec ſigna facere que tu
facis niſi fuerit deus cū eo. Re
ſpondit iheſus ꝛ dixit ei Amē
amen dico tibi· Niſi q̄s rena=
tus fuerit denuo· nō poteſt vi=
dere regnū dei. Dicit ad eū ni=
codem9. Quomodo hō poteſt
naſci cū ſit ſenex? Nūquid po
teſt in ventrē matris ſue iterū
introire et renaſci? Rn̄dit ihūs
et dixit ei. Amen amē dico tibi
niſi q̄s renat9 fuerit ex aqua
et ſpū ſancto· nō poteſt introi
re in regnū dei. Qđ natū eſt ex
carne caro eſt· ꝛ qđ natū eſt ex
ſpiritu· ſpūs eſt. Nō mireris
q2 dixi tibi: oportet nos naſci
denuo. Spūs vbi vult ſpirat
et vocē ei9 audis ꝛ neſcis vn=
de veniat aut quo vadat. Sic
eſt oīs qui natus eſt ex ſpiritu
Reſpondit nicodemus et dixit
ei. Quō poſſunt hec fieri? Rn̄=
dit ihūs et dixit ei. Tu es ma=
giſter in iſrael· ꝛ hec ignoras?
Amen amē dico tibi· q2 qđ ſci
mus loquimur· ꝛ qđ vidimus
teſtamur· ꝛ teſtimoniū noſtrū

non accipitis. Si terrena dixi
vobis ⁊ nõ creditis· quõo ſi di=
xero vobis celeſtia credetis? Et
nemo aſcẽdit in celũ· niſi qui
deſcendit de celo· filius homis
qui eſt in celo. Et ſic̃ moyſes
exaltauit ſerpentẽ in deſerto·
ita exaltari oportet filiũ hoĩs
ut oĩs qui credit in ipm nõ pe
reat· ſed habeat vitã eternã.
Credo dr. Offic. Protege domi=
ne plebem tuã per ſignũ ſancte cru=
cis ab omnibꝫ inſidijs inimicorũ
omniũ ut tibi gratã exhibeamus
ſeruitutẽ ⁊ acceptabile tibi fiat ſa
crificiũ noſtrũ. Secr̃· Sacrifi
ciũ dñe qđ immolamꝰ placa
tus intende· ut ex omni nos ex
uat bellorꝝ nequicia· et ꝑ vexil=
lũ ſancte crucis filij tui· ad cõ
terrendas aduerſariorꝝ inſi=
dias· et poteſtates nos in tue
ꝓtectionis ſecuritate cuſtodi=
at. P eundẽ. pꝛ̃fatio. Qui ſa=
lutẽ humani generis. Com.
Nos autẽ gloriari oportet in cru
ce dñi noſtri iheſu xp̃i all'a.
Repleti alimonia Cõpleñ.
celeſti ⁊ ſpũali poculo recreati
q̃s oĩps deus· ut ab hoſte ma=
ligno defendas quos ꝑ lignũ
ſancte crucis filij armis iuſti
cie ꝓ ſalute mundi triũphare
iuſſiſſet. P eũdem Eodem die
alexandri et ſociorꝝ Oratio
Preſta q̃ms oĩps deus ut q̃
ſanctorꝝ tuorũ alexãdri
euencij ⁊ theodori natalicia co
limus· a cũctis malis imminẽ
tibꝫ eorꝝ interceſſionibꝫ libere
mur. P· Secr̃· Sup has q̃s
dñe hoſtias benedictio copio
ſa deſcendat· que ⁊ ſanctifica=
tionẽ in nobis clemẽter operet̃
et de martirũ nos ſolẽnitate le
tificet. Cõpleñ. Refecti ꝑtici=
patione muneris ſacri· q̃ms
dñe deꝰ nr̃· ut cuiꝰ exequimur
cultũ ſentiamus effectũ. Flo=
riani martiris introitus Pro
Deus qui Oṙo texiſti me.
nos ãnua ſancti floria=
ni martiris tui gl'oſe paſſio=
nis ſolẽnitate letificas· ſolita
pietatis tue largitate cõcede be
nignus· ut cuiꝰ famoſũ victo
rie triũphũ· pio amore vene=
ramur in terris ſocietatis eiuſ
leticiã adipiſci· te largiẽte me
reamur in celis Alia reſurre=
ctõnis. Ep'la Beatus vir qui
inuẽtus eſt. All'a Letabitur iu=
ſtus. Aliud reſurrectionis· Si
vero feſta ceciderint infra octa
uã aſcẽſionis· tũc ſcđm All'a
teneat̃ de aſcenſione. Siľr te=
neat̃ in alijs feſtiuitatibꝫ ĩfra
octauã aſcẽſionis occurrenti
bus· Siľr ꝓpria proſa habeat̃·
Victime paſchali. Euãge. Ego
ſum vitis vos· Offic. Cõfitebũ
tur celi Secre. Hanc in cõſpe
ctu glorie magnitudinis tue
oblationis hoſtiã q̃ms dñe

pater ops beati floriani mar
tiris tui digna cōmendet oro
q̄ sacro caritatis tue deuictus
amore ꝓpriam sue carnis ho
stiam in odore suauitatis tibi
obtulit viuā. ꝑfatio de resur=
rectione. Cō. Letabitur iustus.
Sancta nos q̄ sūpsi Cōplē.
mus dn̄e sacramēta celestis vi
te. ⁊ ab hostiū callido cōfluen
tiū tueantur incursu. ⁊ sancto
floriano intercedēte aīarū no
bis remedia salutis cōferāt
sempiterna. Gothardi cōfes
soris. Protexisti me. Oratio
Deus qui in meritis beati
gothardi cōfessoris tui
atq pōtificis semp es et vbiq
laudabilis. q̄s clemētiā tuā
ut sicut ei eminentē glām cōtu
listi. sic ad cōsequendā gratiā
tuā ei⁹ facias nos ꝑcibꝫ adiu
uari. P Epla Ecce sacerdos
magnus. Alla Iurauit dn̄s et.
Aliud de feria ebdomade pa=
schalis. Euāge. Ego sū vitis.
Offm Cōfitebūtur. Secretū
Da nobis q̄s dn̄e tue pie=
tatis effectū. ⁊ intercedēte btō
gothardo ꝯfessore tuo atq pō
tifice. munera nr̄a ꝓpicius in=
tuere. P Cō. Letabitur iustus.
Quos donis celesti Cōplen.
bus satiasti sancti cōfessoris
tui gothardi atq pōtificis dn̄e
defende ꝑsidijs. ut noxijs oībꝫ
expediti post salutaria tua to=
to corde curram⁹. Iohānis
ante portā latinā. Protexisti.
Deus qui conspicis Orō
q̄ nos vndiq mala no
stra ꝑturbāt. pra q̄s: ut btī io
hānis apli tui intercessio glo
riosa nos ꝓtegat. Alie dn̄ice
resurrectionis et marie et oīm
sanctorum. Epla Qui timet deū
fa. require in festo natiuitatis
eius. Alla v Virgo iohānes a
dn̄o est ꝑelectus ⁊ inter ceteros ma
gis dilectus. Aliud resurrectio=
nis. Prosa Verbū dei. Euāge
Dixit ihūs petro sequere me.
require in natali ei⁹. Credo vr
Offm Cōfiteantur. Secretū
Sacrificiū nostrū dn̄e sancti
iohānis apli tui ꝑfatio san=
cta cōciliet. ut cui⁹ honore so
lēniter exhibet. ei⁹ meritis effi
ciatur acceptū. ꝑfatio pascha
lis. Cō. Ego sum. Cōplen.
Refecti dn̄e pane celesti inter
cedente btō iohāne aplo tuo
et euāgelista. ad vitā q̄s nu
triamur eternā. Iuuenalis
Beati cōfessoris Oratio
nobis q̄s dn̄e iuuenalis
ꝯfessoris tui atq pōtificis ⁊ cō
fessio sp ꝓsit ⁊ meritū. Secre.
Hostias q̄s dn̄e nr̄as sanct⁹
pōtifex iuuenalis noī tuo red
dat acceptas. q̄ p eas tibi di=
gne ꝯplacuit offerēdo. Cōplē
Mente dn̄e sūpsim⁹ sacramē
ta celestia q̄ nobis intercedēte

beato iuuenale cõfeſſore tuo
atq̃ pontifice vberius credim⁹
ꝑfutura. Staniſlai martiris
introitus Protexiſti me. Orõ
Deus qui corpori bt̃i ſta-
niſlai martiris tui atq̃
pontificis. aquilarũ cuſtodiã
et celeſtes radios deputaſti.
pſta q̃s. ut ſic ipe fruſtatim cõ
ciſus reintegrari ꝑmeruit. ita
nos in xp̃o vnũ corpus effecti
radiemur v̇tutibꝫ. ⁊ celeſti cu-
ſtodia ꝓtegamur. Ep̃la Oĩs
pontifex. Allĩa Surrexit paſtor.
uel iſtud Allĩa v̄ O ſydus polo
nie martir gl'oſe ſtaniſlae ope fide
generoſe tua gens wandalica te
depoſcit vere ut cum dei filio ſui
miſerere. Aliud de reſurrectõne
Si vero ceciderit infra octauã
aſcenſionis tũc teneat̃ ſecũdũ
Allĩa de aſcẽſione. Proſa Jhe
ſu xp̃e rex ſupne. uel Sancte dei
pontifex. Euãge. Ego ſum pa
ſtor bo. require in ſc̃da dñica
poſt paſcha. Credo dr̃ ꝑ totã
octauã quãdo de ſancto ſerua
tur. Offꝫ Cõfitebũtur. Secre.
Immaculatã hoſtiã tibi do-
mine reuerẽter offerim⁹. cuius
deſideratũ effectũ nob̄ impetret
glorioſus martir ⁊ põtifex ſta
niſlaus. Co. Letabitur iuſtus.
Beati ſtaniſlai mar- Cõplñ
tiris tui atq̃ pontificis fruſtati
cõciſi. ſed virtute mirabili ſo-
lidati. q̃s dñe ꝑ hec ſancta mi
ſteria muniamur p̃ſidio. quẽ
aquilarũ ⁊ celeſtiũ luminariũ
decoraſti obſequio glorioſo.
Trãſlatio ſancti nicolai orõ
Op̃s ſempiterne deus da
nobis q̃s ſancti nicolai
cõfeſſoris tui atq̃ pontificis p̄-
cibꝫ adiuuari. ut cuius hodie
tranſlationẽ colim⁹. auxiliũ
ſentiamus. Secr. Infunde
cordibꝫ nr̃is q̃s om̄s op̃s pater
ꝑ ſancti nicolai merita coeter
ni tibi paracliti corẽ gratiſſi-
mũ. ⁊ eo cooperãte hãc hoſtiã
in dilecti filij tui corpus ⁊ ſan
guinẽ ſic benedicendo trãſfor-
ma. ut his cõmunicãdo tibi ſi
mus hoſtia viua. Cõpleñ.
Obtineat nob̄ q̃s dñe dile
ctus tibi nicolaus ꝑ hãc qua
paſti ſum⁹ hoſtiã oĩm pctoꝝ
veniã. quẽ ob vite mundiciã
in angeloꝝ dignat⁹ es trãſfer
re familiã. Damiani cõfeſſo
Miſericordie tue ris orõ
nos q̃s dñe ſancti põti-
ficis tui damiani pia cõmẽdet
orõ. cui⁹ hodie celebratur in
conſpectu tuo gl'oſa cõfeſſio.
Oblatũ tibi dñe ſacri Secre
ficiũ intercedente bt̃o damia-
no ꝯfeſſore tuo atq̃ pontifice
munimen nob̄ operet̃ ꝑpetuũ.
Sũptis dñe redẽptõis Cõpl'.
nr̃e muneribꝫ. pſta q̃s ut inter-
uẽtu bt̃i damiani cõfeſſo. tui
atq̃ pontificis. eadẽ nob̄ impẽ-

dant ſalutē mentis ꝛ corporis
℣. Gordiani ꝛ epimachi introitus Sancti tui dn̄e Oratio
Da nobis q̄s oīp̄s deus· ut qui beatorum martyrū tuorū gordiani ꝛ epimachi ſolēnia colimus· eorū apud te intercesſionibꝫ adiuuemur. Commemoratio de ſancto ſtaniſlao. Alia cōpetens. Ep̄la Memorami priſtinū. All'a Gaudete iuſti in dn̄o. Aliud reſurrectionis. Euāge· Nolite arbitrari Offer Mirabilis deus. Secre.
Hoſtias tibi dn̄e beatorū martirū tuorū gordiani et epimachi dicatas meritis benignus aſſume· ꝛ ad ppetuū nobis tribue ꝓuenire ſubſidiū. ℣. Cō Iuſtorū aīe· Cōplen̄· Queſumus oīp̄s deus· ut qui celeſtia alimēta pcepimus intercedentibꝫ ſanctis tuis gordiano et epimacho· ꝑ hec cōtra oīa aduerſa muniamur. Nerei et achillei ꝛ pancracij introitus. Ecce oculi dn̄i. Oratio
Semp nos dn̄e martirū tuorū nerei achillei ꝛ pancracij foueat q̄s beata ſolēnitas· ꝛ tuo dignos reddat obſequio. Or̄o de ſc̄o ſtaniſlao Alia cōpetens. Ep̄la Iuſti autē in ppetuū· All'a ℣ Gaudete iuſti in dn̄o rectos decet collaudatio· Aliud reſurrectōnis· Euā Ecce ego mitto ad· Offer Cōfitebūtur celi· Secre. Sanctorū tuorū dn̄e nerei achillei ꝛ pancracij tibi grata cōfeſſio· ꝛ munera nr̄a cōmēdet ꝛ tuā indulgentiā ſemp imploret. ℣ Cō Gaudete iuſti· Cōplen̄· Queſumus dn̄e ut beatorū martirū tuorū nerei achillei pancracij deꝓcationibꝫ ſacramēta q̄ ſumpſimus· ad tue nobis ꝓficiāt placationis augmentū· Per. Seruacij cōfeſſoris introitus Protexiſti me· Oratio
Deus qui ꝑ'o tuo ſanctū dediſti ſeruaciū ꝑdicatorē· cōcede ꝓpicius· ut tanti pontificis interceſſione ꝛ tue pietatis defenſione ab omnibꝫ liberemur aduerſis· ꝛ tranquilla ꝓſperitate i tua laude letemur· Ep̄la Ecce ſacerdos magnus All'a Iurauit dn̄s· Aliud de reſurrectione uel aſcenſione. Euā· Ego ſū uitis uos· Offer Cōfitebūtur· Secre. Hec oblatio dn̄e q̄s intercedēte beato ſeruacio pōtifice nos ab oībꝫ emūdet pctīs· ꝛ tota v̄tute eiꝰ ſeruire faciat mādatis. Cō Ego ſū uitis. Cōplen̄. Pra q̄s oīp̄s deus· ut ſeruacij pontificis tui nos ſp adiuuet or̄o et tua ſp cuſtodiat ꝓtectio In octā ſancti ſtaniſlai oīa ut i die ſophie
Deus et filiarū eiꝰ Or̄o qui beate ſophie filiabuſqꝫ eius celeſtis vite ianuā

aperire dignatus es multipli-
ci pietatis tue dono nobis ſuc
currere· ⁊ p̄ſtā: ut quicq̄d ꝑ neceſ
ſitatibꝫ nr̄is et anguſtijs peti-
mus dono tue gr̄e conſequa-
mur. P Secr̄ Sanctaꝝ mar
tirū tuaꝝ ſophie filiarūqꝫ ſu
arū p̄cibus ⁊ meritis deuotio
nr̄a ꝯplaceat tibi· ⁊ obſequiū
munerū nr̄oꝝ eaꝝ ſupplicatio
ne fiat ſemꝑ acceptū. Cōplū.
Proſit nobis q̄s oṗs deuſ
beataꝝ martirū tuarū ſophie
filiarūqꝫ eius venerāda feſti
uitas· ut quarū gaudemꝰ ho-
nore ꝓtegamur auxilio. Per.
Gundolphi martiris Oratio
Preſta q̄s oṗs deꝰ· ut ec-
cleſia tua beati martiris
tui gūdolphi munita p̄ſidijs·
nec minis aduerſantiū nec vl
la mūdi ꝑturbatione quatia
tur· ſed eiꝰ intercedentibꝫ me-
ritis ad ſupna dona ꝑtingere
mereatur. Secre· Propicia-
re q̄s dn̄e ſupplicationibus
nr̄is· ut hec oblatio quā in ho
nore ſancti gūdolphi martiriſ
maieſtati tue deuote offerimꝰ
cūctis nobis ꝓficiat ad ſalu-
tē· ⁊ ad remiſſionē oīm pc̄coꝝ·
Sumpto dn̄e diui- Cōpleñ.
no miſterio· ſupplices te dep̄ca
mur· ut meritis ſancti gūdol-
phi martiris tui in cuius hec
cōmemoratione ꝑcepimꝰ· ad
ſalutē animarū noſtrarū ꝓfi
ciat. P. Potenciane v̓ginis
Deus qui nos ānua Orō
martiris tue potenciane
virginis ſolēnitate letificas·
cōcede ꝓpicius· ut quā venera-
mur officio· etiā pie cōuerſa-
tionis ſequamur exemplo. P
Suſcipe dn̄e munera Secre.
tua que tibi bt̄e potēciane vir-
ginis ac martiris tue ſolēni-
tāte deferimus· cuiꝰ nos cōfi-
dimus patrocinio liberari· P
Sancte virginis ac Cōpleñ·
martiris tue potenciane q̄s
oṗs deus· ut ꝑ ea que ſumpſi-
mus eterna remedia capia-
mus. P. Marie ad martires·
Concede q̄s oṗs Orō·
deꝰ ad eoꝝ nos gaudia
ꝑtingere: de quoꝝ nos virtute
tribuis ānua ſolēnitate gau-
dere. Secre. Super has q̄s
dn̄e hoſtias benedictio copio
ſa deſcendat· que et ſanctifica
tionē nob̄ clemēter operet̄. ⁊ de
martirū nos ſolēnitate letifi-
Supplices te ro Cōpleñ. cet
gamus oṗs deꝰ: ut quos tuis
reficis ſacramētis: tibi etiam
placitis moribꝫ dignāter de-
ſeruire cōcede. P Bernardini
Deus q̄ gregē tuū i Orō
tenebris ambulantē me
ritis et doctrinis beati cōfeſſo-
ris tui bernardini ad agnitio
nem tue veritatis venire feci-
ſti· largire nobis queſumꝰ· ut

ipſius veſtigijs inherendo do=
no tue gratie ad celeſtia pue=
nire mereamur. Per. Vrba=
ni pape intro. Protexiſti me.
Si hoc officiũ extra tẽpus pa
ſchale euenerit tũc erit officiũ
introitus Sacerdotes tui indu:
ꝑ totũ ut in die ſancti ſilueſtri
D a q̄s omnipo Oratio
tens deus ut qui beati vr
bani martiris tui atq; pontifi
cis ſolẽnia colimus. eius apd̄
te interceſſionibꝫ adiuuemur
P. Cõmemoratio cõpetens
Epl'a Plures facti ſũt ſancti.
All'a Iſte ſanctus. Aliud reſur
rectionis de ebdomada paſca=
li uel aſcenſionis ſecundũ qđ
occurrerit. Euãge. Ego ſum
vitis vera. uel Vigilate quia
neſcitis. Offꝛ Cõfitebũtur celi.
M unera tibi dñe di= Secre.
cata ſanctifica. et intercedente
beato vrbano martire tuo at
q; pontifice ꝑ ea nos a pecca=
toꝝ noſtroꝝ maculis emũda
P. Com. Letabitur iuſtus.
B eati vrbani Complenda
martiris tui atq; pontificis do
mine interceſſione placatus.
preſta q̄s. ut qđ tẽporali ce=
lebramus officio ꝑpetua ſal=
uatione capiamꝰ. P. Iohã=
nis confeſſoris Oratio
D eus qui nos beati iohã=
nis cõfeſſoris tui atq; põ
tifici multiplici facis ſolẽnita
te gaudere. tribue queſumus
eius nos ſemꝑ pijs defenſio=
nibꝫ muniri ⁊ orationibꝫ ad=
iuuari. P. Secre. Propicia=
re dñe ſupplicationibꝫ noſtriſ
et intercedente beato iohanne
cõfeſſore tuo atq; pontifice. his
ſacramentis celeſtibꝫ ſeruien
tes ab om̄i culpa liberos eſſe
cõcede. ut purificante grã tua
hiſdem quibꝫ famulamur mi
ſterijs emundemur. Cõplen.
S ancti tui dñe ꝯfeſſoris atq;
pontificis iohãnis tribue nos
ſupplicatione refoueri. ut cu=
ius depoſitionẽ ãnuo celebra=
mus obſequio. eiꝰ apud te in=
terceſſionibꝫ adiuuemur. P
Cancianoꝝ introitus. Clama
uerũt iuſti. Si ante penthe. eue
D eus qui nerit Oratio
es ſanctoꝝ tuoꝝ ſplẽdor
mirabilis. quiq; hũc diẽ beati
cancij ⁊ canciani ⁊ cancianille
martiris cõſecraſti. da eccleſie
natalicio tãte feſtiuitatis gra
tulari. ut apud miſericordiã
tuã exẽplis eoꝝ ⁊ meritis ad=
iuuemur. P Epl'a Iuſti aũt.
All'a Iuſti exultent. Euã. Cũ
ꝑſequentur vos. Offꝛ Cõfite
bũtur celi. Secr. Reſpice dñe
munera que in ſanctoꝝ mar=
tirum tuorũ cancij canciani
et cancianille cõmemoratio=
ne deferimus. et preſta. ut quo
rum honore ſũt gratiora. no

bis fiant interceſſione ſaluti=
fera. Cō Iuſtoꝝ anime in ma.
Celeſtibus refe= Compleñ.
cti miſterijs ſupplices te roga=
mus dñe· ut quoꝝ gloriamur
triumphis· protegamur auxi
lijs. P Sed ſi poſt penthecoſ-
tes euenerit introitus Salus
autem iuſtoꝝ. Alľa Iudicabūt
ſancti. Proſa O beata beatorum
martirū. Offꝫ Gloriabūtur in
te oēs· Cō: Et ſi coram. cetera
ut ſupra. Petronelle virgi-
Adiuua nos nis Oratio
dñe queſumus beate pe
tronelle virginis tue feſta ce=
lebrantes· ut ſicut eam ſubli=
mi virginitatis gradu coro=
naſti· ita nobis ꝑ illius ſuffra
gia vite ꝑhennis gaudia cō=
cede. Per dñm. Secretū.
In honore beate v̄ginis tue
petronelle p̄ſentia tibi offeri=
mus dona ſuppliciter deꝑcātes
ut eius intercedētibꝫ meritis:
ꝑ eadem nobis ꝓficiat unige
niti tui corpꝰ ⁊ ſanguis. Qui
te· viuit. Cōpleñ. Refecti dñe
muneribꝫ ſacris que in ſolen
nitate beate petronelle v̄ginis
tue percepimus· p̄ſta qs· ut i=
pſa intercedēte ad medelā no=
bis proſint corporiſ et aīe. P
Nicomedis martiris introi.
In virtute tua dñe. Oratio
Beati nicomedis martiris
tui dñe p̄cibus confidē=
tes· queſumus clementiā tuā·
ut per eius feſta que colimus·
eterna gaudia capiamus· P
Epľa Beatus vir qui in ſapi
entia morabi. Grad· Gloria
et honore coronaſti. Alľa Letabi
tur iuſtus in dño. Euāge. Qui
vult poſt me venire. Offꝫ
Poſuiſti domine. Secr· Mune
ra domine oblata ſanctifica·
et intercedente beato nicome=
de martire tuo nos per hec a
peccatorum noſtroꝝ maculis
emunda. Per. Cō. Qui vult
venire poſt me abneget· Cōpleñ·
Supplices te rogamus oīps
deus· ut quos tuis reficis ſa=
cramentis intercedente beato
nicomede martire tuo tibi etiā
placitis moribus dignanter
tribue deſeruire. P· Marcelli
et petri martirū introitus. Cla
mauerunt iuſti. Oratio
Deus qui nos annua bea=
torū martirū tuoꝝ mar
celli et petri ſolennitate letifi=
cas· preſta queſumus. ut quo
rum gaudemus meritis pro=
uocemur exemplis. P. Cōme
moratio cōpetens. Epľa Red
det deus mercedem ſanctorum.
Grꝫ Clamauerunt iuſti et dñs.
Alľa Iuſti epulentur in cōſpectu
Euāge. Cū audieritis p̄lia.
Offꝫ Letamini in dño. Secre.
Hoſtia hec queſumus dñe
quam in ſanctoꝝ tuoꝝ nata=

licia recenſentes offerimus· et
vincula noſtre prauitatiſ ab
ſoluat· ⁊ tue nobis miſericoꝛ
die dona conciliet. Per· Cõ.
Juſtoꝝ anime in ma: Cõpleñ.
Sacro munere ſatiati ſup=
plices te dñe deꝑcamur· ut qđ
debite ſeruitutis celebramꝰ of
ficio intercedentibꝫ ſanctis tu
is ſaluationis tue ſentiamus
augmẽtũ Eraſmi epi ⁊ mar=
tiris intr. Letabitur iuſtꝰ Orõ
Deus cuius gratia beatus
eraſmus glorioſuſ mar
tir ⁊ pontifex diuerſa vicit toꝛ
menta· fac nos q̃ſ dñe eius
interuenientibꝫ meritis diuer
ſas inimicoꝝ noſtroꝝ inimici
cias· viſibiliũ ⁊ inuiſibiliũ ſu
perare· et a pauptate coꝛpoꝛis
et aĩe liberari. P Epl'a Juſtũ
deduxit dñs Gꝛ Juſtus ut pal
ma floꝛebit· All'a ṽ Protege
paſtoꝛ bone ſancte eraſme animaſ
noſtras omnibꝫ hoꝛis ⁊ pro grege
tuo oꝛa ad dñm· Proſa Sãcto
eraſmo· Euãge. Si quis vult
poſt me ve. Offꝫ Deſideriũ aĩe
Supplices te rogamꝰ Secre·
miſericoꝛs deus· ut ꝑ hanc ſa
lutiferã hoſtiã quã tibi offeri
mus pro ſancti noĩs tui atqꝫ
pontificis eraſmi paſſione ve
neranda· ab hoſtiũ liberemur
inſidijs· ⁊ a pauptate coꝛpis
et aĩe potenter eruamur. P·
Cõ. Qui vult venire. Cõpleñ.

Bono ſacratiſſimo vegetati
imploꝛamꝰ tuã clementiã oĩ
potens mitiſſime deus· ut inter
cedente pro nobis beato mar
tire tuo atqꝫ pontifice eraſmo·
in cuiꝰ celebritate hec celeſtia
ꝑcepimus ſacramẽta· repellã
tur a nobis hoſtes viſibiles ⁊
inuiſibiles· victus et veſtitus
coꝛpoꝛis nobis in p̃ſenti neceſ
ſarius tribuatur· et in futuro
vita eterna. P Bonifacij epi
et martiris introitus. Multe
tribulationes· Oꝛatio
Deus qui multitudinẽ po=
puloꝝ bt̃i bonifacij mar
tiris tui atqꝫ pontificis ſocio=
rũqꝫ eius inſtantia ad agni=
tionẽ noĩs tui vocare digna=
tus es· cõcede ꝓpicius· ut quoꝝ
ſolẽnia colimus· etiã patroci=
nia ſentiamus. Oꝛatio cõpe=
tens· Epl'a Juſtus coꝛ ſuum
tradet. Gꝛ Beatus vir qui ti=
met dñm· All'a Juſtus ut palma
vel quod placet· Epl'a Qui ti
met dñm· Gꝛ Exultabũt ſancti
in gloꝛia· All'a Juſti autẽ in ꝑpe
tuum· Euãge· Ecce ego mitto
vos· Offꝫ Gloꝛiabuntur in te.
Accepta ſit in cõſpectu Secr̃
tuo domine noſtre humilita=
tis oblatio· et ſancti martiris
tui atqꝫ pontificis bonifacij ſo
cioꝛũqꝫ eius· fiat ſupplicatio=
ne ſalutaris pro quoꝝ ſolẽni
tate tue maieſtati defertur. P·

Cō. Aīa noſtra ſic paſ. Cōplen̄.
Supplices te rogamus oīps
deus· ut interuenientibꝫ btīs
martiribꝫ tuis in quoꝝ feſtiui
tate hec celeſtia ſūpſimus ſa=
cramēta· ⁊ tua in nobis dona
ſemꝑ multiplices· ⁊ vitā nrāꝫ
ab omni malo defendas. P.
Vincentij epī ⁊ martiris. ſi an
te feſtū penthecoſten euenerit
dicit̄ introitus· Protexiſti me.
ꝑ totū ſcꝫ Gr̄ Alla oſſr̄ ⁊ Cō.
ut de ſancto adalberto. Si aūt
poſt feſtū penthecoſtes euene=
rit tūc dr̄ introitus In virtute
Deus qui nos Oro tua.
beati vincentij martiris
tui atqꝫ pontificis ſacrū nata
liciū celebrare cōcedis· eius cō
tinua interceſſione ſuper nos
miſericordiā tuā multiplica·
ut cuius patrocinijs gl'amur
eius ſuffragijs p̄ntis vite ſub
ſidia· ⁊ eterne ſalutis p̄mia cō
ſequamur. P. Epl'a Iuſtus
cor ſuū tradet. Gr̄ Beatus vir
qui timet. All'a Letabitur iuſtꝰ.
Proſa Spe mercedis et corone.
Proſa Pſallat eccl'ia. Euāge.
Homo quidā peregre. Offr̄
Poſuiſti dn̄e. Secre. Suſcipe
dn̄e munera ꝓpicius oblata q̄
maieſtati tue beati vincentij
martiris tui atqꝫ pōtificis cō=
mēdet oratio. Cō. Qui vult poſt
me venire. Cōplen̄. Purificēt
nos dn̄e ſacramēta que ſūpſi

mus: ⁊ intercedente btō vincē=
tio martire tuo atqꝫ pontifice
a cūctis nos efficiāt vicijs ab
ſolutos. Medardi cōfeſſoris
Deus qui ſanctā Oratio
nobis huius diei feſtiui
tatē in honore ſancti medar=
di confeſſoris tui atqꝫ pontifi
cis conſecraſti· adeſto familie
tue p̄cibꝫ· ut cuiꝰ ſolēnia cele=
bramus· eiꝰ meritis ⁊ auxilijs
ſubleuemur. Secre. Reſpice
q̄s dn̄e populū tuū ad tua
ſacramēta currentē· et p̄ſentē
feſtiuitatē ſancti ꝯfeſſoris tui
atqꝫ pōtificis medicina ſacra
mēti aīabꝫ ⁊ corporibꝫ nr̄is ꝓ
ficiat medardi celebritate· ut
qđ in honore tui noīs pertulit
cūctis ꝓſit ad veniā. Cōplen̄.
Refecti dn̄e benedictione ſo=
lēni q̄s· ut interceſſione ſan
cti medardi cōfeſſoris tui atqꝫ
pontificis medicina ſacramē=
ti ⁊ corporibꝫ nr̄is ꝓſit ⁊ men=
tibus. Primi ⁊ feliciani mar=
tirū introitus Sapientiā ſcōꝝ.
Fac nos dn̄e q̄s Oratio
ſanctoꝝ martirū tuorū
primi ⁊ feliciani ſemꝑ feſta ſe
ctari· quoꝝ ſuffragijs ꝓtectio
nis tue dona ſentiamus. Cō=
memoratio competens. Epl'a
Benedictus deus ⁊ pater. Gr̄
Iuſtoꝝ aīe. All'a Letamini in dño.
Euāge. Hoc eſt p̄ceptū meū.
Offr̄ Mirabilis deus in ſan.

Fiat q̄ſ dn̄e hoſtia Secre
ſacrãda placabilis p̄cioſa re
lebritate martirũ· que ⁊ pecca=
ta noſtra purificet ⁊ tuoꝝ tibi
vota cõciliet famuloꝝ· P· Cõ
Ego vos elegi· Complen.
Queſumus oḡs deus· ut ſan
ctoꝝ martirũ tuoꝝ primi ⁊ fe=
liciani celeſtibꝫ miſterijs cele=
brata ſolẽnitas· indulgentiã
nobis tue gratie ꝓpici⁹ acqui
rat. Barnabe apli introitus
Michi autẽ nimis ho· Oratio
Oḡs ſempiterne deus· qui
nos nõ eſſe ꝑpendis ido
neos ad maieſtatem tuã ſicut
dignũ eſt exorãdũ· da ſanctũ
apoſtolũ barnabã ꝓ noſtris
tibi ſupplicare pctĩs· quẽ demẽ
ter exaudire digneriſ. P Alia
Fac nos q̄s oḡs deus in=
tercedente bt̄o barnaba
aplo tuo ab imminẽtibꝫ p̄ſen
tis vite reſpirare periculis· et
ad eterne felicitatis gaudia ꝑ
uenire. P· Epla Conuenit uni
uerſa ciuitas require ſabba=
to ante trinitatis. Gr̄ Nimis
hono· Alla Per manus autem·
Proſa Clare ſanctoꝝ· Euãge·
Deſignauit dn̄s. Credo dicit.
Offꝫ In omnẽ terrã· Secre.
Intende dn̄e altiſſime deꝑca
mur vota que reddim⁹· ⁊ tibi
fieri ſancti apli tui barnabe ꝑ
cibus que ꝓ eius deferũtur ho
nore grata cõcede. Per. Alia

Hec oblatio dn̄e ſicut incen
ſum in conſpectu tuo cũ odore
ſuauitatis aſcendat· ⁊ beati a=
poſtoli tui barnabe interceſſio
ne nobis ſubſidia inſtãtis fu
tureqꝫ vite gaudia cõferat· in
cuius veneratione hec tue ob
tulimus maieſtati· P· p̄fatio
de aplis· Cõ· Vos qui ſecuti eſt.
Indulgentiã nobis Copln̄
dn̄e p̄beant ſũpta miſteria lar
giorẽ· quã bt̄i apli tui barna
be ſuffragijs ꝯſequi ſperam⁹
Ineffabili corpis Alia P·
ſanguiniſqꝫ filij tui ſuauita=
te refecti: q̄ſ dn̄e deus noſter
ut illius nobis ſupplicatio ꝑ=
ficiat ad mẽtis corporiſqꝫ ſalu
tẽ· quẽ credimus ob vite ſan=
ctoꝝ tuoꝝ meritũ agminibuſ
intereſſe. P eũdem. Si hoc fe=
ſtũ poſt paſcha uel infra octa
uas aſcenſionis uel pentheco
ſtes euenerit· tũc illud officiũ
dicitur Protexiſti me deus· orõ
cũ cõmemoratione cõpetenti.
Epla Euã. Alla ut in p̄ceden=
ti officio· ſecũdũ Alla ⁊ proſa
illius tẽporis. Credo dr. p̄fatio
Offꝫ Cõfitebũtur celi. Cõ. Le=
tabitur iuſtus. Baſilidis et ſo=
cioꝝ ei⁹ Intret i ꝯſpectu Oratio
Sanctoꝝ martirum tuoꝝ
baſilidis cirini naboris
et nazarij q̄ſ dn̄e natalicia
nobis votiua reſplendeant· et
quod illis cõtulit excellentiã

ſempiternā fructibꝫ noſtre de uotionis accreſcat. P. Cōme moratō ꝯpetens. Ep̄la. Iuſto rū animein. Grad. Vindica dn̄e ſanguinē. All'a. Iuſti epulētur in con. Euāge. Sedēte ihū ſupra. Offr. Exultabunt ſancti Secre. Pro ſcōꝝ martirū tuorū baſilidis cirini naboris ꝛ naſarij ſanguine venerando hoſtias tibi dn̄e ſolēniter ymmolamus tua mirabilia pertractātes ꝑ quē talis pfecta ē victoria. P. Com. Poſuerunt mortalia. Cōpleñ Semper domine martirū tuoꝝ baſilidis cyrini naboris et nazarij ſolēnia celebram⁹ ut eoꝝ ꝓtcinia iugiter ſentiam⁹. Anthonij ꝯfeſſoris introit⁹ In medio ecclesiā tuā deus be= Oro ati āthonij ꝯfeſſoris tui votiua ſolennitas letificet. ut ſpūalibꝫ ſp muniamur auxilijs. et gaudijs perfruamur eternis. Cōmemoratō cōpetens Ep̄la. Dedit dn̄s ꝯfeſ. Grad. Dn̄e preuenisti eū. All'a. Iſte eſt qui ante deū. Euāge. Ecce nos reliquimus om̄ia. Require in conuerſiōe ſancti pauli. Offr. Deſiderīū anime. Secre Queſumus oblatio fiat dn̄e populo tuo ſalutaris. ꝑ quo patri tuo dignatus es te ymmolare. Qui tecū. Cō. Fidelis ſeruu⁹ et pru. Compl. Diuinis domine muneribus ſatiati q̄ſ ut beati anthonij confeſſoris tui meritis glorioſis ſalutaris vi ctime deſideratū ſentiamus effectū. Viti ꝛ modeſti martirū. Sapientiā ſanctoꝝ. Oro. Deus qui btm̄ vitū in puerili adhuc etate triūphātē coronaſti. et modeſtum atqꝫ creſcentiā eius meritis coequaſti. cōcede ꝓpicius ut quoꝝ venerandā natalitia colim⁹ eorū etiā apud te ꝓtcinijs adiuuemur. P dn̄. Ep̄la. Sancti p fidē. Gradu. Glorioſus deus in ſanctis. All'a. Iuſti epulentur in con. Proſa. Clito plaudat om̄is Euangeliū. Nolite arbitrari. Offr. Letamini in dn̄o. Secre. Hec munera q̄ſumus omnipotens deus ꝑ tui nominis inuocationē ſāctifica et ꝑ ſanctorū martirum tuoꝝ viti modeſti et creſcentie interceſſione nos a peccatis purifica. ut tuis digni aſpectibꝫ ſemꝑ aſſiſtere mereamur. Cō. Gaudete iuſti in. Copl. Exaudi dn̄e preces noſtras et ſcōꝝ tuoꝝ viti modeſti ꝛ creſcentie quoꝝ glorioſa feſta ſolenniter celebramus ꝯtinuis foueamur auxilijs. P. Marcelli et marcelliani. Salus aūt Sanctoꝝ iuſtoꝝ. Oratio martirū tuorū nos dn̄e marcelli et marcelliani natalicia tueantur. qꝛ tāto fiducia=

lius tuo nomini ſupplicamus
quanto frequentius martirū
tuoꝝ benedictionibꝫ cōfoue=
mur. Cōmemoratio cōptens.
Epl'a. Gratias agere debem⁹
Grad. Anima noſtra ſicut paſ.
All'a. Corpora ſanctoꝝ in pa.
Euāge. Hoc eſt p̄ceptū. Offi.
Anima noſtra ſicut pa. Secret.
Munera tibi dn̄e dicata ſan
ctifica. et intercedētibꝫ ſanctis
martiribꝫ tuiſ marcello ⁊ mar
celliano p̄ eadē nos placatus
intende. Cō. Amen dico vobis.
Compl. Salutaris tui domi
ne munere ſacrati ſupplices
exoramus. ut cui⁹ letamur gu
ſtu refoueamur effcū. Gerua
ſij ⁊ prothaſij. Loquetur domi
nus pacem. Oratio.
DEus qui nos ānua ſcōꝝ
tuoꝝ geruaſij ⁊ pthaſij ſolēni
tate letificas cōcede ppici⁹ vt
quoꝝ gaudem⁹ meritis inſtru
amur exemplis. Epl'a. San=
cti p̄ fidem vi. Grad. Juſtoꝝ aīe
in ma. All'a Juſti aūt in ppetuū
Proſa. O beata beatoꝝ marti.
Euange. Egrediēte iheſu ad.
Offi. Letamini in dn̄o. Secr.
Oblatis qs̄ domine placa=
re muneribꝫ et intercedentibꝫ
ſcīs tuis a cūctis nos defende
periculis. Cō. Juſtoꝝ anime in
manu. Compl. Sumpti ſa=
crificij dn̄e ppetua nos tuitio
non dereliquat ⁊ noxia ſemp

cūcta repellat. P. Albani mar
tiris. Letabitur iuſtus. Oratio
PReſta qs̄ omps de⁹ ut
ad pmiſſa celeſtia tēden
tes. beati albani martiris tui
intereſſione ſaluemur. Epl'a.
Juſtuſ cor ſuū tra. Grad. Po
ſuiſti dn̄e in capi. All'a. Beatus
vir qui ti. Euange. Nolite ar
bitrari. Offi. In virtute tua.
Secr. Hoſtias dn̄e ad glori
am nōis tui exhibentes et ho=
norem beati albani martiris
tui venerantes. qs̄ eius ↄti=
nuis interuentionibꝫ nos fa=
cias tua miſcdia gratulari.
Cō. Qui vult venire poſt. Cōpl.
Largire qs̄ dn̄e nobis re=
rū omniū gubernator. ut in=
ter p̄ſidia ſanctoꝝ. nec delicta
nos aggrauent nec aduerſa
deterreāt. P. Decem miliū mi
litū. GAudeamus oēs in
dn̄o diē feſtū celebrantes i
honore decem miliū militū de quo=
rū paſſione gaudēt āgeli et collau
dāt filium dei. ps. Exultate iuſti
in domino rectos decet collauda=
DEus qui p̄= tio. Oro.
clara ſanctoꝝ decē miliū
martirū agmina ad inſtar be
ate paſſionis tue mundo dece
dendo tribuiſti. et eiſdem pro
digijs elemētoꝝ tue morti cō=
dolentiū. ipos inſigniri volu=
iſti. concede ppicius. ut eorun=
dem martirū tuoꝝ ſuffragā=

tibus meritis in quacunqꝫ tri
bulationis noſtre miſeria ad
eſſe ꝯſolationē tue miſericor
die efficaciter ſentiamus· Qui
cū patre· Epl'a. Qui timet do
minū· Gradu· Glorioſus deus
All'a· Te martirum candidatus
Proſa O beata beatoꝝ marti.
Euāge· Cum audieritis pre.
Offī· Letamini in dn̄o· Secre:
Deus qui largifluo benigni
tatis tue conſilio decem milia
martirū per crucis ſupplicium
triūphare feciſti· preſta queſu
mus vt preſens ſacrificiū po=
pulo tuo fiat ſalutare ꝑ quo
dignatus es patri tuo te in a=
ra crucis hoſtiā viuentem ym
molare· Qui. Cō· Iuſtoꝝ ani·
Compl'· Deus qui ꝑ noſtra
om̄iū ſalute crucis patibulū
dignatus es ſubire· et calicem
paſſionis haurire te ſupplici=
ter exoramus vt eoꝝ ꝑcibꝫ ſa
lutaris victime ſentiamus in
nobis effectū· qui ꝑ te non du
bitarunt ſubire crucis tormē
tum Qui cum. In vigilia io=
hannis baptiſte.

NE timeas zacharia ex=
audita eſt oratō tua ⁊ eli
ſabeth vxor tua pariet tibi filiū et
vocabis nomen eius iohānes· hic
erit magnus coram dn̄o et ſpiritu
ſancto replebitur adhuc in vtero
matris ſue ⁊ multi i natiuitate eiꝰ
gaudebunt· ꝑs· Domine in vir=
tute tua letabitur iuſtus et ſup ſa=
lutare tuū exultabit vehementer·

PReſta qs̄ omp̄s deꝰ vt
familia tua ꝑ viam ſa=
lutis incedat· et beati iohānis
ꝑcurſoris tui hortamenta ſe=
ctando ad eū quē ꝑdixit ſecura
mente perueniat. Dominū no·
Lectio ieremie ꝓphete·

IN diebus illis. Factū eſt ver=
bū domini ad me dicens. Pri
uſqꝫ te formarem noui te· ⁊ an
teqꝫ exires de vulua ſanctifica
ui te· et ꝓphetam in gentibꝫ de
di te. Et dixi a a a dn̄e deus ne
ſcio loqui quia puer ego ſum
Et dixit dn̄s ad me. Noli dice
re quia puer ego ſum· quoni=
am ad oīa que mittā te ibis·
et vniuerſa que mādauero ti
bi loqueris· Ne timeas a facie
eoꝝ quia ego tecū ſum· et eru=
am te dicit dn̄s. Et miſit domi
nus manū ſuam et tetigit os
meū· ⁊ dixit michi. Ecce dedi v=
ba mea in ore tuo. Ecce conſti
tui te ſup gentes et regna· vt
euellas et deſtruas ⁊ diſpdas
et diſſipes ⁊ edifices ⁊ plantes
Dicit dominus omp̄s. Grad
Fuit homo miſſus a deo cui no
men erat iohannes hic venit· V·
Vt teſtimoniū perhiberet de lumi=
ne ⁊ pararet dn̄o plebē pfectā. Re
iteratio. Si hec vigilia in diē
dn̄icū euenerit dicit· All'a. Iu
ſtus ut palma. Prefatio· de ſcā

trinitate. Scḋm lucam .j.

Fuit i diebus herodis re-
gis iudee ſacerdos q̇dā
noīe zacharias de vice abya ⁊
vxor illi de filiabꝫ aaron. ⁊ no-
mē eiuſ elizabet. Erāt aūt āb
iuſti ante dñm incedentes i oī-
bus mandatis et iuſtificatio-
nibꝫ domini ſine querela. Et
non erat illis filius eo q̄ eſſet
elizabet ſterilis. et ambo ꝓceſ-
ſiſſent in diebꝫ ſuis. Factū eſt
aūt cū ſacerdotio fungeretur
zacharias in ordine vicis ſue
ante deū ſcḋm ꝯſuetudinē ſa-
cerdotij. ſorte exijt ut incenſū
poneret ingreſſus in tēplū dñi
Et oīs multitu do erat po pu
li orās foris hora incenſi. Ap-
paruit aūt illi āgeluſ dñi ſtās
a dextris altaris incenſi. Et za
charias turbatus eſt vidēs et
timor irruit ſup eum. Ait aūt
ad illū āgelus. Ne timeas za-
charia quoniā exaudita ē o-
ratio tua. et elyzabeth vxor tua
pariet tibi filiū et vocabis no
men eiꝰ iohannē. Et erit gau
diū tibi et exultatio ⁊ multi in
natiuitate eius gaudebūt. Et
erit magnus corā dño. vinū ⁊
ſicerā non bibet et ſpiritu ſan
cto replebitur adhuc in vtero
matris ſue. et multos filioꝝ iſ
rahel ꝯuertet ad dominū deū
ipſoꝝ. Et ipſe precedet illū in ſpi
ritu et virtute helye. et ut ꝯuer-
tat corda patrū in filioſ. et in-
credulos in prudentiā iuſtoꝝ
parare dño plebem ꝑfectam.
Offr̄. Gloria et honore Secr̄.

Munera dñe oblata ſanctifi
ca. et intercedente beato iohā-
ne baptiſta. nos ꝑ hec a pecca-
torū noſtroꝝ maculis emun-
da. Cō. Magna eſt gloria eius.
Cōpl̄. Beati iohannis ba-
ptiſte nos dñe qs̄ ꝑclara co
mitetur oratio. et quē futurū
eſſe predixit nobiſ poſcat fore
placatū. Dñm no. In die Io
hannis baptiſte.

De ventre matris mee
vocauit me dñs noīe
meo et poſuit os meū
vt gladiū acutū ſub tegumīto ma
nus ſue ꝓtexit me poſuit me quaſi
ſagittā electā. Ps. Bonū eſt confi
teri dño et pſallere noī tuo altiſſi.

Deus qui ꝑſentē. Oratō.
diē honorabilē nobis i
beate iohannis baptiſte nati
uitate feciſti. da populis tuis
ſpūaliū gratiā gaudioꝝ ⁊ oī-
um fideliū mētes dirigere i vi-
am ſalutis eterne. P. Lectio
yſaie ꝓphete. xlix.

Hec di-
cit dñs. Audite inſule et
attendite populi delonge. do-
minus ab vtero vocauit me
de ventre matris mee. recorda
tus eſt nominis mei. Et poſuit
os meū ut gladiū acutū. In
umbra manus ſue ꝓtexit me

et poſuit me ſicut ſagittam ele
ctam. In pharetra ſua abſcō
dit me· et dixit michi. Seruus
meus es tu iſrahel qꝛ in te glo
riabor. Et nūc hec dicit domi=
nus· Formans me de vtero ſer
uū ſibi. Dedi te in lucē gentiū·
vt ſis ſalus mea vſqꝫ ad extre
mū terre. Reges videbunt ⁊ cō
ſurgent principes et adorabūt
dn̄m deū tuū et ſanctū iſrahel
qui elegit te. Grad. Priuſquā
te formarem in vtero noui te ⁊ an
tequā exires de ventre ſanctificaui
te ꝟ Miſit dn̄s manū ſuā et teti=
git os meū et dixit michi. Alla.
Tu puer ꝓpheta altiſſimi vocabe=
ris preibis enim āte faciē dn̄i pa=
rare vias eius· Scd̄m lucā· j·
In illo tempore. Elizabet autē
impletū eſt tp̄s pariendi et pe=
perit filiū. et audierūt vicini et
cognati eius quia magnifica
uit dn̄s miſcd̄iam ſuā cū illa ⁊
ꝯgratulabāt ei. Et fcm̄ ē ī die
octauo venerūt circūcidere pue
rū et vocabāt eū noīe pr̄is ſui
zachariā· Et rn̄dēs mater eiꝰ
dixit· Nequaq̄ꝫ· ſed vocabit io
hannes. Et dixerūt ad illā· qꝛ
nemo eſt in ꝯgnatiōe tua qui
vocetur hoc nomine· Innue=
bant ergo patri eius quē vel=
let vocari eū. Et poſtulās pu=
gillarem ſcͥpſit dicens. Iohā
nes eſt nomē eius. Et mirati=
ſunt vniuerſi· Apertū eſt autē
ilico os eius et lingua eius et
loquebatur benedicēs deū· Et
factus eſt timor ſup̱ om̄es vi=
cinos eoꝝ· et ſup̱ om̄ia mōta=
na iudee diuulgabantur oīa
verba hec. Et poſuerūt omnes
qui audierāt in corde ſuo di=
cētes. Quiſputas puer iſte e=
rit? Etenī manus dn̄i erat cū
illo· Et zacharias pater eius
impletus eſt ſpū ſancto· ⁊ pro
phetauit dicens. Benedictus
dominus deus iſrahel quia vi
ſitauit et fecit redemptionem
plebis ſue. Credo dicitur tan
tum ipſo die· Offr. Iuſtus vt
palma· Secre. Tua domine
muneribus altaria cumula=
mus ſancti iohannis natiui=
tatē honore debito celebrātes
qui ſaluatorē mundi et affu=
turū cecinit et adeſſe monſtra
uit Dominū noſtrū. Prepha
tio ꝯmunis. Comu· Tu puer
propheta altiſſimi vocaberis pre
ibis enim ante faciem domini pa
rare vias eius. Cōpl. Sumat
eccleſia tua deus beati iohan=
nis baptiſte generatione leti=
ciam per quem ſue regenerati
onis ꝯgnouit auctorē· Domi=
nū· Infra octauam ſancti io
hannis baptiſte· Oratio.
Concede queſumus om
nipotens deus· ut qui be
ati iohannis baptiſte ſolēnia
colimus eiꝰ apd̄ te intercedēte

patrocinio adiuuemur. Secꝛ̃
Munera domĩe oblata ſan
ctifica ⁊ intercedente beato io
hanne baptiſta nos per hec a
maculiſ pctõꝝ nrõꝝ emũda·
Cõpl̃· Preſta qm̃s omps̃ deus
vt qui celeſtia alimenta ꝑcepi
mus intercedẽte beato iohan
ne baptiſta ꝑ hec ꝯtra omnia
aduerſa muniamur. Euloy
cõfeſſoris. Statuit ei dñs teſta·
Deus qui ſanctã Oratõ
huius diei feſtiuitatẽ in
cõmemoratõne beati euloy cõ
feſſoris tui atq; pontificis feci
ſti· preſta familie tue vt cuius
hodie feſta celebramꝰ eiꝰ apũ
te meritis et ꝑcibꝫ adiuuemur
P: Epl̃a. Ecce ſacerdos ma
gnus· Grad̃. Iurauit dñs da·
Alľa· v̄. Euloy dei pontifex cohe
res chriſti angeloꝝ conciuiſ noſtri
conſolator et apud deũ interceſſor
Euange· Homo quidã pere=
gre: Offꝛ. Ueritas mea et mi·
Secre· Da nobis qm̃s om̃i=
potẽs deꝰ ſemp vota ꝑſoluere
quibꝫ ſancti euloy confeſſoris
tui atq; pontificis ꝯmemora=
tionẽ recolimus · et ꝑſta vt in
eius ſemp laude tuã gloriam
predicemus. P d· Cõ. Beatuſ
ſeruus. Compl̃. Sumptũ do=
mine celeſtis remedij ſacramẽ=
tũ· ad ꝑpetuã nobis ꝑuenire
gloriã beatus euloyus confeſ
ſor obtineat Johãnis ⁊ pau·
li. Introitꝰ Multe tribulatões
Qm̃s omps̃ deus vt Orõ.
nos geminata leticia ho
dierne feſtiuitatiſ excipiat que
de beatoꝝ iohãnis ⁊ pauli glo
rificatione ꝑcedit· quos eadẽ
fides ⁊ paſſio vere fecit eſſe ger
manos· Alia ſancti iohãnis
que placet· Lectio libri ſapien
tie eccleſiaſt. xliiij·
Hij ſunt viri miſericordie
quoꝝ iuſticie obliuionem nõ
acceperũt· cum ſemine eoꝝ per
manent bona hereditas ſan
cta nepotes eoꝝ· et in teſtamẽ=
tis ſtetit ſemen eoꝝ et filij eorũ
ꝑpter illos manent. Generatõ
eoꝝ et gloria eoꝝ non derelin=
quetur. Corpora eoꝝ in pace
ſepulta ſunt· et nomina eorũ
viuent ineternũ. Sapiẽtiã eo
rũ enarrant omnes populi· et
laudem eoꝝ ꝑnunciat omnis
eccleſia ſanctoꝝ. Gradu· Ecce
quã bonũ et quã. Alľa. Hec ẽ ue
ra fraternitas· Proſa· O beata
beatoꝝ mar· Euange. Attendi
te a fermento· Offꝛ· Gloriabũ
tur in te omnes· Secre. Hoſti=
as tibi domine ſanctoꝝ mar=
tirũ tuoꝝ iohãnis et pauli me
ritis dicatas benignꝰ aſſume
et ad ꝑpetuũ nob̃ tribue ꝑue=
nire ſubſidiũ· Cõ. Et ſi corã ho
minibus· Compl̃. Sumpſimuſ
domine ſanctoꝝ tuoꝝ ſolẽnia
celebrantes ſacramẽta celeſtia

preſta queſumus vt qđ tempo
raliter gerimus eternis gaudi
is ꝯſequamur. Ladiſlai regis
Introitus. Iuſtus non contur.
Deus qui beatū Oratō.
ladiſlaū regē confeſſorē
q̄ʒ tuū diuerſis miraculis de-
coraſti tribue queſumus vt e-
ius ſuffragantibus meritis a
cunctis mundi ꝑiculis erua-
mur. et gaudijs ꝑfruamur e-
ternis. Epl̄a. Dilectꝰ deo ⁊ ho
minibʒ. Grad. Iuſtus vt pal-
ma florebit. All'a Iſte ſanctus di
gne in me. Proſa. Dilectꝰ deo et
Uel. Vir ſanctus digne. Euāge
Nemo accendat lucer. Offr:
Veritas mea ⁊ miſericor. Secre
Miſtica nobis ꝓſit oblatio
domine que nos a reatibʒ no
ſtris emūdet. ⁊ beato ladiſlao
rege ꝯfeſſoreqʒ tuo intercedē-
te pietatis tue dona cōfirmet.
Cōmmu. Domine quinqʒ talen-
ta tradidiſti. Compl. Refecti
domine benedictione ſolenni
qs̄. vt interceſſione ſancti la
diſlai regis ꝯfeſſoriſqʒ tui me
dicina ſacramenti et corpori-
bus noſtris ꝓſit et mentibus
Per dn. In vigilia ſancti petri
Dicit do- Introitus.
minus petro. cū eſſes iu
nior cingebas te et ābu-
labas quo volebas. cum aūt ſenu
eris extendes manus tuas et aliꝰ
te cinget et ducet quo tu non vis.

hoc aūt dixit ſignificans qua mor
te eſſet clarificaturus deum. ps.
Celi enarrant gloriam dei et opꝰ
manuū eius ānunn. Oro
Deus qui nos beatorꝫ a-
pl̄orum tuorꝫ petri et pauli
natalicia glorioſa preuenire
concedis. tribue queſumꝰ eo-
rū nos et beneficijs ꝑuenire ⁊
orationibʒ adiuuari. Alia do
minice. Inde Iohannis. q̄rta
Deus qui be- iſta Oratō
tum leonem pontificē tu
um ſanctorꝫ tuorū meritis co-
equaſti. concede propicius vt
qui comemoratiōis eius feſta
colimus vite quoqʒ imitemur
exēpla. vltima que placet. Le-
ctio actuū apoſtolorum. iij.
In diebus illis. petrus et iohā
nes aſcenderūt in templū ad
horam orationis nonam. Et
quidam vir qui erat claudus
ex vtero matris ſue baiulaba
tur. quē ponebāt quotidie ad
portam templi. que dicitur ſpe
cioſa. vt peteret elemoſinā ab
introeūtibʒ in templū. Is cū
vidiſſet petrum et iohannē in-
cipientes introire templū ro-
gabat eos vt elemoſinam ac
ciperet. Intuens autem in eū
petrus cum iohanne dixit.
Reſpice in nos. At ille intende
bat in eos ſperans ſe aliquid
accepturū ab eis. Petrus aūt
dixit. Argētum et aurum nō

ē michi quod autē habeo hoc
tibi do·in nomine iheſu chri=
ſti nazareni·ſurge ⁊ ābula. Et
apprehēſa manu eius dextra
alleuauit eum·et protinus cō
ſolidate ſunt baſes eius ⁊ plā
te·et exiliens ſtetit et ambula=
bat. Et intrauit cum illis in tē
plum ambulās et exiliens et
laudās deū. Et vidit eum om
nis populus ambulantem et
laudantem deum· Cognoſce=
bant autem eum quoniā ipſe
erat:qui ad elimoſinam ſede=
bat:ad ſpecioſam portam tē
pli·Et repleti ſunt omnes ſtu
pore et extaſi:in eo quod acci=
derat illi· Grad. In omēm ter=
ram ex· Si hec vigilia in diem
dominicum euenerit tunc dica
tur· All'a· Per maſns aūt ap.
Secdm iohannem. ·xxi·

In illo tēpore. Dixit iheſus pe=
tro. Symon iohānis diligis
me plus his. Dixit ei petrus. E=
tiā domine tu ſcis quia amo
te. Dicit ei· Paſce agnos me=
os. Dicit ei iterum. Symon io
hānis diligis me. Ait illi·Eti=
am domine tu ſcis·q2 amo te.
Dicit ei. Paſce agnos meos
Dicit ei tercio. Symon iohan
nis diligis me. Contriſtatus
eſt petrus quia dixit ei tercio·pe
tre amas me. Et dicit ei·Domi
ne tu omnia ſcis·tu ſcis quia
amo te. Dicit ei· Paſce oues
meas· Amen dico tibi·cum eſ=
ſes iunior cingebas te et am=
bulabas quo volebas· Cū au
tem ſenueris extēdes manus
tuas et alius te cinget et ducet
quo tu non vis· Hoc aūt dixit
ſignificans qua morte clarifi
caturus eſſet deū· Offr. Mi=
chi autem nimis honorati ſunt a.
Secre. Munus populi tui do
mine queſumus apoſtolica in
terceſſione ſanctifica· noſq3 a
peccatorum noſtrorū maculis
emunda· Per domi· Secretū.
Annue domine ut intercedē
te beato leone·nobis hec pro
ſit oblatio·quam ymmolan=
do etiam totius mundi tribu=
iſti relaxare delicta. Prefatio
cōmunis· Cōmu· Symon iohā
nis diligis me plus hijs·domīe tu
omnia noſti tu ſcis quia amo te·
Compl. Quos celeſti domine
alimento ſaciaſti apoſtolicis
interceſſionibus ab omni ad
uerſitate cuſtodi· P do· Cōpl.
Deus qui anime famuli tui
leonis eterne beatitudis pmia
contuliſti cōcede propicius ut
qui peccatorū noſtrorum pon
dere premimur eius apud te p
cibus ſubleuemur· Per domi·
In die ſanctorum petri ⁊ pau
li Introitus.
Nunc ſcio vere quia mi=
ſit dominus angelū ſuū
et eripuit me de manu herodis ⁊ de

omni expectatioue plebis iudeorũ
ps· Domie probaſti me et cogno
niſti me tu cognouiſti ſeſſionē me=
am. Orato.

DEus qui hodiernum di
em apoſtolorꝫ tuorũ pe=
tri et pauli martirio conſecra
ſti· da eccleſie tue eorꝫ in oībuſ
ſequi preceptum per quos reli
gionis ſumpſit exordiũ· Epi
ſtola· Lectio actuum apoſto=
lorum· xij·

IN diebꝫ illis . Miſit he=
rodes rex manus vt affligeret
quoſdā de eccā. Occidit autē
iacobũ fratrem iohānis gla=
dio. Uidens autē quia place=
ret iudeis appoſuit apprehē=
dere et petrum. Erant autē di=
es azimorꝫ. Quem cum appre=
hendiſſet miſit in carcerē tra=
denſqꝫ quatuor quaternioni=
bus militum cuſtodiendum
volens poſt paſcha producere
re eum populo. Et petrus qui
dem ſeruabatur ī carcere· O=
ratio autem fiebat ſine inter=
miſſione ab eccleſia ad deũ ꝑ
eo· Cum autem producturus
eſſet eum herodes· in ipā no=
cte erat petrus dormiens inter
duos milites vinctus cathe=
nis duabus· Et cuſtodes an=
te oſtium cuſtodiebant carce=
rem. Et ecce angelus domini
aſtitit et lumen refulſit in ha=
bitaculo carceris· percuſſoqꝫ
latere petri· excitauit eũ dicens
Surge velociter. Et ceciderunt
cathene de manibus eius. Di=
xit autem angelus ad eum· p̄=
cinge te et calcia te caligas tu
as. Et fecit ſic. Et dixit illi· circũ
da tibi veſtimentũ tuũ ꝛ ſeq̄re
me· Et exiēs ſequebatur eum
et neſciebat quia verum ē qđ
fiebat per angelũ · eſtimabat
aūt ſe viſum videre· Tranſe=
ūtes aūt primā ꝛ ſcđam cuſto
diam· venerunt ad portā fer
ream que ducit ad ciuitatem·
que vltro aperta ē eis. Et exeū
tes proceſſerunt vicum vnū ꝛ
continuo diſceſſit angeluſ ab
eo· Et petrus ad ſe reuerſuſ di
xit· Nunc ſcio vere qꝛ miſit do=
minus angelũ ſuum· et eripu=
it me de manu herodis et de o=
mni expectatōne plebis iude=
orum Gradu· Conſtitues eos
principes ſuper omnem terrā.
Alľa· V· Tu es petrus et ſuper hāc
petram edificabo eccleſiam meam
V· Beatus es ſymon petre quia ca
ro et ſanguis nō reuelauit tibi ſed
pater meus qui eſt in celis·
Scđm matheum· xvj·

IN illo tempore· Uenit iheſus
in partes ceſaree philippi ꝛ in
terrogauit diſcipuloſ ſuos di
cenſ· Quē dicūt homines eſſe
filiū hominis? At illi dixerūt·
Alij iohānē baptiſtā· Alij aūt
helyam· Alij ieremiā aut vnū

ex pphetis· Dicit illis ihesus:
Vos autem quem me eſſe di=
citis? Reſpondit ſymon petr⁹
et dixit· Tu es chriſt⁹ filius dei
viui· Reſpondens aūt ihesus
dixit. Beatus es ſymō baryo=
na· quia caro et ſanguis non
reuelauit tibi· ſed pater meus
qui in celiſ eſt· Et ego dico tibi
Tu es petrus et ſuper hanc pe=
tram edificabo eccleſiā meā·
Et porte inferi nō preualebūt
aduerſuſ eā. Et tibi dabo cla
ues regni celorū· Et quodcun
qꝫ ligaueris ſuper terram erit
ligatum ⁊ in celis. Et quodcū
qꝫ ſolueris ſup terram erit ſo
lutū ⁊ in celis· Credo dicitur.
Offī· Conſtitues eos: Secretū
Hoſtias domīe quas nomi
ni tuo ſacrādas offerim⁹ apo
ſtolica pſequatur oratō per q̄ſ
nos expiari tribuis et defendi
Prefatio de apoſtolis· Com
Tu es petruſ et ſuper hanc petrā
edificabo eccleſiam meā Compl'
Quos celeſti domine aliuē
to ſatiaſti apoſtolicis interceſ
ſionibꝫ ab omni aduerſitate
cuſtodi· P· In cōmemoratō=
ne ſancti pauli· Introitus·
Scio cui credidi et certus
ſum quia potens eſt depo=
ſitum meū ſeruare in illū
diem. Ps· Celi enarrant gloriā dei
et opera manuū eius annūciāt fir
mamentum: Oratio·

Deus qui multitudinem
gentiū beati pauli apl'i
predicatione docuiſti· da nob
queſumus vt cuius natalicia
colim⁹ eius apd̄ te patrocinia
ſentiamus· Alia iohānis ba=
ptiſte· tercia iſta oratio.
Deus q̄ beatū petrū apl'm
a vinculo abſolutū illeſū abire
feciſti· noſtrorū queſumus ab
ſolue vincula peccatorū ⁊ oīa
mala a nobis ppiciatus exclu
de· P. Ad galathas· j·
Fratres Notū vobis fa=
cio euangeliū quod euangeli
ſatum eſt a me quoniā nō eſt
ſcd̄m hoīem· Neqꝫ enī ego ab
hoīe accepi illd̄. neqꝫ didici ſꝫ
p reuelationē ihesu xp̄i· Audi
ſtiſ enī ↄuerſatōnē meā aliqn̄
in iudayſmo. Quoniā ſupra
modū pſequebar ecc̄iam dei ⁊
expugnabā illā. Et pficiebā
ī iudaiſmo ſupra multos co=
etaneos meos in genere meo·
abundācius enim emulator
exiſtens paternarū mearum
traditionū. Cum aūt compla
cuit ei q̄ me ſegregauit ab vte
ro matris mee et vocauit per
gratiā ſuam vt reuelaret filiū
ſuū p me vt euangeliſarem il
lū in gētibꝫ Cōtinuo nō acqui
eui carni ⁊ ſanguini neqꝫ veni
iheroſolimam ad āteceſſores
meos apl'os ſꝫ abij ī arabiā.
Et iterū reuerſus ſū damaſcū

Deinde poſt annos tres veni
iheroſolimā videre petrū ꝛ mā
ſi apud illū diebꝫ quindecim.
Aliū aūt apoſtoloꝝ neminem
vidi niſi iacobū fratrē domi-
ni. Que aūt ſcribo vobis. ec-
ce coram deo quia non menti-
or. Grad. Qui operatus eſt pe-
tro in apoſtolatu operatus eſt ꝛ mi
chi inter gētes. et cognouerūt gra-
tiā dei que data eſt michi. ꝟ. Gra
tia dei in me vacua nō fuit ſed gra
tia eius in me ſemꝑ manet. Allľa
ꝟ. Tu es vas electōis ſancte pau
le apoſtole gentiū predicator. ꝓ om
nibus nobis ora deū qui te elegit.
Proſa. Petre ſumme. Euāge.
Ecce nos reliquimus. require
in ꝯuerſione ei9. Offr. In om
nem terram. Secretū. Eccleſie
tue queſumus domine preces
et hoſtias apoſtolica cōmen-
det oratio. vt quod pro illorū
gratia celebramus nobis pro
ſit ad veniā. Secre. Oblatū
tibi domine ſacrificium in cō
memoratione beati petri apo
ſtoli tui viuificet nos ſemper ꝛ
muniat. Prefatio de apoſto-
lis. Cō. Amē dico vobis. Cōpľ.
Perceptis domine ſacramē-
tis beatis apoſtolis tuis inter
veniētibus depcamur. vt que
pro illoꝝ celebrata ſūt gloria
nobis ꝓficiant ad ſalutem et
ad medelam. Complenda.
Corporis ſacri et p̄cioſi ſan

guinis repleti libamie queſu-
mus domie deus noſter. vt qđ
pia deuotiōe gerimus certa re
demptiōe capiamus. In octa-
ua ſancti iohannis baptiſte.
Introitus. De ventre matris.
Preſta queſumus Oratō
Omnipotens deus vt eccle
ſia tua que iterato natiuitatē
precurſoris filij tui domini no
ſtri iheſu chriſti iohannis ba-
ptiſte in octaua die veneratur
ipō pro ea apđ tuā miſcđiam
ab oībꝫ pcīs iteruenīēte te mi
ſerāte liberari mereat̄. P eūđ.
Cōmemoratō de vigilia. tercia
de ſcō petro. Epľa. Hec dicit do
minus. Audite inſule. vt ſup.
Grad. Priuſq̄ꝫ te for. Allľa Erat
iohānes dilcūs. Proſa. Inter
natos. Euāg. Elyzabet. Credo
dicitur. Offr. Iuſt9 vt palma.
Secr. In conſpectu tuo do-
mine queſumus vt talia ſint
noſtra munera que intercedē
te beato iohāne baptiſta et te
placare valeāt et nos tibi pla
cere ꝓficiant. Comu. Tu puer
ꝓpheta altiſſimi. Complē. De-
us qui nos beati iohānis ba
ptiſte ſolēnia frequentare con
cedis preſta queſumus vt de-
uotis mentibꝫ eadem celebre-
mus et eius patrocinio ꝓme-
rente plene capiamus ſecuri
tatis augmētū. Infra octauā
apľorum petri ꝛ pauli. Michi

E autem nimis. Orõ.
Xaudi nos deus ſaluta-
ris noſter et apoſtoloꝝ tuorũ
petri et pauli nos tuere preſi-
dijs quoꝝ donaſti fideleſ eſſe
doctrinis. per dñ. Epl'a. Iã nõ
eſtis hoſpi. Grad. Nimis ho-
norati ſunt. All'a. In om̃em ter
ram exiuit. Proſa Petre ſum-
me xp̃i paſtor. Euãge. Hoc eſt
p̃ceptũ meum. Credo dicitur
Offr. In om̃em terram. Secr.
Munera dñe glorificationiſ
tue offerim⁹. q̃ut tibi ꝑ nobis
ſint grata. eoꝝ queſumus de-
p̃catio efficiat. quoꝝ ſolennia
celebramus. Cõ. Vos qui ſecu
ti eſtis. Cõpl'. Sãcta tua noſ
dñe ſumpta viuificẽt. et inter
cedentibꝫ ſanctis tuis apoſto-
lis petro et paulo miſcdie ſem
piterne p̃parent expiatos. P
dñ. In vigilia viſitatõis ſan-
cte marie pagitur octaua ſan
cti iohannis. Introit⁹. Rora-
te celi deſuper. Oratio.
Ue ſanctificatiõis arche
marie dñe deuſ. que te nouem
menſibus baiulauit. fac nos
debita veneratione feſta pera-
gere. in q̃ ip̃e dignat⁹ es clau-
ſum ꝓphetã in vtero elizabeth
viſitare. Qui Lectio apocali-
pſis bti iohannis. xij.
Signũ magnũ apparuit
i celo. Mulier amicta ſole ⁊ lu-
na ſub pedibꝫ eius. et in capi-
te eius corona duodecim ſtella
rũ. et in vtero habẽs et clama
bat ꝑturiẽs. et cruciabatur ut
pariat. et peperit filiũ maſculũ
qui rectur⁹ erat om̃es gẽtes in
virga ferrea. Et raptus eſt fi-
lius eius ad deũ et ad thronũ
eius. Grad. Benedicta et vene
rabilis es virgo maria que ſine ta
ctu pudoris inuenta es mater ſal-
uatoris. v̇. Virgo dei geñtrix quẽ
totus nõ capit orbis in tua ſe clau
ſit viſcera factus homo. Grad.
reiterat̃. Nota ſi hec vigilia
die dñico occurrerit tũc cante-
tur. All'a. Prophete ſancti. Se
In illo tp̃e. Cũ cũdũ mathe. j.
eſſet deſpõſata mater ihũ ma-
ria yoſeph. anteq̃z ↄuenirent
inuẽta ẽ in vtero habẽs de ſpi
ritu ſcõ. Ioſeph aũt vir ei⁹ cũ
eſſet iuſtus ⁊ nollet eã tradu-
cere voluit occulte dimitere eã
hec aũt eo cogitãte ecce ange-
lus dñi in ſomnis apparuit ei
dicẽs. Ioſeph fili dauid noli
timere accipe mariã ↄiugẽ tuã
Qđ eñi i ea natũ ẽ de ſpũ ſcõ ẽ
pariet eñi filiũ ⁊ vocabis no-
mẽ ei⁹ ihm̃. Ip̃e eñi ſaluũ faci
et pp̃l'm ſuũ a pcc̃is eoꝝ. Offr.
Felix nanq̃z es ſacra virgo ma
ria ⁊ om̃i laude digniſſima q: ex te
ortus ẽ ſol iuſticie xp̃s deus noſter
Secr. Viſita nos in ſalutari
tuo dñe qui marie viſcera tua
dignatus es p̃ſentia viſitare.

et p glorioſam mr̃is tue qua
elyzabeth viſitauit exultatōnē
nos ad perhennē digneris p=
ducere habitationem · Prefa
tio ↄ̃ūis·Cō· Beata viſcera ma
rie virginis que portauerūt eterni
patris filiū. Compl Satiati ⁊
inebriati celeſtibus alimentis
fac nos qs̄ dn̄e eterna frui=
ciōe ↄſequi q̄ miſticis ſumpſi=
mus ſacramentis · Qui viuit
In die viſitatōnis marie·
Gaudeamus oēs in
domino diem feſtum
celebrantes in hono=
re marie virginis de
cuius viſitatione gaudent angeli
et collaudant filium dei. ps. Eru
ctauit cor meū verbū bonū dico·
Deus qui nos p̄= Orō:
ſentē feſtiuitatē in iheſu
xp̄i filij tui·et marie virgīs ma
tris eius laudib; venerari fe=
ciſti·preſta qs̄ vt qui eiuſdē
virginis humilitatis ⁊ gaudi
orū quibus elizabeth viſitauit
ſolennia celebramus in eorū
memoria et gaudijs iugiter
maneamus·P eund· Lectō li
Ecce iſte bri ſap·cant·ij·
venit ſaliens in mōtib;
trāſiliēs colles·Silis ē dilcūs
me⁹ capree hynnuloq; ceruoꝝ
En ip̄e ſtat poſt parietē nr̄m·
reſpiciens per feneſtras pſpici
ens per cancellos·En dilectus
meus loquitur michi. Surge

propera amica mea columba
mea formoſa mea ⁊ veni. Iā
enim yems tranſijt ymber a=
bijt ⁊ receſſit·flores apparuerūt
in terra noſtra·tempus puta
tōis aduenit·vox turturis au
dita eſt in terra noſtra. Ficus
ptulit groſſos ſuos·vinee flo
rentes odorem dederunt ſuum
Surge propera amica mea
ſpecioſa mea et veni colum=
ba mea in foraminibus petre i
cauernis macerie · Oſtende
michi faciem tuā. Sonet vox
tua i auribz meis. Vox enim
tua dulcis et facies tua deco=
ra· Grad. Audi filia et vide ⁊
inclina aurem tuam quia concupi
uit rex ſpeciem tuam. v̄· Vultum
tuū deprecabuntur oēs diuites
plebis filie regum in honore tuo.
Alla. v̄· Aue ſtillans melle al=
uearium·aue veri ſalomonis fer=
culum·aue verbi dei tu ſacrarium·
aue deitatis receptaculum maria.
Proſa Aue verbi dei parens.
In illo tem= Scdm lucam·j·
pore. Exurgens maria abijt i
montana cum feſtinatione in
ciuitatem iuda. Et intrauit in
domū zacharie et ſalutauit ely
zabeth. Et factum eſt vt audi
uit ſalutatōnē marie elyzabeth
exultauit infans in vtero ei⁹ ⁊
repleta ē ſpū ſcō elyſabeth et ex
clamauit voce magna ⁊ dixit·
Benedcā tu inter mulieres et

benedictus fructus vẽtris tui·
Et vnde michi hoc· vt veniat
mater domini mei ad me. Ec=
ce enĩ vt facta eſt vox ſalutati
onis tue in auribꝫ meis· Exul
tauit in gaudio infans in vte
ro meo. Et beata que credidi=
diſti quoniã pficientur in te q̃
dicta ſunt tibi a dñio· Et ait
maria· Magnificat aĩa mea
dñm. Et exultauit ſpũs meus
ĩ deo ſalutari meo· Quia reſpe
xit humilitatẽ ancille ſue· ecce
enim ex hoc beatam me dicent
oĩes generationes. Quia fe=
cit michi magna qui potẽs eſt
et ſanctum nomen eiꝰ· Et mi=
ſericordia eius a pgenie in p=
genies timentibꝫ eũ· Fecit potẽ
tiã in brachio ſuo diſperſit ſu
perbos mente cordis ſui. Depo
ſuit potentes de ſede et exalta=
uit humiles. Eſuriẽtes imple=
uit bonis et diuites dimiſit in=
anes. Suſcepit iſrahel puerũ
ſuũ recordatꝰ miſericordie ſue
Sicut locutus eſt ad patres
noſtros abrahã ꝛ ſemini eius
in ſecula Mãſit aũt maria cũ
illa quaſi tribꝫ menſibꝫ· ꝛ re=
uerſa eſt in domũ ſuam· Credo
dicitur p totã octauam quã=
do de domina ſeruatur· Offiꝫ
Aue maria gratia plena domi=
nus tecũ benedicta tu in mulieri=
bus et benedictus fructus ventris
tui· Secre. Salutaris victi=
me oblationem tibi deus pa=
ter ymmolamus ſuppliciter de
precantes· vt ſicut intemera=
te virginis marie viſcera ihũ
chriſti filij tui gloria illuſtra=
ſti· q te in ſpiritu exultationis
ꝛ leticie magnificaret· ita pene
tralia cordis noſtri ſpũs ſan
cti digneris ſuauitate perfun=
dere· quatenus ſacro delibuti
cariſmate veniã cõſequi pec=
catoꝝ teqꝫ nunc et ſemper pijs
mentibus magnificare mere
amur· P eũd· Prepha· Et te ĩ
viſitatione· Cõ· Diffuſa eſt gra=
tia in labijs tuis ꝓpterea benedix
it te deus ineternũ alla· Compl.
Refecti et renouati ſacro ce=
leſtis alimonie pabulo immẽ
ſam clementiam tuam flagi=
tamus dñe deꝰ noſter· vt qui
viſitatõnis feſta peragimus
in ihesu chriſti et marie laudi=
bus indeſinenter maneamus
P eund· Proceſſi ꝛ martini
ani· Judicabunt ſancti· Orõ.
Deus qui nos ſanctorũ
tuorum pceſſi et marti=
miani ꝯfeſſionibus glorioſis
circũdas et ptegis· da nob ex
eoꝝ imitatiõe pficere et inter=
ceſſione gaudere· Epla· Sta=
bũt iuſti· Grad· Exultabũt ſan
Alla· Judicabũt ſci na· Euãge
Sedẽte ihũ ſupra· Offiꝫ Glori
abũtur in. Secr. Suſcipe dñe p
ces ꝛ munera q vt tuo digna

ſint conſpectui ſanctoꝝ tuoꝝ
queſumꝰ precibꝫ adiuuemur
Com· Anima noſtra ſicut: Cōpl'
Corporis ſacri et p̄cioſi ſan-
guinis repleti libamīe queſu-
mus dn̄e deus noſter· ut quod
pia deuotione gerimus· inter-
cedentibꝫ ſanctiſ tuis certa re
demptione capiamus· Infra
octauā omnia teneantur ut ī
ip̄o die p̄ter primā collectam
loco cuius dicitur ſequens o-
Deus qui in viſi- ratio
tatōe letabūde virginis
marie iheſu xp̄i filij tui gerule
noue laudis p̄conijs magnifi
cari voluiſti· eius meritis et p̄
cibus talem nobis queſumuſ
tue viſitationis gratiā tribue
quatenuſ nūc et ſemper te ma
gnificare mereamur Et no-
tandum ſi infra hanc octauā
aliquod duplex vel nouē lcō-
nū occurrerit quod impedia
officium· de beata virgine ī ſū-
ma miſſa· de ſancto de quo a-
gitur. Simili modo teneatur
infra octauā aſſūptionis na-
tiuitatis· In tranſlatione ſan
cti thome apoſtoli· Oratio.
Omnipotens ſempiterne
deus qui nos ydoneos
eſſe non pp̄endis· ad maieſta-
tem tuam ſicut dignum eſt ex
orandū· da ſanctum thomā
apoſtolum tuum pro noſtriſ
ſupplicare peccatis quē digne
poſſis audire· Secre. Exau-
di domīe preces noſtras· ꝛ ut
digna ſint munera que oculiſ
tue maieſtatis offerimus apo
ſtoli tui thome nobiſ aſſit ſub
ſidiū· P· Compl'. Intende p̄
camur altiſſime vota que red
dimus et tibi placita fieri. bea
ti thome apl'i tui precibus cu-
ius defertur honore concede.
In tranſlatōe ſancti martini
Deus qui popu- Oratio
lo tuo eterne ſalutis be-
atū martinū miniſtrū ꝯſtitu-
iſti· preſta qs̄· ut quē doctorē
vite habuimuſ in terris inter
ceſſorem ſemp̄ habere merea-
mur in celis· Secre. Hoſti-
as domine laudis tuis altari
bus adhibemꝰ· quas tibi eiuſ
p̄cinio credimus ꝯmendan
das· cuius nos voluiſti vo-
tis ad tue pietatis p̄uenire no
ticiā. Cōplen̄. Sacramēta ſa
lutis noſtre percipientes cōce-
de qs̄ miſericors deꝰ· ut bea-
ti martini confeſſoris tui atqꝫ
pontificis· nos vbiqꝫ interceſ-
ſio adiuuet· in cuius venera-
tione hec tue obtulimꝰ maie
ſtati. Eodē die vdalrici cōfeſ
Deſto do- ſoris. Oratō
mine precibus noſtris
quas in beati vdalrici cōfeſſo-
ris tui atqꝫ pontificis ꝯmemo
ratōne deferimus· ut qui iuſti
cie noſtre fiduciā nō habemꝰ

eius qui tibi placuit precibus
adiuuemur· Per eundē· Secre·
Propiciare dn̄e qm̄s ſuppli-
cationibꝫ noſtris et interueni-
ēte ꝑ nobis beato ↄfeſſore tuo
atqꝫ pontifice vdalrico hijs ſa-
cramentis celeſtibꝫ ſeruientes
ab omni culpa liberos eſſe cō-
cede· et purificante noſ gratia
eiſdē quibꝫ famulamur miſte-
rijs emūdemur. P. Complen
Sancti ↄfeſſoris tui atqꝫ pō-
tificis vdalrici tribue nob̄ q̄s
dn̄e ſupplicationibꝫ foueri· ut
cuiꝰ depoſitōnē annuo celebra-
mus obſequio· eius apd̄ te in-
terceſſiōibꝫ adiuuemur ⁊ me-
ritiſ· Procopij abbatis. Orō
Penā in nob̄ eterne ſal-
uator tue virtutis opera-
re medelā· ut qui p̄clara beati
ꝓcopij confeſſoris tui merita
veneramur· ip̄ius adiuti ſuf-
fragijs a cūctis aīaꝝ noſtraꝝ
languoribꝫ liberemur. Qui t.
Secre· Accepta tibi ſit dn̄e q̄-
ſumꝰ oblatio ſalutaris· ſicut
beato ꝓcopio tuo ↄfeſſore ꝑ-
fecit ad honorē· ita nobis fa-
muliſ tuis ꝓficiat ad ſalutem
P. Cōpl. Qd̄ a te dn̄e deſcen-
dit ad noſ ad te qm̄s a nobiſ
aſcendat· et intercedente bea-
to procopio cōfeſſore tuo pu-
rificet quos redemit ihūs xp̄s
dominus noſter· Qui cū deo.
In octaua petri ⁊ pauli apoſto-
loꝝ. Sapientiā ſanctoꝝ: Oratō
Deus cuius dextera beatū
petrū ap̄lm āmbulantem
in fluctibꝫ ne mergeretur ere-
xit et coap̄lm eiꝰ paulū tercio
naufragantē de ꝓfundo pela-
gi liberauit· exaudi nos ꝓpici-
us et ↄcede ut amboꝝ meritis
eternitatiſ gloriā ↄſequamur
Orō. De viſitatōne· Ep̄la.
Hij ſunt viri miſc̄die· require
iohannis ⁊ pauli. Grad̄. Iu-
ſtoꝝ aīme in ma· All'a· Corpo-
ra ſanctoꝝ in pace· Proſa· Pe-
tre ſumme xp̄i paſtor· Scd̄m ma-
theū· xiiij.
In illo tp̄e. Iuſſit
iheſus diſcipulos ſuos aſcen-
dere in naviculā et p̄cedere eū
tranſfretum donec dimitteret
turbas · Et dimiſſa turba a-
ſcendit in montē ſolus orare·
veſpere aūt facto ſolus erat i-
bi. Nauicula aūt ī medio ma-
ri iactabatur fluctibus . Erat
enim eis ventus ↄtrarius· q̄r-
ta aūt vigilia noctiſ· venit ad
eos ambulās ſup mare Et vi-
dentes eū ſupra mare ambu-
lantē turbati ſūt dicētes quia
fantaſma eſt. Et p̄ timore cla-
mauerūt. Statimqꝫ iheſus lo-
cutus eſt eis dicens· Habete fi-
duciā ego ſum nolite timere.
Reſpondens aūt petrus dixit·
Dn̄e ſi tu es iube me veīre ad
te ſupra aq̄s· At ip̄e ait veni·
Et deſcēdens petrꝰ de nauicula

ambulabat ſupra aquas ut
veniret ad iheſũ. Videns vero
ventũ validũ timuit. Et cum
cepiſſet mergi clamauit dicẽs
Dñe ſaluũ me fac. et cõtinuo
iheſus extendens manũ appre
hendit eũ ⁊ ait illi. Modice fi=
dei quare dubitaſti? Et cũ aſcẽ
diſſet in nauiculã. ceſſauit vẽ=
tus. Qui aũt in nauicula erãt
venerũt ⁊ adorauerũt eũ dicẽ
tes. vere filius dei es. Credo ỏr
Offꝰ Exultabũt ſancti. Secre.
Afferimus tibi dñe preces et
munera. que ut digna ſũt cõ=
ſpectui. apł'oꝝ tuorũ p̃cibꝫ ad=
iuuemur. P. p̃fatio de apłis.
Cõ. Juſtoꝝ aĩe in ma. Cõpleñ.
Protege dñe populũ tuũ. et
apł'oꝝ tuoꝝ patrocinio cõfi=
dentẽ. ꝑpetua defenſione cõfir
ma. P. willibaldi cõfeſſoris.
Deus qui nos ho Oratio
diernã diem beati willi=
baldi cõfeſſoris tui atqꝫ pon=
tificis migratione cõſecraſti.
preſta q̃s. ut cuiꝰ ãnua cele
britate exultamus. eiꝰ ſuffra
gijs tue pietatis cõſequamur
auxiliũ. P Secre. Interuẽ=
tu beati willibaldi cõfeſſoris
tui atqꝫ pontificis dñe q̃s his
muneribꝫ benedictionẽ infun
de celeſtẽ. ut cuiꝰ ãnuã celebra
mus ↄmemorationẽ. ꝑ illius
interceſſionẽ pctoꝝ nr̃oꝝ me=
reamur abſolutionẽ. P eũdẽ

Repleti dñe mune= Cõpleñ
ribus ſacris que de feſtiuitate
beati willibaldi cõfeſſoris tui
atqꝫ pontificis percepimus. tri=
bue q̃s. ut eodẽ intercedente
et eoꝝ mũdemur effectu et mu=
niamur auxilio. P Kiliani ⁊
Preſta ſocioꝝ eius Orõ.
q̃s ops̃ deuſ. ut beatoꝝ
martirũ tuoꝝ kiliani colona
ti et tornati ſolẽnia recenſen=
tes. meritis ip̃oꝝ ꝓtegamur.
Sint q̃s dñe noſtra Secr̃
tibi munera grata. que tũc ea
dem in ſanctoꝝ tuorũ kiliani
ſocioꝝqꝫ eius digna ↄmemo
ratione deferimus ſi et actus
ip̃oꝝ pariter ſubſequamur.
Protege dñe plebẽ Cõpleñ.
tuã et quã martiꝝ tuoꝝ kilia
ni colonati et tornati aſſidua
tribuis feſtiuitate deuotã tibi
placitã fieri p̃cibꝫ cõcede ſan=
ctoꝝ. In octaua viſitationis
ſancte marie introitus Gau=
deamus omnes in dño. Oratio
Deus qui in viſitatione le
tabunde virginis marie
iheſu xp̃i filij tui gerule noue
laudis preconijs magnificari
voluiſti. eius meritis ⁊ p̃cibus
talẽ nobis q̃s tue viſitatio
nis gratiã tribue. quatenus
nũc et ſp̃ te magnificare mere
amur. P Lc̃o libri regũ. j. re.
Exultauit cor meũ in .ij.
dño. et exaltatum eſt cor

meū in deo meo· dilatatū eſt
os meū ſuper inimicos meos·
q2 letatus ſum in ſalutari tuo
Nō eſt ſanctus ut ē dn̄s· neqꝫ
enī eſt alius extra te. Et nō eſt
fortis ſicut deus noſter. Noli=
te mltiplicare loqui·ſublimia
gloriantes. Receđāt vetera de
ore vr̄o· q2 deus ſcientiarū do=
minus eſt· et ipi p̄parātur co=
gitationes. Arcus fortiū ſupe
ratus eſt· ꝛ infirmi accincti ſūt
robore. Repleti prius p pani=
bus ſe locauerunt· ꝛ famelici
ſaturati ſunt donec ſterilis pe=
perit plurimos. Et q̄ multos
habebat filios infirmata eſt.
Dn̄s mortificat ꝛ viuificat· de=
ducit ad inferos ꝛ reducit. Do
minus pauperē facit et ditat·
humiliat et ſublimat. Suſci=
tans de puluere egenū· ꝛ de ſter
core erigens pauperē· ut ſede=
at cū principibꝫ· et ſoliū glo=
rie teneat· Dn̄i enī ſunt cardi=
nes terre· ꝛ poſuit ſup eos or=
bem· pedes ſanctoꝝ ſuoꝝ ſerua
bit· ꝛ impij in tenebris cōtice=
ſcent· quia nō in fortitudine
ſua roborabit vir. Dn̄m for=
midabūt aduerſarij eius· ꝛ ſu
per ipos in celis tonabit. Dn̄s
iudicabit fines terre· et dabit
imperiū regi ſuo· et ſublima=
bit cornu xp̄i ſui. Gr̄ Audi fi=
lia et vide. Alla v̄ O maria ma
ter xp̄i montana que adiſti et co=
gnatam ſalutaſti cōſilij mater xp̄i
audi nos dulcis ꝛ pia natū nobis
concilia. Proſa Illibata mente
prona. Euan. In illo tpe Ait
maria. Magnificat aīa mea.
finis Et ſemini eiꝰ in ſecula.
Cetera oīa ut in die. Septem
fratrū introitus. Lauda
te pueri dn̄m laudate no=
men dn̄i qui habitare facit ſterilē
in domo matrē filioꝝ letantē ps
Sit nomen dn̄i benedictū. Or̄o
Preſta qs̄ ops̄ deus: ut
qui glorioſos martires
tuos fortes i ſua paſſione co
gnouimꝰ· pios apud te in no
ſtra interceſſione ſentiamus.
P. Cōmemorationes cōmu=
nes· Epl'a Mulierē fortē quis
inueniet. Gr̄ Vindica dn̄e ſan
guinē. Alla v̄ Laudate pueri
dn̄m laudate nomen dn̄i. v̄ Sit
nomen dn̄i benedictū ex hoc nunc
et uſqꝫ in ſeculū. Euā. Loquēte
ihesu ad tur. require feria q̄r=
ta poſt remiſcere i medio euā=
gelij uſqꝫ ad finem. Offr̄ Aia
noſtra ſicut. Secr̄. Sacrificijs
p̄ſentibꝫ q̄s dn̄e intēde placa=
tus: ut intercedentibꝫ ſanctis
tuis deuotioni nr̄e pficiāt ꝛ ſa
luti. P. Cō. Quicūqꝫ fecerit vo=
lūtatē. Cōpleñ Qs̄ ops̄ deꝰ
ut intercedentibꝫ ſanctis tuis·
illius ſalutaris capiamꝰ effe=
ctū cuiꝰ p hec miſteria pignꝰ
accepimus. In tranſlatione

ſancti benedicti introitus. Os
INterceſſio nos Oratio iuſti.
abi q̄s dñe beati benedicti ab=
batis cōmēdet. ut qđ nr̄is me
ritis nō valemus. eius p̄cibꝫ
aſſequamur. Cōmemoratio
cōpetens. Ep̄la Dilectus deo ꝛ
hoībꝫ. Gr̄ Dñe p̄uenisti. All'a
Iſte ſanctus. Euā. Ecce nos re
liquimus oīa. require in con=
uerſione ſancti pauli. Offr̄
Deſideriū aīe. Secre. Suſcipe
dñe munera que in eiꝰ tibi ſo
lēnitate deferimus. cuius nos
cōfidimus patrocinio libera=
ri. P Cō. Beatus ſeruus. Cōpl
Beati benedicti cōfeſſoris tui
dñe p̄cibꝫ cōfidentes. q̄s cle
mentiā tuā. ut p ea que ſūpſi
mus eterna p̄mia capiamus
Per. Margarethe virginis
introitus. Gaudeamus oēs.
Deus q̄ beatā mar= Orō
garethā virginē tuā ho
dierna die ad celos per marti
rij palmā venire fecisti. cōcede
q̄s nobis. ut eius exempla
ſequētes. ad te p̄uenire merea
mur. P dñm. Ep̄la Domine
deus meus. Grad Diffuſa eſt.
All'a Vernās roſa lucens in=
ter lilia margareta theodoſi filia p
te ſaluātur ꝛ letantur pctōꝝ milia
nos optamus et rogamus p no=
bis ora nimiū formoſa ꝛ gratioſa
Margaritha p̄cioſa.
Sil'e eſt regnū celorū

decē v̄gi. Offr̄ Offerentur regi.
Hec victima dñe q̄s Secr̄
p beate virginis margarethe
martirio oblata. ꝛ mentiū no
bis ſanctitatē ꝛ corporū obti=
neat ſanitatē. Cō. Quinqꝫ pru
dentes vir. Cōpl Huius dñe
ſacramenti ſuſceptione. et bea
te margarethe virginis inter
ceſſione. ꝛ tu in nobis digna=
re. ꝛ nos in te viciſſim mane=
re concede. Henrici cōfeſſoris
introitus. Os iuſti medi. Orō
Deus qui beatū henricum
etate iuuenili flore niten
tem in ſanctoꝝ cōfeſſoꝝ tuoꝝ
cōſortio ſublimaſti. p̄ſta q̄s
ut quē tibi facis eſſe deuotum
eius apđ te ſentiamꝰ auxiliū.
P. Ep̄la Dedit dñs confeſ.
Gr̄ Os iuſti medita. Euā. Ne
mo accendit lucernā. Offr̄
Deſideriū aīe. Secre. Sancti
henrici cōfeſſoris tui dñe p̄ci=
bus q̄s. ut pietati tue acce=
pta hec efficiat oblatio. ꝛ gra=
tie tue nobis dona cōciliet. P
Cō. Fidelis ſeruus. Cōpleñ.
Populū tuū q̄s dñe pio fa
uore pſequere. et intercedente
beato henrico ꝯfeſſore tuo ab
omnibꝫ aduerſitatibꝫ cuſto=
di. Per. In diuiſione apl'oꝝ
introitus Michi autē nimis.
Deus qui eccleſiā Oratio
tuā diſtributā p orbem
terrarū ſcōꝝ apl'oꝝ tuoꝝ p̄di

cratione fundaſti· cōcede ꝓpici-
us: ut quoꝝ hodie ſub vna ce
lebritate recolimus inſignia·
eoꝝ in cūctis neceſſitatibꝫ no-
ſtris expiamur ſuffragia. P.
Deus qui hodierna Alia
die apl'oꝝ tuoꝝ diuiſio
nē tua fieri ꝓordinaſti, ꝓuiden
tia· ut in vna fidei gratia gen
tiū paſſim diſperſa cōgregare
tur eccleſia· da nobiſ ꝑ ſuppli
cationē ipſoꝝ veniā nr̄oꝝ pro
mereri pctoꝝ· ꝑ quoꝝ verā p̄-
dicationē ad tui noīs ꝑueni-
mus agnitionē. P Ep'la Cor
de creditur ad iuſticiā. Gr Ni-
mis honorati· All'a Nō vos me
elegiſtis. Proſa Celi enarrant.
Euāge. In illo tp̄e Dixit ihe-
ſus diſ· ſuis. Eūtes in mundū
vniuerſū. vſqꝫ in finē· require
in die aſcenſionis in medio
euāgelij. Alij legūt euangeliū
Cōuocatis ihūs duodeci apl'iſ
et habet̄ quīta feria īfra octa
uā penthecoſtes. Credo Dicitur
Offr In omnē terrā. Secr.
Muneribꝫ dn̄e q̄s nr̄is ſuf-
fragantibꝫ ſanctis tuis apl'iſ
gratiā tue benedictionis in-
funde. P̄fatio de apoſtolis. Cō
Ego vos elegi· Cōplen Perce-
pto vitalis ſacramēti ſacrifi-
cio q̄s oīp̄s deus: ut oīm apl'o
rū tuoꝝ patrocinia ſentiam⁹
ꝑ quos vniuerſo orbi hodier
na diuiſione tue maieſtatis
innotuerunt ꝑconia: Allexij
cōfeſſoris intro. Juſtus nō cō-
Deus qui Orō turbabitur
beato allexio tribuiſti ut
noua arte mundū deluderet· et
de hoſte hūani generis mira-
biliter triūpharet· p̄ſta q̄s: ut
eius muniamur auxilio cui⁹
erudimur ſalutiferis exēplis.
Cōmemoratio ꝯpetens. Ep'la
Dilectus deo ꝛ ho. Gr Dn̄e p̄-
ueniſti. All'a Poſuiſti in capite.
Euange. Si q̄s venit ad me.
Offr Deſideriū aīe eius. Secr.
Hoſtias tibi dn̄e ꝑ ꝯmemo
ratione ſancti ꝯfeſſoris tui al
lexij deferim⁹ ſuppliciter dep̄cā
tes· ut ſicut illi tribuiſti ſacre fi-
dei claritatē ſic nobis indulgen-
tiā largiaris ꝛ pacē. Cō· Ma-
gna eſt gl'a eius. Cōpln Deus
fideliū remunerator aīaꝝ· p̄ſta
ut ꝑ hec ſacramēta que ſūpſi
mus· ꝛ p̄ces ſancti allexij ꝯfeſ
ſoris tui cui⁹ venerandā cele
bram⁹ feſtiuitatē indulgētiā
cōſequamur. Arnolphi ꝯfeſ.
intro. Statuit ei dn̄s. Oratio
Deus q̄ beatū arnolphū
cōfeſſorē tuū atꝫ pontifi-
cē doctorē p̄cipuū catholiceqꝫ
fidei p̄dicatorē eligere digna-
tus es· preſta ut ipſo intercedē
te pctoꝝ nr̄oꝝ mereamur exui
macul'· ꝛ tibi dn̄e ſinceris mē-
tibꝫ deſeruire. Ep'la Ecce ſacer
dos magn⁹. Gr Jurauit dn̄s.

All'a Jſte eſt qui ante. Euãge.
Sint lũbi vrĩ p̃. Offr̃. Veri=
tas mea. Secre. Propiciare
q̃s dñe ſupplicationibꝫ nr̃is ⁊
intercedente p nob ſcõ ꝯfeſſo=
re tuo arnolpho his ſacramẽ
tis celeſtibꝫ ſeruientes ab om
ni culpa liberos eſſe rõcede ut
purificãte nos gratia eiſdem
q̃bꝫ famulamur miſterijs e=
mũdemur. Cõ. Fidelis ſer. Cõpl'
Preſta q̃s oƥs deus ut de per
ceptis muneribꝫ grãs exhibẽ
tes beneficia potiora ſumamꝰ.

Praxedis ṽginis introitus.
Loquebar de teſtimonijs. Orõ
Preſta q̃s oƥs deus ut qui
nos ãnua btẽ praxedis
ṽginis tue ſolẽnitate letificas
rõcede ꝓpicius ut eius adiuue=
mur meritis cuiꝰ caſtitatis ir
radiamur exẽplis. Cõmemo=
ratio cõpetẽs. Epl'a Qui gl'a=
tur. Gr̃. Audi filia. All'a Specie
tua. Euã. Sile eſt regnũ ce. de
ṽgi. Offr̃. Offerẽtur regi. Secr̃
Hoſtias dñe p cõmemora=
tione ſancte praxedis ṽginis
offerimꝰ quã de tui corpis vni
tate nulla temptatio ſepara=
uit. Cõ. Quicqꝫ pruden. Cõpleñ
Quĩs dñe deꝰ nr̃ ut interueni
ente bt̃a praxede p ſacroſan=
cta miſteria q̃ ſũpſimus p̃ſen
tis et future vite ſubſidia ca=
piamus. Marie magdalene
introitus. Gaudeamus oĩs.

Deus qui btẽ ma Oratio
rie magdalene peniten=
tiã ita tibi placitã gratãqꝫ fe=
ciſti ut nõ ſolũ ei pcc̃a dimitte
res verũ etiã ſingulari amo=
ris gratia cordis eiꝰ intima p
luſtrares da nobis tue ꝓpici=
ationis abundantiã ut q̃ eiꝰ
ſolẽnitate letamur eius meri
tis et p̃cibꝫ adiuuemur. P.

Lectio libri ſapientie iij.
In lectulo meo p noctẽ queſi=
ui quẽ diligit aĩa mea queſi=
ui illũ ⁊ nõ inueni. Surgam ⁊
circuibo ciuitatẽ p vicos ⁊ pla
teas querẽs quem diligit aĩa
mea. Queſiui illũ ⁊ nõ inueni
Inuenerũt me vigiles q̃ cuſto
diũt ciuitatem. Num quẽ dili
git aĩa mea vidiſtis? Paulu=
lũ cũ ptranſiſſem eos inueni
quẽ diligit aĩa mea. Tenui il
lũ nec dimittã donec introdu=
cã illũ in domũ matris mee et
in cubiculum genitricis mee.
Gr̃. Adiuuabit eã. All'a ṽ. Hec
illa eſt maria cui dimiſiſti multũ
dñe ihesu xp̃e q꞉ dilexit te vehemẽ
ter. Proſa. Laus tibi xp̃e. Euã
Rogabat ihesũ quidã. Credo
dr. Offr̃. Diffuſa eſt. Secretũ
Munera nr̃a q̃s dñe btẽ ma
marie magdalene meritis ti=
bi reddãtur acepta cuius ob
lationis obſequiũ vnigenitꝰ
filius tuꝰ clemẽter ſuſcepit im
penſũ. Qui c. P̃fatio cõmunis

Cō. Diffuſa eſt gratia. Cōpleñ
Sumpto dñe unico ac ſingu
lari remedio corpore ſcilicet et
ꝓcioſo ſanguine tuo qͣs ab
omībꝫ malis beate marie ma
gdalene ꝓtinijs exuamur.
Apollinaris epi introitus Sa
cerdotes tui dñe. Oratio
Maieſtatē tuā dñe beatus
martir atꝫ pontifex apol
linaris ꝓ nobꝭ exorare digneť
ut qđ nr̄is meritis non vale-
mus eius ꝓcibꝫ aſſequamur.
Cōmemoratio ꝯpetens. Epl'a
Doctrinis varijs. Gr. Iſte eſt
ſanctus. All'a Iſte eſt ſanctus.
Gr. Inueni dauid. Euan. Fa-
cta eſt cōtentio. require de ſan
cto bartholomeo. Offr. Veri
tas mea. Secr. Sacrificiū tibi
dñe laudis offerimꝰ ꝑ ſancti
celebritate apollinaris. ut ꝓpi-
ciationē tuā quā nr̄is operibꝫ
nō meremur. pij ſuffragato-
ris interceſſione aſſequamur.
Cō. Semel iuraui in ſan. Cōplñ
Sumpta dñe ſacrificia qͣs
beato apollinare martire tuo
atqꝫ pontifice dep̄cante. reme-
diū nobꝭ celeſte ꝯferant ſemp.
In vigilia ſancti iacobi bri-
gitte electe introitus. Gaudea
mus omnes in domino. Oratio
Domine deus nr̄. qui ſecū
dū magnā miſericordiā
tuā bt̄e brigitte tantā dediſti
gratiā. ut ꝑ filiū tuū unigeni
tum ſecreta ei celeſtia ⁊ occulta
miſteria a mūdi ſapiētibꝫ ab
ſcondita reuelares. cōcede nos
famulos tuos ipiꝰ pio inter-
uentu in reuelatōne ſempiter
ne glorie tue gaudere ꝑhenni
ter exultātes. feria de vigilia.
tercia q̄ ſequiť Criſtine v. oro
Omnipotens ſempiterne deꝰ caſto
rū corporū cōſeruator et
mentiū ⁊ cuſtos. pijs eccl'ie tue
ꝓcibꝫ adeſſe digneris. ⁊ interce
dente bt̄a criſtina v̓gine tua
mentibꝫ nr̄is pius illabere. et
ſpūalis nobis vite tribue pu
ritatē. Epl'a Mulierē fortem
q̄s inue. All'a v. O ſponſa xp̄i
redolens ut mirra ſuauiſſima erro
ri noſtro cōdolens prona mitiſſi-
ma. Proſa Eya mater nos.
Euā. Sit'e ē regnū ce. theſau.
Offr. Filie regū. Secre. Omnipotens
ſempiterne deus munera tue
maieſtati oblata ꝑ interceſſi
onē bt̄e brigitte ſponſe altiſſi
mi filij tui ad ꝑpetuā fac nos
ꝑuenire leticiā. P eūdē. Secre
Hanc hoſtiā tibi dñe dicatā
angelica oculis tue maieſta-
tis ꝓferat celſitudo. ⁊ placabi
lem tibi ⁊ omībꝫ ſanctis tuis
eſſe ꝑficiat. Cō. Sit'e eſt reg. ce.
Sacramēta ſalutis Cōpleñ
noſtre ſuſcipiētes cōcede qͣs
omnipotens deus. ut bt̄e brigitte nobꝭ
ubiqꝫ ꝓſit oro. in cuiꝰ venera
tione hec tue obtulimꝰ maie-

ſtati. Alia de vigilia q̄ ſequiť
Satiati corporis et ſangui=
nis dñici alimonia dñe deus
noſter· ſupplici deuotione depo
ſcimus· ut ip̄a patrocinãte cu
ius ſolennia celebramus· hec
eadē ſacrata miſteria ad no=
ſtrarū vegetationū aiarū per
uenire ſentiam⁹. Quicūqꝫ ve
ro officiū de vigilia tenere vo
luerit hūc ordinē ſeruabit in=
troitus Ego autē ſicut. Oratio
Cōcede nob̄ q̄s oīp̄s deus ven.
Ep̄la Beatus hō q̄ inuenit ſa.
Gr̄. Juſtus ut palma. grad̄· re=
petatur. Si vero die dñico eue
nerit dicať Alľa Per manus
autē. Euā: Deſignauit dn̄s.
Offr̄ Gľa et honore. Secretū
Muneribꝫ noſtris dñe beati
apľi tui iacobi feſta p̄imus· et
qꝛ cōſcientie nr̄e p̄pedimur ob
ſtaculis eius meritiſ qm̄s tibi
grata reddãtur. Cō· Magna
eſt gloria· Cōpleñ. Beati apľi
tui iacobi dñe qm̄s ſupplica=
tione placatus· ⁊ veniā delicto
rū nob̄ tribue ⁊ remedia ſem
piterna cōcede. In die iacobi
apoſtoli introitus. Michi autē
nimis. ut ſupra. Oratio
Eſto q̄s dñe plebi tue ſan
ctificator ⁊ cuſtos ut apo
ſtoli tui iacobi munita preſi=
dijs· ⁊ cōuerſatione tibi place
at et ſecura mēte deſeruiat. P.
Ep̄la Benedictus deus et pr̄.

Gr̄. Cōſtitues eos pricipes. Alľa
Jam nō eſtis hoſpites. Proſa
Gaude ſponſa xp̄i: uel Clare ſan=
ctoꝝ. Euãge. Acceſſit ad iheſū
mater filioꝝ zebedei· uſqꝫ ibi.
Et dare animā ſuā in redem=
ptionē p multis. require poſt
dñicā Reminiſcere feria q̄rta
in medio euãgelij. Credo dicit
Offr̄ In omnē terrā. Secretū
Oblationes populi tui dñe
q̄s apľi tui iacobi paſſio bea=
ta cōciliet· ⁊ que nr̄is apta nō
ſunt meritis· fiant tibi placi=
ta eius dep̄catione. P. p̄fatio
de apľis. Cō· Dico autē vobis.
Beati apľi tui iaco Cōpleñ·
bi in cuius nos hodierna fe=
ſtiuitate corpe ⁊ ſanguine tuo
refeciſti· qm̄s dñe interceſſio=
ne nos adiuua· p cui⁹ ſolēni=
tate percepim⁹ tua ſancta letā
tes. P. De ſancta anna intro
Gaudeamus oēs. Oratio
Deus qui beatā annā ma
trem tue genitricis fieri
voluiſti· p̄ſta qm̄s· ut apud te
meritis vtriuſqꝫ matris ⁊ filie
regna celeſtia ↄſequamur. P.
Ep̄la Mulierē fortem quis in
ueniet. Grad̄· Adiuuabit eā.
Alľa v̄ Anna mater eximia filij
abrahe filia celi fulget in curia co
ronata gloria Proſa Gaude ſancte an
ne. Euā· Liber generationis.
Offr̄ Filie regū in ho. Secre.
Super has qm̄s omp̄s deus

oblationes que in memoriā
ſanctiſſime anne matris bea
tiſſime genitricis unigeniti tui
dn̄i nr̄i cōſecrantur· ⁊ tuā effū
de benedictionē· et p eā tribue
nobis cordiū purificationē· ⁊
munerū celeſtiū participatio=
nem. P· Cō· Dilexiſti iuſticiā.
Sumpta ſacramē= Cōpleñ.
ta qs̄ dn̄e intercedente beatiſ
ſima anna matre glorioſe ge
nitricis unigeniti filij tui ab
hoſtiū nos defendāt formidi=
ne· ⁊ eterne mortis amaritudi
ne. P eūdē. Criſtofori introi
tus In virtute tua. Oratio.
Deus cuius virtute beatus
martir criſtoforus diuer
ſa ſuperauit tormēta· fac nos
qs eius interueniētibz meritis
uniuerſas inimici inſidias ſu
perare. P. Ep̄la Iuſtus qua
morte pocupatus· Gr Bea=
tus vir qui imple· Alla Poſuiſti
dn̄e in capite. Proſa Spe merce
dis et corone· Euāge· Si quis
vult venire. Offr Poſuiſti do
mine. Secre. Magnifica dn̄e
beati martiris tui criſtofori ſo
lēnia recenſemus· que pmptiſ
cordibus ambientes oblatis
muneribz ⁊ ſuſcepimus ⁊ reco=
limus. Cō· Qui vult venire poſt
me. Cōpleñ. Sancta tua dn̄e
beati criſtofori martiris tui p
cioſa cōfeſſione quā celebra=
mus nos refoueāt· quibz ⁊ iu
giter ſaciamur ⁊ ſemp deſide=
ramus expleri. P. Pantha=
leonis martiris intro. Gloria
Letetur ec= Orō et honore·
cleſia tua deus beati pā=
thaleonis martiris tui cōfiſa
ſuffragijs· atz eius pcibz glo=
rioſis ⁊ deuota pmaneat ⁊ ſe=
cura conſiſtat. Ep̄la Memo
militās· Alla Iuſtus cor ſuū
Gr Dn̄e pueniſti eū· Alla Iſte
ſanctus digne. Euā. Si qs ve=
nit ad me· Offr Deſideriū aie.
Uotiua dn̄e munera Secre.
deferimus in tuorꝫ martirū ſo
lēnitate· et per illorū paſſionē
tuam magnificentiā venera=
mur· ⁊ p eadem nob implora
mus tue pietatis auxiliū. P·
Cō· Magna eſt gloria. Cōpleñ.
Qs̄ oīs deus ſalutaribz re
pleti miſterijs· ut quorꝫ ſolen=
nia celebram· eorꝫ orationi=
bus adiuuemur· Eodem die
ſeptem dormientiū Oratio
Deus q glorioſos eterne
reſurrectionis precones
ſeptē dormiētes magnifice co
ronaſti· pr̄a qs̄· ut eorꝫ pci=
bus reſurrectionē ſanctā que
in eis mirabiliter oſtenſa eſt
cōſequamur. P dn̄m. Secre.
Maieſtatem tuā nobis qs̄
dn̄e hec hoſtia imolanda red
dat placatū· ⁊ tuorꝫ digna p
ſtulatio ſanctorꝫ. P· Cōpleñ.
Sacramētis dn̄e deprecamur

acceptis·et ſanctoꝝ tuoꝝ dor=
mientiū ꝑcibꝫ contra oēs ne=
quicias dyaboli irruentes ꝓ=
tegamur. P do. Marthe vir=
ginis introitus. Gaudeamus
omnes in domino. Oratio
Oṗs ſempiterne deus cui⁹
filius ſuſpta carne ꝓ no
bis in ede btē marthe hoſpita
ri dignatus ē·da q̄s ut ei⁹ me
ritis ⁊ ꝑcibꝫ q̄ illū placide ho
ſpicio ſuſcepit in terris·in ede
pſſoꝝ misericorditer hoſpita
Deus in Alia ri valeam⁹
cōphenſibilis potētie quē
celi cape nō poſſunt·qui beatā
marthā hoſpitā tuā ītātū di
lexiſti·ut in domū ſuā terreſtrē
te mereret̄ excipere·fac nos q̄s
ſic te caſto amore diligere· et
circa frequēs miſteriū tuū ſa=
tagere· ut ei⁹ meritis et ꝑcibꝫ
poſt huius vite exiliū in celeſte
hoſpiciū tuū a te excipi merea
mur·Qui vi. Epl'a Dn̄e deus
meus· uel Gratia mulieris.
Gꝗ Audi filia et vide· All'a v̄
Martha cuius virtutibꝫ tota ful=
get eccleſia obtine tuis ꝑcibꝫ bea=
ta nobis gaudia· Proſa Aue
martha glorioſa. uel Exultent fi
lie ſyon· Euāge· Intrauit ihe
ſus in quoddā. require in die
aſſūptionis marie·Offꝗ Filie
regū· Secre. Suſcipe ⁊ ſancti
fica adonai oṗs deus hoc mu

nus oblatū ⁊ cōcede· ut ad ſa
lutē noſtrā caro ⁊ ſanguis fi=
at filij tui meritis illius que il
lum gratanter hoſpicio ſuſce
pit·Qui tecū. Cō· Diffuſa ē gra
tia· Cōpleñ· Queſumus om
nipotens deus ut pijs ſacramē
tis que ſūpſim⁹ ⁊ meritis bea
te marthe filij tui hoſpite·di=
gne hic ⁊ in futuro viuamus
Eodem die felicis ⁊ ſocioꝝ ei⁹
introitus· Sacerdotes eius in:
Preſta q̄ms om= Oratio
nipotens deus·ut ſicut po
pulus xp̄ianus martirū tuoꝝ
felicis ſimplicij fauſtini ac be
atricis temporali ſolennitate
congaudet·ita pfruatur eter=
na·⁊ quod votis celebrat pio
cōprehendat effectu. P. cōme
moratio cōpetens. Epiſtola
Plures facti ſunt. Gꝗ Sacer=
dotes tui induā. All'a Letamini
in domino. Euāge· Sint lūbi
veſtri ꝑcincti. Offꝗ Gloriabū
tur celi· Secre Hoſtias tibi
domine ſanctorū tuorū felicis
ſimplicij fauſtini·et beatricis
meritis dicatas benignus aſ
ſume·et ad perpetuū nobis tri
bue ꝑuenire ſubſidiū. Per.
Com· Ego vos elegi. Cōpleñ.
Preſta queſumus omipotēs
deus ut ſanctoꝝ tuorū felicis
ſimplicij fauſtini ⁊ beatricis
celeſtibus miſterijs celebrata

ſolẽnitas indulgentiã nobis
tue propiciationis acquirat·
Felicis martiris Oratio
Sancti felicis dñe cõfeſſio
recenſita cõferat nobis
pie deuotionis augmẽtũ· qui
in tuo nõie pſeuerãs meruit
honorari. P dñm. Secretũ
Hoſtias tibi dñe in cõmemo
ratione ſancti felicis offerim⁹
quẽ a tui corporis unitate nul
la tẽptatio ſeparauit. Cõplñ
Spiritum nobis dñe tue ca
ritatis infunde· ut quos uno
pane ſatiaſti intercedente bea=
to felice martire tuo· tua faci=
as pietate cõcordes. P Abdon
et ſennen introitus. Intret in
Deus qui Oratio cõſpectu·
ſanctis tuis abdon ꝛ ſen
nen ad hanc gloriã ueniendi
copioſum munus gratie con
tuliſti· da nobis famulis tuiſ
nr̃oꝝ ueniã peccatoꝝ· ut ſan=
ctoꝝ intercedentibꝫ meritiſ ab
omĩbꝫ mereamur aduerſita=
tibꝫ liberari. cõmemoratio cõ
petens. Epl'a Gratias agere
debemus. Gr̃ Exultabũt ſancti.
All'a Iuſti exultẽt in cõſpec. Euã
Hoc eſt p̃ceptũ. Offꝛ Mirabi
lis deus. Secre. Munera tibi
dñe dicata p ſanctoꝝ martirꝝ
tuoꝝ abdon ꝛ ſennen occiſio=
ne offerimus· qui dũ finiũtur
in terris· facti ſunt celeſti luce
ppetui. Cõ· Poſuerũt mortalia

Populũ tuũ qñs Compleñ·
dñe ppetua munitione defen=
de· nec difficulter qđ pie ꝛ iuſte
poſtulat cõſequatur· cui ſan=
ctorũ tuorũ abdon et ſennen
merita ſuffragãtur. Germa=
ni ꝯfeſſoris introitus Statuit
Maieſtatem Orõ ei dñs·
tuã q̃s dñe ſanctus ger=
manus ꝯfeſſor tuus atqꝫ pon
tifex cui⁹ depoſitionẽ hodie ce
lebramus pro nobꝭ exoret· ut
qđ noſtris meritis non uale=
mus· eius p̃cibꝫ cõſequamur·
Epl'a Ecce ſacerdos magnus·
Gr̃ Iurauit dñs. All'a Iſte eſt
qui ante deũ. Euã. Homo qui
dã peregre. Offꝛ Ueritas mea
Beati germani cõfeſ= Secr·
ſoris tui atqꝫ pontificis nos
queſumus dñe ãnua ſolen=
nitas pietati tue reddat acce=
ptos· ut p hec pie placationis
officia· et illũ beata retributio
comitetur· et nobis gratie tue
dona cõciliet. P do. Cõ. Dñe
quinqꝫ talenta· Cõpleñ· Deus
qui es fidelium remunerator
animarũ· preſta queſumus:
ut beati germani confeſſoris
tui atqꝫ pontificis cuius uene
randã celebramus feſtiuita=
tem· p̃cibus indulgentiam cõ
ſequamur. Per. Ad uincula
ſancti Petri introitus. Nunc
ſcio uere ut ĩ paſſione ei⁹
Deus qui beatum petrum

apoſtolum a vinculis abſo-
lutum illeſum abire feciſti· no
ſtroꝝ queſumꝰ abſolue vin-
cula peccatoꝝ· et omnia mala
a nobis propiciatus exclude.
Eodem die machabeoꝝ Oɼo
Fraterna nos dn̄e marti-
rū tuoꝝ corona letificet·
que ꝛ fidei noſtre ꝑbeat incita-
mēta virtutū ꝛ multiplici nos
ſuffragio cōſoletur. Ep̄la Mi
ſit herodes: Proſa. Petre ſū-
me xp̄i paſtor. Euā. Juſſit ihe-
ſus diſcipu· require in octaua
petri ꝛ pauli. Credo dr. Secre.
Oblatū tibi dn̄e ſacrificiū in
cōmemoratione beati petri vi
uificet nos ſemp ꝛ muniat· P
Votiua dn̄e ſuffra- Aliud
gia ꝓ ſanctoꝝ martirū tuorū
cōmemoratione deuota mēte
tractamus quibꝫ nobis ꝛ ꝑſi
diū creſcit ꝛ gaudiū. ꝑfatio de
ap̄lis. Cōplen̄. Corporis ſa-
cri et ꝑcioſi ſanguinis repleti
libamīe qs̄ dn̄e deus noſter
ut intercedente beato petro apo
ſtolo tuo qđ pia deuotōne ge
rimus· certa redemptione capi
amus. P. Alia Preſta qs̄
oṗs deus· ut quorū memoriā
ſacramenti perceptione colimꝰ
fidem quoqꝫ ſe ꝓfitendo ſecte-
mur. Stephani pape introi.
Juſtus ut palma flore· Oratio
Deus q̄ nos bt̄i ſtephani
martiris tui atqꝫ pontifi
cis ānua ſolennitate letificas
cōcede ꝓpicius· ut cuius natali
cia colimꝰ de eiuſdem etiā ꝓte-
ctione gaudeamus. Ep̄la Ec-
ce ſacerdos magnus. Gꝝ Ju
ſtus nō cōturbabitur. All'a Leta
bitur iuſtus· Euāge· Ego ſum
paſtor bonus· require dn̄ica
ſcd̄a poſt paſcha. Offꝝ Inue
ni dauid. Secre Munera tibi
dn̄e dicata ſanctifica· ꝛ inter-
cedente beato ſtephano marti
re tuo atqꝫ pontifice· ꝑ eadem
nos placatus intende. Com.
Dn̄e quinqꝫ talenta. Cōplen̄.
Hec nos cōmunio dn̄e pur-
get a crimīe· ꝛ intercedente bt̄o
ſtephano martire tuo atꝫ pō
tifice celeſtis remedij faciat eſ-
ſe cōſortes. In inuētione ſan
cti ſtephani martiris introitꝰ
Etenī ſederūt principes· ꝑ totū ſi
cut in die eius poſt natiuitatē
Deus qui es ſan xp̄i Oɼo
ctoꝝ tuoꝝ ſplendor mira
bilis· quiqꝫ hodierna die ſan
ctorū ſtephani nicodemi ga-
malielis atqꝫ abybon glorio-
ſam inuētionem reuelaſti· da
nobis in eterna beatitudine
de eoꝝ ſocietate gaudere. P.
Munera tibi dn̄e nr̄e Secr.
deuotionis offerimus· que et
pro tuorū grata ſint honore
ſanctoꝝ· ꝛ nobis ſalutaria te
miſerante reddant. ꝑfatio cō
munis. Cōpln̄ Sūpſimꝰ dn̄e

ſanctorum tuoꝝ ſolennia ce
lebrantes ſacramēta celeſtia.
preſta q̄s·ut q̄d temporali-
ter gerimus·eternis gaudijs
cōſequamur. Eodē die iuſti-
Deus Oro ni martiris:
qui tua ineffabili pieta-
te beatū iuſtinū etate paruulū
magnū fide ac virtute feciſti-
da q̄s· ut qui eius paſſione
gloriamur·vite quoqꝫ inno-
centiā imitemur. Secre· Acci
pe munera miſericors deus·q̄
in honorē ⁊ laudē glīe tue bea
to iuſtino martire tuo colla-
ta offerimꝰ·ut te ſanctificante
vnigeniti tui corpꝰ ⁊ ſanguis
fiat·⁊ ꝑ hoc nos in eius corpo
ris vnitate tribue imppetuū
manere.P. Cōplā· Qui dn̄e
ꝑceptione miſterij ⁊ beati iuſti
in ſolēnitate letantes·q̄s ut
eius nobis interceſſione ⁊ mē
tiū puritatē ⁊ corporꝫ conferat
ſoſpitatē.P· Marie niuis in
troitus. Salue ſancta pa· Oro
Concede ſancte pater oḿs
eterne deus·ut q̄ ſereniſ-
ſime dn̄e nr̄e matris filij tui·
ſempqꝫ virginis marie excel-
lentiā ſingularē veneramur:
eius imperiali patrocinio glo
riemur·⁊ oſculū ſponſi ꝑ eā ſu
mere valeamus· Epl'a Ab in
itio ⁊ ante ſe· Gr Benedicta et
venerabilis· All'a Benedicta·
Proſa Mittit ad virginē· Euā
Loquēte ihesu ad turb· Offr
Felix nāqꝫ es· Secre. Tua dn̄e
ꝓpiciatione· Cō Aue regina ce.
Cōpleñ. Sumptis dn̄e ſalu·
Eodem die dn̄ici cōfeſſoris in
troitus. In med io eccle· Oro
Deus qui eccleſiā tuā bea-
ti dn̄ici cōfeſſoris tui il-
luminare dignatus es meri-
tis et exemplis·cōcede ut eiꝰ in
terceſſione et tpalibꝫ nō deſti-
tuatur auxilijs·⁊ ſpūalibꝫ ſp
ꝓficiat incrementis·P Epl'a
Dilectus deo ⁊ hominibꝫ· Gr
Dn̄e ꝑueniſti. All'a Iſte eſt qui
ante. Proſa Dilectus deo et
homini. vel Dic oculis ac mani.
Euāge· Vos eſtis ſal terre.
Offr Poſuiſti dn̄e· Secre.
Munera tibi dn̄e dicata ſan
ctifica·⁊ meritis beati dn̄ici cō-
feſſoris tui nob̄ proficiāt ad
medelam. Cōpleñ. Concede
q̄s oḿs deus·ut qui peccato-
rū noſtroꝝ pondere ꝑmimur
beati dn̄ici confeſſoris tui pa-
trocinio liberemur. Eodē die
oſwaldi regis ⁊ martiris Oro
Deus q̄ beatū oſwaldū re
gē et martirē tuū hodie
ſuſcepiſti atqꝫ remuneraſti cō
cede ꝓpicius:ut qui eius gaude
mus meritis ꝓuocemur exem
plis· Secr Hoſtias q̄s do-
mine quas in cōmemoratōe
bt̄i oſwaldi regis ⁊ martiris
deuote tibi offerimꝰ miſeratꝰ

aſſume· et noſtrorū peccatorū
vincula diſrūpe. P. Cōplen̄.
Dignus ꝑpetue ſalutis ſumē
tes: clementiā tuā oṗs de⁹ im
ploramus· ut bt̄o oſwaldo in
terueniente celeſtis vite ꝑmia
cōſequi mereamur. P. Sixti
feliciſſimi agapiti martirū in
troitus. Sacerdotes tui dn̄e.
Deus q̄ nos cōcedis Orō
ſcōꝝ martirū tuorū ſixti
feliciſſimi ⁊ agapiti natalicia
colere· da nob̄ in eterna leticia
de eoꝝ ſocietate gaudere. Cō-
memoratio cōpetēs. Epl'a Re
memorami· Gℓ Aīa noſtra.
All'a Te martirū cādida· Euā·
Ecce nos reliquimus. Offꝫ
Aīa noſtra. Secre· Munera ti
bi dn̄e dicata ſanctifica· et in=
tercedente beato ſixto martire
tuo atq; pontifice cū ſocijs ſuiſ
ꝑ eadē nos placatus intende·
Cō· Anima noſtra· Cōplen̄·
Preſta nobis qͣs dn̄e inter
cedentibꝫ ſanctis tuis ſixto fe=
liciſſimo ⁊ agapito· ut que ore
cōtingimus pura mēte capia
mus. P· In trāſfiguratione
7 In excelſo thro= dn̄i introitus
no vidi ſedere virum quem adorat
multitudo angeloꝝ pſallentes in
vnū ecce cuius imperij nomen eſt
in eternū· ṗs Jubilate deo oīs ter
ra pſalmū dicite nomini eius.
Deus qui hodierna Orō
die vnigenitū tuū mira
biliter trāſformatum celitus
vtriuſq; teſtamēti patribꝫ re
uelaſti· da nob̄ qͣs beneplaci-
citis tibi actibꝫ ad eius ſemꝑ
cōtemplādā ꝑtingere gloriā
in quo tue paternitati optime
cōplacuiſſe teſtatus es. Qui tecū
Petri apoſtoli· ij· petri· j·
Kmi. Juſtū arbitror quā
diu ſum in tabernaculo
ſuſcitare vos in cōmonitione
certus ꝙ velox ſit depoſitio ta
bernaculi mei ſecūdū qd̄ dn̄s
nr̄ iheſus xp̄s ſignificauit mi
chi ꝑ reuelationē. Dabo autē
operā et frequēter habere vos
poſt obitū meum ut hoꝝ oīm
memoriā faciatis. Nō enī in
doctas fabulas ſecuti. notā
fecim⁹ vob̄ dn̄i nr̄i iheſu xp̄i
virtutē ⁊ ꝑſcientiā. Sed ſpecu=
latores facti illius magnitu=
dinis. Accipiēs enī a deo patre
honorē et gloriā voce de celo
lapſa· ad eū huiuſcemodi a
magnifica gloria. Hic eſt fili=
us meus dilectus ī quo michi
bene cōplacui· ip̄m audite. Et
hāc vocē nos audiuim⁹ de ce=
lo allatā: cū eſſem⁹ cū ip̄o in
mōte ſancto. Et habem⁹ fir=
miorē ꝓpheticū ſermonē· cui
attendentes bene facitis· qua
ſi lucerne lucenti in caligino=
ſo loco donec dies illuceſcat· ⁊
lucifer oriat̄ in cordibꝫ vr̄is.
Benedictus qui venit Grad̄.

in nomine dñi deus dñs et illuxit
nobis. ṽ A dño factum eſt iſtud
et eſt mirabile in oculis noſtris.
Alla ṽ Dñs regnauit decorē in
dutus eſt induit dñs fortitudinē
et p̃cinxit ſe virtute. Euā. Aſſũ=
pſit iheſus petrũ. require ſab=
bato ante remiſcere. Credo Of
Deus firmauit orbē terre Offr.
qui nõ cõmouebitur parata ſedes
tua deus ex tunc a ſeculo tu es.
Suſcipe dñe pater oṗs Secr
eterne deus munera que ꝑ glo
rioſa filij tui trãſfiguratione
deferimus. et cõcede ꝓpicius. ut
ꝑ hec a tpalibz liberemur in=
comodis. et gaudijs cõnecta=
mur eternis. P. p̃fatio de epi=
phania dñi. Cõ. Reuelabitur
gloria dñi et videbit oĩs caro ſalu=
tare dei noſtri. Cõpleñ. Deus
qui hunc diē incarnati verbi
tui trãſfiguratione cõſecraſti.
tribue qs: ut diuinis paſti
alimonijs in eius mereamur
mēbra trãſferri qui hec in ſui
memoriã fieri p̃cepit. Donati
cõfeſſoris introitus Letabitur
Deus tuorꝫ Oratio iuſtus
gloria ſacerdotũ. pñ qs
ut ſancti martiris tui ⁊ epi do
nati cuius feſta gerimus eius
auxiliũ ſentiamus. Eodē die
Interceſſio ſancte afre Ora
nos qs dñe beate afre mar
tiris tue ſociarũqꝫ eius ſemꝑ
letificet que in tui nois cõfeſſi
one tibi placere meruit. tuãqꝫ
gloriã i celis adeptura ꝑ ignis
cõcremationē ⁊ aque ſubmer
ſionē coronã vite eſt conſecu
ta. Epla Omnis pontifex. Gr
Beatus vir qui inuentus. Alla
Poſuiſti dñe. Euãge. Si quis
vult poſt me. Offr Inueni da
uid ſeruũ meũ. Secre. Preſta
qs dñe in ſancti martiris et
epi tui donati p̃cibz. ⁊ quē ad
laudē nois tui dicatis mune
ribus honoram⁹ ut pie nobis
deuotionis fructus accreſcat.
Oms oṗs deus. ut ſa= Secr
crificiũ qd tue pietati deſiderã=
ter offerimus. gratũ tibi bta
afra ſuffragatrix ſocieqꝫ ei⁹ ef
ficiãt. Cõpleñ. Votiua dñe
dona que ꝑ beati martiris tui
et epi donati percepimus. preſta
qs: ut ei⁹ p̃cibz ⁊ p̃ſentis vi=
te nobis pariter et eterne tri=
buas ꝯferri ſubſidiũ. Cõplñ
Beate afre martiris tue dñe
ſuffragijs exoratus. percepti ſa
cramēti tui nos virtute defen=
de. Alio modo de ſancta afra
ſociarũqꝫ eius introitus In
tret in cõſpectu tuo. Oratio
Deus cui caritatis ardore
incenſa beata afra vna
cũ puellis ſuis illicita carna=
liũ deſideriorꝫ incendia deuicit.
carniſqꝫ cõbuſtionē ſuſtinuit
imperterrita. te ſupplices de=
p̃camur. ut per earum preces.

in nobis carnalia deſideria ex
tinguas· atq3 ad ſupna gau=
dia nos pducas. Epl'a Red=
det deus mercedē. Gr̄ Exulta=
būt ſancti in gl'a. All'a Iuſti epu
lentur. Proſa Ad aurā poſt uel
O beata beatoꝝ. Euāge. Erant
appropinquātes ad. Offꝛ
Letamini in dn̄o. Secretū
Sacrificiū dn̄e qd̄ deſiderāter
offerim⁹ gratū tibi bt̄a afra
ſuffragatrix ſocieq3 eius effi=
ciant. Cō. Et ſi corā· Cōpleꝫ.
Beate afre martiris tue ſo=
ciarūq3 eius dn̄e ſuffragijs ex
oramus· ut percepti ſacramēti
eius nos virtute defendas. D
Ciriaci et ſocioꝝ eius introi.
Timete dn̄m omnes. Oratio
Deus qui nos ānua beati
ciriaci martiriſ tui ſocio
rūq3 eius ſolēnitate letificas·
cōcede ꝓpicius· ut quoꝝ natali
cia colim⁹ virtutē quoq3 paſ=
ſionis imitemur. Cōmemora
tio cōptens. Epl'a Metuēs do
minū· Gr̄ Timete dn̄m· All'a
Te martirū cādidatus. Euāge.
Eūtes in mūdū vni· uſq3 ibi
Et bene habebunt. require in
aſcenſione dn̄i. Offꝛ Letami
in dn̄o· Secr̄· Accepta tibi ſit
in cōſpectu tuo dn̄e nr̄a deuo=
tio· ⁊ eoꝝ nobis fiat ſupplica=
tione ſalutaris pro quoꝝ tibi
ſolēnitate defertur. Cō· Signa
eos· Cōpleꝫ· Qs̄ dn̄e deus
noſter· ut interueniente beato
ciriaco martire tuo cū ſocijs
ſuis ſacroſancta miſteria que
ſūpſimus actu ſubſequamur
et ſenſu· In vigilia ſancti lau
rentij martiris introitus·
Diſperſit dedit pauperib3 iu=
ſticia eius manet in ſeculū
ſeculi. ps Beatus vir qui timet
dn̄m in mādatis ei⁹ volet nimis·
Adeſto dn̄e ſupplica= Ora
tionib3 nr̄is· ⁊ interceſſi
one bt̄i laurentij martiris tui
ꝑpetuā nobis miſericordiam
impende. Alia dn̄ice· tercia ro=
Adeſto dn̄e ſupplica mani
tionib3 nr̄is· ut q̄ ex ini=
quitate nr̄a reos nos eſſe co=
gnoſcimus bt̄i romani mar=
tiris tui interceſſione libere=
mur. Epl'a Confitebor ti dn̄e·
Diſperſit dedit pauperibus Gr̄
iuſticia eius manet in ſeculū ſeculi
potens in terra erit ſemen eius ge
neratio rectoꝝ benedicetur. reite=
ratur. Si vero die dn̄ico fue=
rit dr̄ All'a Poſuiſti in capite ei⁹
Euā. Si q̄s vult poſt me ve.
Gratio mea mūda eſt et Offꝛ
ideo peto ut detur locuſ voci mee in
celo q2 ibi ē iudex me⁹ ⁊ cōſcius me
us in excelſo aſcēdat ad dn̄m dep̄=
catio mea. Secr̄ Hoſtias dn̄e
quas tibi offerim⁹ ꝓpicius re=
ſpice· ⁊ intercedente bt̄o laurē=
tio martire tuo vincula pcc̄o=
rum noſtroꝝ abſolue· Aliud

Sacrificiũ dñe qđ pro beati romani martiris tui honore deferimus: ⁊ tibi q̃ſs ad laudem placeat et nobis p illius ſuffragia ad eternã ſalutẽ obtinendã pficiat. P. Cõ. Qui vult venire poſt me. Compleñ.

Da nobis q̃ſs dñe deus noſter: ut ſicut beati laurẽtij martiris tui cõmemoratione tpali gratulamur officio: ita ppetuo letemur aſpectu. Alia

Queſumus oṗs deus: ut qui celeſtia alimenta percepim⁹ intercedente bt̃o romano martire tuo p hec cõtra oĩa adverſa muniamur. P. In die ſancti laurentij introitus.

Confeſſio et pulcritudo in conſpectu eius ſanctitas et magnificentia in ſanctificatõne eius. Ps Cantate dño canticũ novũ cãtate dño omnis terra. Oratio

Da nobis q̃s oṗs deus vitiorũ noſtrorũ flamas extinguere: qui beato laurentio martiri tuo tribuiſti tormẽtorũ ſuorũ incendia ſuperare. P.

Ad corinthios ij. corinthi. ix.

Fratres. Qui parce ſeminat: parce et metet. Et q̃ ſeminat in benedictionibz: de benedictionibz ⁊ metet. Unuſquiſqz put deſtinavit in corde ſuo: nõ ex triſticia aut ex neceſſitate. Hilarẽ eni datorẽ diligit deus. Potens eni eſt dñs omnẽ gratiã abundare facere in vobis: ut in omnibz ſp oẽm ſufficientiam habentes: habũdetis in oẽ opus bonũ: ſicut ſcriptũ ẽ. Diſperſit dedit pauperibz iuſticia eius manet in ſeculũ ſeculi. Qui autẽ ãminiſtrat ſemen ſeminãti: ⁊ panem ad manducandũ preſtabit: ⁊ multiplicabit ſemen veſtrũ: ⁊ augebit incremẽta frugum iuſticie veſtre. Grad

Probaſti dñe cor meũ ⁊ viſitaſti nocte. ṽ. Igne me examinaſti et nõ eſt inventa in me iniquitas.

All'a ṽ. Levita laurentius bonũ opus operatus eſt qui p ſignũ crucis cecos illuminavit: ⁊ theſauros eccleſie dedit pauperibz. Proſa.

Stola iocũditatis. Scđm iohãnem. xij.

In illo tpe. Dixit ihẽſus diſcipulis ſuis. Amẽ amẽ dico vobis. Niſi granũ frumenti cadens in terrã mortuũ fuerit: ipm ſolũ manet. Si autem mortuũ fuerit multũ fructũ affert. Qui amat animã ſuã: pdet eam. Et qui odit animã ſuã in hoc mundo in vitã eternã cuſtodit eam. Si quis michi miniſtrat: me ſequatur Et ubi ſum ego: illic et miniſter meus erit. Si quis michi miniſtraverit: honorificabit eũ pater meus qui eſt celis. Credo

Confeſſio ⁊ pulcritudo in conſpectu eius ſanctitas et ... Of. Offr.

magnificentia et ſantrificatiõe ei⁹
Secre. Accipe domine que-
ſumus munera dignanter ob
lata et beati laurẽtij ſuffragã-
tibus meritis ad noſtre ſalu-
tis auxilium ꝑuenire concede.
Cõ. Qui michi miniſtrat me
ſequatur et ubi ego ſum illic et mi
niſter meus erit. Cõpl'. Sacro
munere vegetati ſupplices te do
mine dep̄camur·ut quod debi
te ſeruitutis celebramus offi-
cio intercedente beato lauren-
tio martire tuo ſaluatõis tue
ſentiamus augmentum. Ti-
burcij martiris·Introitus.
Juſtus ut palma. Orõ.
Beati tyburcij nos queſu
mus domine foueãt cõ-
tinuata preſidia quia nõ deſi-
nis propiciatus intueri quos
talibus auxilijs ↄceſſeris ad-
iuuari. Alia dominice. San-
cti laurentij·Ep'la. Creans te
la. Grad. Os iuſti. All'a. Leta-
bitur iuſtus in dño Euangeliũ
Hoc eſt preceptũ meũ. Offr.
In virtute Adeſto domi
ne precibus populi tui adeſto
muneribus·vt que ſacris ſũt
oblata miſterijs tuoꝝ tibi pla
ceant interceſſione ſanctorũ.
Cõ. Poſuiſti domine in capi.
Compl. Sumpſimus domi
ne pignus redemptionis eter-
ne ſit nobis queſumus inter-
ueniente beato tyburcio mar-

tire tuo vite preſentis auxiliũ·
pariter et future·Per dñ. Clare
virginis. Oratõ.
Famulos tuos qs̃ dñe
beate virginis tue clare voti-
ua natalicia recenſentes et ce
leſtiũ gaudioꝝ ſua facias in-
teruentiõe participes·et ſimul
in vnũ diuitis et pauperis tui
vnigeniti coheredes. Qui cũ
Secr. Oblata tibi domine
dona ſanctifica que maieſtati
tue accepta fiant beate virgi-
nis tue clare interceſſione ve-
neranda. Compl'. Protegãt
queſumus dñe plebem tuam
glorioſe virginis tue clare ↄti
nua p̄ſidia et aſſumpta ꝑ illi-
us gloria corporis ſacri et p̄ci
oſi ſanguinis ſacramenta.
Ipoliti et ſociorũ eius·Intro
itus· Juſti epulentur· Oratio
Da nobis qs̃ omnipo-
tens deus vt beati ypoliti
martiris tui ſociorũq; eius ve
neranda ſolennitas·et deuoti
onem nobis augeat et ſalutẽ·
Cõmemoratio cõp'tes·Ep'la.
Juſti autẽ inppetuũ viuent ꝛ
Grad. Juſtoꝝ anime in manu·
All'a. Mirabilis deus in ſanctis
Euãge· Attendite a fermẽto·
Offr· Anima noſtra ſicut paſſer
Secre· Reſpice dñe munera
ꝑp'li ſcõꝝ martirũ tuoꝝ feſtiui
tate votiua vt tue teſtificatio
v̄itatis nob̄ ꝑficiat ad ſalutẽ

Cōmu. Dico vobis amicis.
Compl'. Sacramentoꝝ tuo
rū dn̄e cōmunio ſumpta nos
ſaluet·et intercedētibꝫ ſanctis
tuis ypolito et ſocijs eius ī tue
virtutis luce cōfirmet·P do·
In vigilia aſſumptionis ma
rie·Introitus. Salue ſancta pa
rens enixa puerpera: Oratō.
Eus qui virginalē aulā
beate marie in qua ha=
bitares eligere dignat⁹ es·da
q̄ſ̄s·ut ſua nos defenſiōe mu
nitos iocundos faciat ſue in=
tereſſe feſtiuitati Alia dominice
tercia euſebij. Oratō
Eus qui nos beati euſe=
bij ɔfeſſoris tui annua ſolen=
nitate letificas·ɔcede ꝓpicius
vt cui⁹ natalicia colimus per
eius ad te exēpla gradiamur.
Lectio libri ſapiē·eccl'ia·xxiiij·
Go quaſi vitis fructifi=
caui ſuauitatem odoris
et flores mei fructus honoris
et honeſtatis. Ego mater pul
cre dilectionis et timoris et a=
gnitōnis et ſancte ſpei. In me
omnis gratia vie et veritatis·
Tranſite ad me omnes q̄ ɔcu
piſcitis me et agnatōibꝫ me=
is implemini. Spūs enim me
us ſuꝑ mel dulciſ et hereditas
mea ſuper mel et fauū. Memo
ria mea in generatione ſecl'o=
rū. Qui edūt me adhuc eſuri=
ent·et qui bibūt me adhuc ſi=
tient·Qui audit me nō ɔfun=
detur. Et qui oꝑantur ī me nō
peccabūt. Qui elucidāt me vi
tā eternā habebunt· Grad̄.
Benedicta et venerabilis. Grad̄
reiteratur. Si autē hec vigilia
die dominico euenerit tūc Glo=
ria in excelſis· Credo· Ite miſſa ē
dicūtur cū All'a. Virga yeſſe flo
Euāge· Extollens quedā mu.
Offꝫ Felix nanqꝫ es· Secretū
Magna eſt dn̄e apud tuā cle
mentiam dei genitricis oratio
quā idcirco de preſenti ſeculo
tranſtuliſti·vt ꝑ pccīs noſtris
apd̄ te fiducialiter intercedat.
Secre[ ]audis tue dn̄e ho=
ſtias ymmolamus in tuoꝝ cō
memoratione ſanctoꝝ· quibꝫ
nos et preſentibuſ malis exui
ɔfidim⁹ et futuris· Prefatio
ɔſ̄ſ̄s·Cō. Regina mund̄. Cōpl'·
Oncede miſericors de⁹ fra
gilitati noſtre p̄ſidiū·vt q̄ ſan
cte dei genitricis marie requiē
celebramus interceſſionis ei⁹
auxilio a noſtris iniquitatibꝫ
reſurgamus. Compl'· Re=
fecti cibo potuqꝫ celeſti de⁹ no=
ſter·te ſupplices exoram⁹ vt in
cuius hec ɔmemoratōe ꝑcepi
mus eius muniamur ⁊ p̄cibꝫ·
In fine· Benedicamus dn̄o·deo
In die ſancto benedictōe ſher
Mn̄ps ſempiterne barū.
Deus qui celū et terrā ma
re et viſibilia et inuiſibilia vlo

tuo creaſti ex nichilo q̄q̃ her=
bas arboreſq̃ in vſus hoīm
aīaliūq̃ gignere feciſti. et vnū
quodq̃ ſementē in ipō habe=
re p̄cepiſti· atq̃ vt herbe nō ſo
lū animantibꝫ ad victū· ſed e=
tiam egris corporibꝫ pdeſſent
ad medicamentū tua īeffabi=
li pietate cōceſſiſti. Te ſupplici
mente ꝛ ore dep̄camur vt has
diuerſi generis herbas tua
clementia bene ✠ dicas ꝛ ſalu
bres· non ſolū ad neceſſitates
hoīm verū etiā animaliū fa=
cere digneris vt quicūq̃ ex e=
is ex hac veneranda feſtiuita
te ſumpſerint· ſeu in quecūq̃
vſum fuerit aſſumpte· accipi=
ant tam anime quā corporis
ſanitatē qd̄ preſtare dignetur
iheſus xp̄s· Qui cū. Itē alia·

Supplices etiā atq̃ obni=
xius dep̄camur deus om
nipotentiā tuā· Qui mirabili
ter cūcta creaſti· quiq̃ terram
diuerſa germina pferre p̄cepi
ſti· atq̃ vniuſcuiuſq̃ ſemē in
ſemetipō manere ſuper terrā
indidiſti· Et qui diuerſa medi
camentoꝝ genera ad ſanāda
humani generis corpa impo=
ſuiſti bene ✠ dicere et ſancti=
✠ ficare has diuerſi generis
herbas tua benignitate digne
ris vt quicūq̃ ex eis ſunt ſum
pturi tā aīe quā corpis ſani=
tatē pcipiāt. P do. Item alia·

Domine deus pater omp̄s
qui ab initō feciſti homi
nem ad ymaginē tuā· et cōdi=
diſti lumē· et creaſti celū et ter=
rā et omīa celeſtia ꝛ terreſtria
tu dn̄e dn̄aris poteſtati maris
tu habes poteſtatē abyſſi ma=
gne· tu ↄdidiſti omīa elemēta
Tu bene ✠ dicere ꝛ ſancti ✠
ficare digneriſ has creaturas
herbarum· Sicut benedixiſti
quinq̃ panes in deſerto et du
os piſces ꝛ ſatiaſti quinq̃ mi=
lia hominū. Omeſq̃ qui vtūt
ex eis bn̄ ✠ dicere ꝛ ſcī ✠ fica
re digneris · vt ſit eis ſanitas
corpis mentis et anime in no
mine patris ✠ et filij ✠ ꝛ ſpi
ritus ✠ ſancti· Et ab omībꝫ
pecoribꝫ putredinē et omē fan
taſma dyaboli et omēm mor=
bū ꝛ omēm dolum expellere di
gneris. P xp̄m dn̄m noſtrū.

Benedictio pomoꝝ·

Te dep̄camur omp̄s eter=
ne deus vt bene ✠ dicas hūc
fructū nouum pomoꝝ· vt qui
eſu interdicte arboris letalis
pomi in pthoparente iuſta fu
imus ſententia dānati· p illu
ſtratōnē filij tui dn̄i nr̄i iheſu
xp̄i ꝛ ſp̄us ſcī cuiꝰ benedictōe
ſactificata ſūt oīa atq̃ bene
dicta· vt depulſis antiqui ho
ſtis inſidijs ſalubritatē men=
tis et corpis ſumamuſ p dn̄m
iheſum xp̄m bene ✠ dic hūc

fructū pomorꝝ· ut hij qui ex eis
vtunt̄ ſint ſāctificati. P xp̄m·

Exorcizo te   Item alia·
creatura herbaꝝ in no=
mine patris oīpotentis et ī no
mine iheſu xp̄i filij eius et ſpi=
ritus ſancti paracliti. Exorci=
ſo te om̄is virtus aduerſarij
om̄is exercitus dyaboli om̄is
ſpiritus inimici incurſio de=
monū eradicare ꝛ explantare
ab hac creatura herbarū· vt
ad dei gratiā feſtinantiū veſti
gia nō ſequarīs interdico tibi
P eūd̄ dn̄. In die aſſumptōis
bt̄e marie. Introi

Gaudeamus omnes ī
dn̄o diem feſtū cele=
brātes in honore ma
rie virgīs· de cuius aſſumptiōe gau
dent angeli et collaudāt filiū dei:
p̄s Exaltata es ſancta dei genitrix
ſupra choros angeloꝝ ad cele.

Veneranda nobis   Oratō
dn̄e huius diei feſtiuitas
opem ꝯferat ſalutarē· ī q̄ ſan=
cta dei genitrix mortē ſubijt tē
poralē· nec tamen mortis nexi=
bus deprimi potuit q̄ filiū tuum
dn̄m noſtrū de ſe genuit incar
natū. Lectō libri ſapiētie eccle

In om̄ibꝫ requi=   ſiaſt· xxiiij·
em queſiui et in hereditate do
mini morabor. Tunc p̄cepit et
dixit michi creator om̄iū· ꝛ qui
creauit me requieuit in taber
naclo meo. Et dixit michi· In
iacob inhabita· et ī iſrahel he
reditare et in electis meis mitte
radices. Et ſic in ſyon firma=
ta ſū: et in ciuitate ſanctificata
ſilr̄ requieui· et in iheruſalē po
teſtas mea. Et radicaui in po=
pulo honorificato· et in p̄tes
dei mei hereditas illius· et ī ple
nitudīe ſanctoꝝ detentio mea·
Quaſi cedrus exaltata ſū in
libano· et q̄ſi cypreſſus in mō
te ſyon. Quaſi palma exalta=
ta ſū in cades· et quaſi planta
tio roſe in yericho. Quaſi oli
ua ſpecioſa in cāpis· et quaſi
platanus exaltata ſū iuxta a=
quas ī plateis. Sicut cynamo
mū ꝛ balſamū aromatiſans
odorē dedi. Et quaſi mirra ele=
cta dedi ſuauitatem odoris.

Grad̄. Propter verita·   All'a
V̄. Aſſumpta ē maria in celū gau=
det exercitus angeloꝝ·   Proſa·
Congaudent angeloꝝ.   Secūdū

In illo tp̄e. Intrauit   lucam· x
ihūs in quoddā caſtellū· ꝛ mu
lier quedā martha noīe exce=
pit illū in domum ſuā· et huic
erat ſoror noīe maria q̄ etiā ſe
dēs ſecus pedes dn̄i audiebat
v̄bū illius. Martha aūt ſata=
gebat circa freq̄ns miniſteriū
Que ſtetit ꝛ ait· Dn̄e nō ē tibi
cure q᷑ ſoror mea reliq̄t me ſo=
lā miniſtrare· Dic ergo illi vt
me adiuuet. Et reſpōdēs dixit
illi dn̄s. Martha martha ſol=

liċita es et turbaris erga plu=
rima. Porro unū eſt neceſſa=
riū. Maria optimā ꝑtē elegit·
que non auferetᷣ ab ea. Credo
dicitur per totā octauā· Offꝛ
Diffuſa eſt gratia· Secr̄· Sub
ueniat q̄s dn̄e plebi tue dei
genitricis oratio quā ꝫ ſi ꝓ cō
ditiōe carnis migraſſe cogno
ſcimus in celeſti gloria apud
te ꝓ nobis intercedere ſentia
mus Cō· Dilexiſti iuſticiam.
Cōplen̄· Menſe celeſtis ꝑtici=
pes effecti imploramꝰ clemētiā
tuā dn̄e deus noſter· ut qui fe=
ſta dei genitricis colimus a cū
ctis malis imminentibꝫ eiꝰ in
terceſſione liberemur· P eūd·
Arnolphi ↄfeſſoris. Oro·
DEus mūdi ↄditor et au=
ctor qui hodiernā diem
beati arnolphi cōfeſſoris tui
atqꝫ pontificis migratōne ↄſe
craſti· Preſta nobis q̄s ut q̄
ānua celebritate deuotis exul=
tamus obſequijs eius ſuffra=
gijs tue pietatis cōſequamur
auxilijs. Secre· Sicut ad mu
nera abel dn̄e uultu placito
reſpexiſti· ita q̄s hec ſacrifi=
cia ſint tibi placita ut bti ar=
nolphi ↄfeſſoris tui atqꝫ pon=
tificis digne ꝑagamꝰ uotiua
ſolēnia· P co· Donis celeſti=
bus refecti q̄s omp̄s deꝰ ut
quicq̄d in nobis tibi diſplicet
beati arnolphi confeſſoris tui
atqꝫ pōtificis oratio ſanctiſſi=
ma diluat ꝫ abſtergat· In o=
ctaua ſancti laurētij· Introi.
PRobaſti dn̄e cor meū et uiſi
taſti nocte igne me examina
ſti et non eſt inuenta in me iniqui
tas. p̄s· Exaudi dn̄e iuſticiā me=
am intende dep̄cationem m·
EXcita dn̄e in eccl̄ia· Oro.
tua ſpiritum cui beatus
laurentius leuita ſeruiuit· ut
eodē nos replēte ſtudeamꝰ a=
mare qđ amauit· et opere ex=
ercere qđ docuit· P co· eiuſdem
Ep̄la. Teſtificor coram deo
Grad· Diſperſit dedit pauperibꝫ.
All'a. Leuita laurentius bonum
Proſa· Laurenti dauid martir
Euāge. Si quis uult poſt me·
Offꝛ. Oratio mea Secretum.
Beati laurentij martiris tui
honorabilē paſſionē muneri
bus dn̄e geminatis exequimur
que licet ꝓprijs memoranda
ſit principijs indeſinenter ta=
mē ꝑmaneat glorioſa· Cōmu
Qui uult poſt me ue. Cōpl· So=
lēne nobꝫ interceſſio bti marti
ris tui q̄s dn̄e p̄ſtet auxiliū.
ut celeſtis mēſe ꝑticipatō quā
ſumpſimus tribuat eccl'ie tue
recenſitā letitiā· Agapiti mar
BEati marti= tiris· Oro.
ris agapiti merita nos
dn̄e p̄cioſa tueantur in quibꝫ
tue maieſtati ſopa p̄dicanṫ ꝫ
p̄ns ꝑ ea capiamꝰ adiutoriū

et futurū. Secr' ꝛ Compl' que
re in xxiiii. Magni martiris.
Adesto dn̄e suppli- Oratō
catōnibȝ nr̄is ꝛ interce-
dente btō magno martire tuo
ab hostiū nos defende, ꝑpicia
tus incursu. Secre. Presta no
bis qs̄ omps deus: ut nostre
humilitatis oblatō ꝛ ꝓ tuoꝝ tibi
grata sit honore scōꝝ. et nos
corpe ꝛ mente purificet. Cōpl'
Qua sancta sumentes qs̄
dn̄e ut beati magni martiris
tui nos foueāt cōtinuata p̄si-
dia. P. dn. Bernhardi abba-
Perfice in nob tis. Orō.
dn̄e qs̄ pie deuotionis
augmētū. et ad obtinēdā grē
tue largitatē. btūs bernhard'
abbas et doctor egregius suis
ꝓ nob apd̄ te meritis ꝛ p̄cibus
intercedat. P dn. Secre. Ae-
ternis intercessionibȝ magni
pastoris bernhardi. p̄sta qs̄
omps deus ut familie tue ꝯmē
detur oblatio cui' vita decora-
tur celestibȝ exēplis. Complē.
Intercessio nos dn̄e qs̄ bea
ti bernhardi abbatis tui ꝯmē
det oratio. ut qd̄ nr̄is meritis
nō valemus eius patrocinio
assequamur: Stephani regis
Deus qui btm̄ ste Oratō
phanū regē ꝯfessorē tuū
terreni imperij gloria corona-
sti p̄sta qs̄. ut quē pānonia
meruit habere diuine religiōis
doctorem in terris eū modo ec-
clesia tua scā mereatur habe
re defensorē in celis. Secre tu.
Laudis tue dn̄e hostias ym
molamus in tuoꝝ ꝯmemora-
tione scōꝝ quibȝ nos et p̄nti-
bus malis exui ꝯfidim' ꝛ fu-
turis. P. Compl'. Refecti cibo
potuq; celesti deus noster te sup
plices exoramus. ut in cuius
hec ꝯmemoratōe ꝑcepim' ei'
muniamur et p̄cibȝ. In octa-
ua assumptōis Introi. Gaude
amus omēs i dn̄o: Oratō
Concede nob qs̄ omps
de' ad btē marie semp v̄ginis
gaudia eterna ꝑtingere de cu-
ius nos venerāda assumptō
ne tribuis annua solennitate
gaudere. Alia oia ut ip̄o die
cū p̄fa. Area virga. Eodē die
tymothei ꝛ simphoriāi marti.
Auxiliū tuū nob Orō.
dn̄e qs̄ placatus impē
de. ꝛ intercedētibȝ btis martiri
bus tuis thimotheo ꝛ simpho
riano dexterā tuā sup nos tue
maiestatis extēde. Secre. Ac-
cepta tibi sit dn̄e tue plebis ob
latō ꝓ tuoꝝ honore scōꝝ quo
rū meritis sentiam' in tribula
tione auxiliū. Compl' Qs̄
omps de' ut q̄ celestia alimēta
ꝑcepim' intercedētibȝ sanctis
martiribus tuis thimotheo et
symphoriano per hec contra
omnia aduersa muniamur.

Cōpleñ· Diuini muneris lar
gitate ſatiati qm̄s dñe de⁹ no=
ſter· vt intercedētibꝫ ſcīs mar
tiribus tuis thimotheo et ſim
phoriano in eius ſemp̄ parti=
cipatione viuamus· P domi·
Lodwici cōfeſſoris. Orō·
Deus qui eccleſiā tuā di=
ſpenſatiōe mirabili ſem
per illuſtras ſplēdoribꝫ tribue
qm̄s vt qui beati lod wici ꝯfeſ
ſoris tui atqꝫ pontificis ſolen=
nia veneramur· ad eius ꝯſor=
tiū p̄uenire mereamur· Secr.
Sacrificia dñe que p̄ hono=
re ſcī lod wici ꝯfeſſoris tui at=
qꝫ pontificis maieſtati tue defe
rimus vt nobis ſint ad ſalutē
efficacia· et tue placita pietati·
P. Cōpl. Immenſam clem
tiā tuā omp̄s deus ſuppliciter
dep̄camur· vt intercedēte beato
lod wico ꝯfeſſore tuo atqꝫ pō=
tifice· p̄ hec que ſumpſim⁹ cū=
cta nobiſ aduerſantia te adiu
uante vincamus· In vigilia
ſancti bartholomei· Introi·
Ego autem ſicut. Orō.
uere nos miſericorſ deus
et bti bartholomei apl̄i tui cu
ius natalicia p̄uenimus ſem=
per guberna p̄ſidijs. Epl̄a.
Bn̄dictio dñi ſup̄ caput· Gr.
Iuſtus ut palma flo· Grad· rei=
teratur. Si vero die dñica fue
rit· All'a. Per manus aūt aplōꝝ
Euangel'. Ego ſum vitis vos

palmites· Offr. Gloria ⁊ hono·
Secr̄ Grata tibi ſint dñe mu
nera quibꝫ bti bartholomei
apl̄i tui ſup̄uenientē preueni=
mus ſolēnitatē· Cō· Magna ē
gloria. Compl· Sāctificati do
mine miſterio ſalutari queſu=
mus vt beati bartholomei a=
poſtoli tui p̄ nobis nō ceſſet o=
ratio cuius nos donaſti votiſ
p̄uenire ſolēnia. Eodē die thy=
mothei et appollinaris· Orō·
Deus qui nos annua be
atorum martirum tuo=
rum thymothei et apollinariſ
ſolennitate letificas eorū que
ſumus ꝯtinua interceſſiōe ſu=
per nos miſericordiā tuā mul
tiplica· vt quoꝝ p̄conijſ gra=
tulamur ipoꝝ ſuffragijs p̄pe
tue ſalutis nobis auxiliū ad=
eſſe ſentiamus· P. Secretum
Reſpice dñe munera q̄ in ſcō
rū martirū tuoꝝ thymothei ⁊
apollinaris ꝯmemoratiōe de=
ferim⁹· et p̄ſta vt quoꝝ hono=
re ſūt grata eoꝝ nobis fiāt in
terceſſiōe p̄petua· Cōpl' Cele
ſtibꝫ refecti ſacramētis ⁊ gaudi
is ſupplices te rogam⁹ omp̄s
deus vt quoꝝ gloriamur triū
phis eoꝝ protegamur auxilijs
Per· In die ſancti bartholo=
mei· Introit⁹· Michi autem ni
Omnipotēs ſempi= Orō.
terne deus qui huius di
ei venerādā ſanctamqꝫ leticiā

in beati bartholomei apoſto=
li tui feſtiuitate tribuiſti· da ec
cleſie tue queſumus et amare
qđ credidit ⁊ opere exercere qđ
docuit· Epl'a. Scimus quoni
am diligen· Grad'· Cõſtitues
eos principes· All'a. Nõ vos me
elegiſtis· Proſa. Diem feſtum
bartholo· Scđm lucã· xxij·
In illo tempe: Facta eſt cõten=
tio inter diſcipulos iheſu: quiſ
eoꝝ videretur maior. Dixit au
tẽ eis iheſus. Reges gentiũ do=
minãtur eoꝝ. Et qui poteſtatẽ
habent ſup eos benefici vocã=
tur. Vos aũt non ſic· Sed qui
maior ẽ in vob: fiat ſic iunior:
Et qui pceſſor eſt: fiat ſicut mi
niſtrator. Nam quis maior ẽ
qui recũbit an qui miniſtrat?
Nõne qui recũbit? Ego aũt in
medio veſtrum ſum ſicut qui
miſtrat. Vos aũt eſtis: qui p=
manſiſtis mecũ in temptatio=
nibꝫ meis. Et ego diſpono vo
bis: ſicut diſpoſuit michi pa=
ter meus regnũ· vt edatis ⁊ bi
batis ſupra menſam meã i re
gno meo. Et ſedeatis ſup thro
nos duodecim· iudicãtes duo
deci tribus iſrahel. Credo dici
tur: Offer. In omnem terram·
Secr. Beati apl'i tui bartho
lomei q̃ſ dñe cuius ſolẽnia
recenſemus vt auxilio eiꝰ tua
beneficia capiamꝰ p cuius ho
nore laudis tibi hoſtias offe=
rimus· Prefatio de apl'is· Cõ.
Amen dico vobis Cõpl'. Bea=
ti apl'i tui bartholomei queſu
mus domine interceſſiõe nos
adiuua· p cuiꝰ ſolẽnitate tua
ſancta ſumpſimus letãtes· P
dominũ noſtrum iheſum.

In tranſlatiõe ſancte hedwi=
gis· Introi· Gaudeamꝰ omnes·
Omnipotẽs ſempi· Or'o.
terne deus qui ſancte hed
wigi electe famule tue tãtam
gratiã donare dignatus es· vt
te ſuper om̃ia huius mũdi de
lectabilia ſpũ feruẽtiſſime ca=
ritatis diligeret· ꝯcede ppicius
vt cuius tranſlatõem colimꝰ
eius meritis et pcibꝫ a dilecti=
one mundane prauitatis ab=
ſtrahamur· et toto cordis deſi
derio tendamus ad patriã cla
ritatis eterne. P do. Epl'a. Mu
lierẽ fortẽ. Grad'. Adiuuabit eã
deus. All'a cũ Proſa vt in na
tali eius· Euãg. Sil'e ẽ regnũ
celoꝝ theſau· abſcõ· Credo di=
citur. Offer. Diffuſa eſt. Secre·
Vultu dñe nos placito reſpi
ce tibi que de manu tua accepi
mus offerẽtes ⁊ vt ipſa tibi mu
nera placeãt· qđ in nobis o=
culis tue diſplicet maieſtatis
btẽ hedwigis· cuius hodie trã
ſlationẽ colimꝰ tue gracie mu
nere benignitas abſtergat· Cõ
Simile eſt regnum celoꝝ: Cõpl'.
Sũpta q̃s omnĩps deus hoſtia

ſalutaris ab aduerſis omni=
bus nos tueatur incurſibus·
atqȝ poſt huius labores exilij
ſancte hedwigiſ intercedētibꝫ
meritis·cuius tranſlationē co
limus ⁊ celebramus·ducat tā=
dem ad requiē opulentā. Ru=
fi martiris·Introit⁹. Letabi=
tur iuſtus in domino Orō·
Adeſto domine ſupplica=
tionibꝫ nr̄is et beati rufi mar
tiris tui intercesſionibꝫ ꝯfidē
tes·nec minis aduerſantium·
nec ullo turbemur hoſtiū in=
curſu. Epl'a. Nemo militans
Grad. Beatus vir qui inue.
All'a. Poſuiſti dn̄e i ca· Euāge·
Si q̄s vult poſt me. Offc. Glo
ria et honore coronaſti. Secretū
Oblatis queſumus domi=
ne placare muneribꝫ ⁊ interce
dēte martire tuo rufo a cūctis
nos defende periculis. Cōmu·
Qui vult venire poſt me. Compl·
Celeſtibꝫ refecti ſacramētis
et gaudijs ſupplices te roga=
mus domine·ut quoꝝ gloria
mur triumphis ꝓtegamur au
xilijs Per dominū. Auguſti=
ni epiſcopi·Introitus·In me
dio eccleſie ap· Oratio.
Deus qui beatum augu=
ſtinum in exponēdis ſacre ſcri
pture miſterijs eccleſie tue do=
ctorem optimū et electum āti=
ſtitem prouidiſti·ꝯcede ꝓpici⁹
nobis queſumus eius ſemper

et doctriniſ inſtrui ⁊ meritiſ ad
iuuari. Eodem die hermetis
martiris Oratio
Intercesſio queſumus do
mine beati hermetis martiris
tui tuā nob̄ nō deſinat placa=
re iuſticiā·et noſtrū tibi deuo=
tum iugiter efficere famulatū·
Ambe ſimul. Epl'a. Optaui
et datus eſt michi ſti. Grad.
Iurauit dn̄s dauid· All'a. v̄·
O glorioſum lumē eccleſie paſtor
gregis egregie·o flos candens fla
grans ꝑ doctrinā auream doce re=
gem tuū ſummū decus preſulum·
auguſtine p̄ſul pie tu dignare dep̄
care maieſtatis dn̄m ne nos dam
net uerū donet alme vite premium
o auguſtine placare nobis regem
glorie· Proſa· Auguſtini confeſ
ſoris· Vel· Interni feſti gaudia·
Offc. Veritas mea et miſericor·
Secr. Accepta ſit in conſpe=
ctu tuo domine noſtre humili
tatis oblatio et ſancti confeſ=
ſoris tui et epiſcopi auguſtini
fiat ſupplicatio ſalutaris pro
cuius ſolennitate tue maieſta
ti defertur. Secre· Munera
noſtra queſumus domine ꝓ=
piciat⁹ aſſume·⁊ ut digne tuiſ
famulemur altaribꝫ ſcī mar=
tiriſ tui noſ hermetis īterceſſi
one cuſtodi· Cō· Fidelis ſeru⁹ ⁊
prudēs quem conſti· Cōpl'. Et
nob̄ dn̄e tua ſacramēta dēt ſa
lutē btūs auguſtinus ꝯfeſſor

tuus atqȝ pontifex queſumꝰ
precator accedat. Per do.
Commu. Repleti dn̄e benedi-
ctione celeſti q̄ſumus clementi
am tuā. vt intercedēte b̄tō her
mete martire tuo que humili-
ter gerimus ſalubriter ſentia
mus. P. dn̄. In decollatiōe ſci
iohannis baptiſte. Introitꝰ
In virtute tua. Orō Glīa pa-
tri. Adiutoriū̄ noſtrū. Gloria ī
excelſis. Ite miſſa eſt dicitur.
Sancti iohānis ba- Orō.
ptiſte et martiris tui dn̄e
q̄ſ̄s veneranda feſtiuitas ſa
lutaris auxilij nobis p̄ſtet ef-
fectū. Eodē die ſabine virgis
Exaudi nos deus Orō
ſalutaris noſter. vt ſicut
de beate ſabine virgis feſtiui-
tate gaudemus ita pie deuo-
tiōis erudiamur effectu. P. dn̄
Lectio libri ſapiētie. eccleſia.
Memoria iuſti i cō- .xlix.
poſitione odoris facta
eſt opꝰ pigmētarij. in omi ore
quaſi mel indulcorabitur eiꝰ
memoria et muſica in ꝯuiuio
vini. Ipſe ē directus diuinitus
in penitētiā gētis ⁊ tulit abho
minatōes impietatis ⁊ guber
nauit ad dn̄m cor eiꝰ ⁊ in die-
bus pccoꝝ corroborauit pie-
tatē. Nā male tractauerūt il
lū. qui de ventre matris ꝯſecra
tus ē ꝓpheta euertere ⁊ eruere
et perdere Et iterū edificare et

renouare āplificatus ē. Qua
ſi ſtella matutina in medio ne
bule. et q̄ſi luna plena ī diebꝫ
ſuis lucet. Et quaſi ſol reful-
gēs ſic ille refulſit in tēplo dei.
Grad. Dn̄e preueniſti. Alla. v.
Miſſo herodes ſpiculatore p̄cepit
amputare caput iohannis in car-
cere. Proſa. Pſallite regi. Secū
In illo tpe. Mi- dū marcū. vj
ſit herodes ac tenuit iohannē
et vinxit eū in carcerē ꝓpter he-
rodiadem vxorē philippi fr̄is
ſui. quia duxerat eā. Dicebat
enim iohānes herodi. Nō li-
cet tibi habere vxorē fr̄is tui.
Herodias autē inſidiabatur
illi et volebat occidere illū nec
poterat. Herodes autē metue-
bat iohānē. ſciens eū virū iu
ſtū et ſanctū ⁊ cuſtodiebat eū
Et audito eo multa faciebat
et libenter eū audiebat. Et cū
dies oportunus accidiſſet he-
rodes natalis ſui cenam fecit
principibꝫ ſuis et tribunis et
primis galilee. Et cū introiſſ;
filia ipſiꝰ herodiadis ⁊ ſaltaſ
ſet ⁊ placuit herodi ⁊ ſimul re
cumbentibus. Rex ait puelle
pete a me quod vis et dabo ti
bi. licet dimidium regni mei.
Que cū exiſſet dixit matri ſue
Quid petā? At illa dixit. Ca-
put iohannis baptiſte. Cum-
qȝ introiſſet ſtatim cū feſtina
tione ad regem petiuit dicens

Volo vt protinꝰ des michi in
diſco caput iohānis baptiſte
Et contriſtatꝰ ē rex ꝓpter iuſ=
iurādū. Et ꝓpter ſimul diſcū=
bentes · noluit eā ꝯtriſtari. Sʒ
miſſo ſpiculatore p̄cepit affer
re caput iohānis ī diſco. Et de=
collauit eū in carcere · et attulit
caput eius in diſco · et dedit il=
lud puelle · et puella dedit ma=
tri ſue. Quo audito diſcipuli
eius venerūt et tulerūt corpus
eiꝰ et poſuerūt illud in monu=
mēto. Offꝫ. Poſuiſti domine ·
Secꝫ. Munera tibi dñe ꝓ ſan
cti martiris tui iohānis bapti
ſte paſſiōe deferimus · qui dū fi
nitur in terris factus ē in celeſti
ſede ꝑpetuus · q̄s vt eius ob=
tētu nobis proficiāt ad ſalutē
Secre. Hoſtias tibi dñe bea
te martiris tue ſabine meritis
dicatas benignus aſſume ⁊ ad
ꝑpetuū nobis fac ꝑuenire ſub
ſidiū. Prefatio ꝯīs. Cō. Ma
gna ē gloria in ſa · Compl. Cō=
ferat nobis dñe ſcē iohannis
baptiſte · vtrūqꝫ ſolēnitas · vt
magnifica ſacramēta q̄ ſūpſi=
mus · et magnificata venere=
mur · ⁊ in nobis potenter edita
gaudeamꝰ · Cōpl. Diuini mu
neris largitate ſatiati q̄s do
mine deꝰ noſter · vt intercedē=
te btā ſabina martire tua ī eiꝰ
ſemꝑ ꝑticipatōe viuamꝰ. P.
Felicis ⁊ adaucti. Introi. Sa=
pientiā ſanctoꝝ. Oratio.
Maieſtatē tuā dñe ſuppli=
ces exoramꝰ · vt ſicut nos iu=
giter ſcōꝝ tuoꝝ felicis ⁊ adau
cti ꝯmemoratiōe letificas · ita
ꝑpetua defenſione cuſtodias.
P. do. Cōmemoratō cōptens.
Epl'a. Lingua ſapientū · Grad.
Vindica domine. All'a · Iuſti epul.
Euā · Nichil opertū qd · Offꝫ.
Letamini in do · Secr. Hoſtias ti
bi dñe plebis tue intende · ⁊ q̄s
in honore ſcōrum tuoꝝ felicis
et adaucti deuota mente cele=
brat ſibi ꝓficere ſentiat ad ſa
lutē. Per. Cō. Quod dico vo=
bis quid. Cōpl. Repleti domi
ne muneribꝫ tuis q̄s ſacris
intercedentibꝫ ſanctis tuis fe
lice ⁊ adaucto ī gratiaꝝ ſemꝑ
actiōe viuamꝰ. P. do · Pauli
ni ꝯfeſſoris · Oratio ·
Omnīps ſempiterne deꝰ qui
ſcōꝝ tuoꝝ es ſplendor mirabi
lis quiqꝫ hodierna die beatū
paulinū ꝯfeſſorē tuū atqꝫ pō
tificē eterne beatitudis gloria
ſublimaſti cōcede ꝓpicius · vt
cuius merita veneramur ī ter
ris interceſſionis eius auxilio
apd tuam miſcdiam munia=
mur in celis. Secr. Suſcipe
dñe ſacrificiū placatōis ⁊ lau
dis · qd nos famulos tuos in
terueniēte btō paulino ꝯfeſſo
re tuo atqꝫ pontifice ⁊ ꝑducat
ad eterna gaudia ⁊ remedia

ꝯferat ſempiterna. Per dñm
Cõpl. Sacramẽtis dñe gaudijs optata celebritate expletus q̄s vt beati paulini ꝯfeſſoris tui atq; pontificis p̄cibꝫ adiuuemur. cuius ſacre depoſitõnis die ſolẽniter exhibentur P. do. De ſancto auguſtino

Adeſto dñe ſuppli. Oro.
Ccationibꝫ noſtris omp̄s deus et quibꝫ fiduciã ſperãde pietatis indulges intercedente btõ auguſtino ꝯfeſſore tuo cõſuete miſcdie tribue benignus effectũ. P. Egidij abbatis. Introit. Os iuſti meditabitur ſa.

Oktẽde nob dñe. Oro.
Miſericordiã tuã et beati egidij abbatis interceſſiõe cuius nos dediſti patrocinijſ adiuuari. tribue vt maieſtatẽ tuam exoret p nobis. Per domi
Epiſtola. Rigabo ortũ meum
Gradua. Dñe preueniſti eum
All'a. Iſte ſanct' digne. Proſa. Pſallat laude. Vel. Dilect' deo.
Euangel'. Nemo accendit lucernã. Offer. Poſuiſti dñe in ca
Secre. Sancti ꝯfeſſoris egidij nobis dñe pia nõ deſit oratio q̄ ⁊ munera noſtra ꝯciliet et tuã nobiſ indulgentiã ſemper imploret. Cõ. Dñe quinq; talenta. Compl'. Ut nobis domine tua ſacramenta dent ſalutẽ btũs ꝯfeſſor tuuſ egidius q̄s p̄cator accedat. Eodem die priſci martiris. Oratio.

Omp̄s ſempiterne de' fortitudo certãtiũ ⁊ martirũ palma ſolẽnitatem hodierne diei ꝑpicius intuere et eccliam tuã ꝯtinua fac celebritate letari vt interceſſione beati priſci martiris tui omĩũ in te credentiũ vota ꝑficias. P do.
Secre. Quus tibi dñe p̄cibuſ hec grata reddaſ oblatõ p cuius feſtiuitate ymmolatur.
Cõpl. Preſta q̄s dñe vt ſacri tui ꝑceptõne vegetati ſci quoq; martiris tui priſci p̄cibuſ adiuuemur. P do. Uictorini

Deus qui martiris. Oro
Btm̃ victorinũ martirẽ tuũ atq; põtificẽ triẽnio vinctũ igne celitus miſſo ꝓdigioſe a vinculis abſoluiſti exaudi nos ꝓpici' ⁊ ꝯcede vt pc̃torũ nr̃orũ nexibꝫ ſoluti tibi ſacrificiũ ⁊ hoſtiã laudis ymmolemus P d. Secre. Sit acceptũ ſacrificiũ nr̃m iꝯſpectu tuo dñe vt martiris tui victorini venerãtes ſolẽnia dono tuo beneficia ⁊ anime ⁊ corpis ꝯſeq̃mur
Compl. Humiliate q̄s domine plebi tue quam miſticiſ dapibꝫ refouiſti ⁊ intercedẽte btõ victorino martire tuo nobis de vniuerſis hoſtibꝫ victoriam triumphalem concede.
In vigilia natiuitatis marie oĩa vt in vigilia aſſũptionis

bte marie vgis· Eodē die machabete vgis· Intro· Dilexisti

Concede qs oi= Oratō
potēs de⁹ sancte vgis tue machabite nos te exultare meritis· et beneficiorꝫ eius attolli ſuffragiijs· P domi· noſtrum·
Epl'a. Qui gloriatur· Grad Dilexiſti· All'a· Egregia· Euāge Siīe ē reg· ce de· Offr Offerentur. Secre. Maieſtatē tuā domine ſuppliciter depcamur· vt hec ſancta q̄ gerim⁹ pcibꝫ ſcē machabite vgis tue et a pteritis delictis nos exuāt ꝛ futuris
Cō Diffuſa ē· Cōpl' Pña qs dn̄e vt ſacificijs nr̄is vicia nr̄a purgentur et intercedentibus ſcē machabite vgis tue meritis muneribꝫ tuis poſſim⁹ ſp aptari· In die natiuitatis ſcē marie vgis· Introi· Gaudeamus om̄es in domio· Oratō

Famulis tuis qs dn̄e celeſtis gratie mun⁹ impti re· vt quibꝫ btē vgis part⁹ extitit ſalutis exordiū natiuitatis ei⁹ votiua ſolēnitas pacis tribuat incremētū. Eodē die

Adriani m artiris· Orō
Presta qs omps de⁹ vt qui beatorꝫ martirū tuorꝫ adriani cū ſocijs ei⁹ natalicia colimus ꝛ a cūctis nobis imminētibꝫ periculis eorꝫ intercessiōe liberemur· Lectō li· ſapiētie. puer· viij·

Dominus poſſedit me in initio viarum ſuarum anteq̄ꝫ quicquā faceret a pricipio. Ab eterno ordinata ſū ꝛ ex antiq̄s āteq̄ā terra fieret. Necdū erāt abyſſi· et ego ɔcepta erā. Necdū fonteſ aquarꝫ eruperāt· necdū grani mole mōtes cōſtiterāt. Ante omnes colles ego parturiebar Adhuc terrā nō fecerat: et flumina et cardines orbis terre· Quādo pparabat celos aderā: quando certa lege et gyro vallabat abyſſos. Quādo ethera firmabat ſurſū: ꝛ libra bat fontes aquarꝫ. Quādo circūdabat mari terminū ſuū: et legē ponebat aquis· ne tranſirēt fines ſuos. Quādo appēdebat fundamēta terre: cū eo erā cūcta ɔponens. Et delectabar per ſingl'os dies ludens corā eo om̄i tpe· et ludēs in orbe terrarū· ꝛ delicie mee eſſe cū filijs hoim. nūc ergo filij audite me Bti qui cuſtodiūt vias meas Audite diſciplinā et eſtote ſapiētes· ꝛ nolite abijcere eā· Beatus homo q̄ audit me ꝛ q̄ vigilat ad fores meas quotidie ꝛ obſeruat ad poſteſ oſtij mei Qui me inuenerit inueniet vitā et hauriet ſalutem. Grad· Audi filia. All'a· V. Natiuitas glorioſe virgis marie ex ſemine abrahe orta de tribu iuda clara ex ſtirpe dauid· Proſa. Stirpe ma·

Initiū ſancti Euangelij ſecū-
dū matheum.
Liber ge-
nerationis ihū xpi filij da
uid filij abrahā. Abraham ge
nuit yſaac. yſaac autē genuit
iacob. Jacob autē genuit iu-
dā ⁊ fratres eius. Judas aūt
genuit phareſ et ſaram de tha
mar. Phares autē genuit eſ-
rom. Eſrom autem genuit a-
ram. Aram autē genuit ami-
nadab Aminadab aūt genu
it naaſon. Naaſon aūt genu
it ſalmon. Salmon aūt genu
it booz de raab. booz aūt genu
it obeth ex ruth. Obeth aūt ge
nuit yeſſe. yeſſe aūt genuit da
uid regem. Dauid aūt rex ge-
nuit ſalomonē. ex ea q̄ fuit v-
rie. Salomon autē genuit ro-
boā. Roboā aūt genuit abyā.
Abyas autē genuit aza. Aza
autem genuit ioſaphat. yoſa
phat aūt genuit yoram. yora
aūt genuit ozyam. Ozyas au
tē genuit ioathan. Joathan
aūt genuit achas. Achas aūt
genuit ezechiā. Ezechias aūt
genuit manaſſen. Manaſſes
aūt genuit amon. Amon aūt
genuit yoziā. Jozias aūt ge-
nuit yeconiā et fratres eius in
tranſmigratōne babilōis. Et
poſt trāſmigratōnē babilōis
yeconiaſ genuit ſalathiel. Sa
lathiel autē genuit ſorobabel
Zorobabel aūt genuit abiud
abiud aūt genuit eliachym E
lyachym aūt genuit aſor. A-
ſor autem genuit ſadoch. Sa-
doch aūt genuit achym. Achī
aūt genuit elyud. Elyud autē
genuit eleaſar. Eleaſar autē
genuit mathan. Mathan aūt
genuit iacob. Jacob autē ge-
nuit ioſeph virum marie de q̄
natus ē ihūs q̄ vocatur xpūs.
Credo dicitur p totā octauā.
Offr. Aue maria gratia plena
Secre. Unigeniti tui dn̄e no
bis ſuccurrat humanitas. vt
qui natus de virgine matris
integritatē nō minuit ſed ſa-
crauit ī natiuitate eiꝰ ſolēnijſ
a noſtris nos piaculis exuēs
oblatōnem noſtrā ſibi faciat
acceptā ihesus xpus. Secre.
Munera qm̄s dn̄e dicata ſci
ficavit intercedentibz btīs mar
tiribz adriano ⁊ ſocijſ eiꝰ nos
per eadem placatos intende.
Prefatio. Et te in natiuitate.
Cō. Diffuſa eſt gratia in. Cōpl.
Sumpſimus dn̄e celebrita-
tis ānue votiua ſacramēta p̄-
ſta qm̄s vt intercedente beata
maria ſemper virgine ⁊ tempo
ralis nobis vite remedia p̄be
ant et eterne. Con pl. Beato
rum martirum tuorū domine
adriani et ſociorum eiuſ inter
ceſſione placatus preſta que
ſumus vt quod temporaliter
gerimus perpetua ſaluatione

capiamus. P dominū nostrū [Iesum]
Cunegundis virgis. Introi.
Loquebar de testimonijs. Orō.
Omnīps et misericors deus:
q̄ a tua gloria nullū exci
pis sexū: nullāqz ꝯditionē ex=
cludis. te suppliciter implora=
mus vt sicut beate Cunegundi [Christi]
virgini tue post terreni culmē
imperij: celestis regni soliū cō=
tulisti. ita nobis meritis eius ꝛ
p̄cibus eterne felicitatis p̄mia
largiaris. Alia btē marie. ter
cia gorgonij. Oratio.
Sanctus dn̄e gorgonius
sua nos intercessiōe letificet. et
pia faciat solennitate gaude=
re. P do. Epl'a. De virginibz
p̄ceptū. Grad. Specie tua ꝛ pul
All'a. Omnis gloria eius in salu.
Prosa. Exultent filie syon in re.
Euange. Simile est re. ce. de. v̄
Offr̄. Offerentur regi. Secre.
Sacrificiū laudis tue dn̄e deꝰ
noster offerimus tuā clemen=
tiā implorantes: vt p huiꝰ v̄=
tutē sacramenti intercedēte be=
ata Cunegunde virgine tua a
p̄ctis expedias et a periculis tu
earis. Secretū. Grata sit ti=
bi dn̄e nostre seruitutis obla=
tio. p qua martir sanctus gor
gonius interueniat. Commu
Quinqz prudentes vir. Compl'.
Sacramentū redēptōis hu=
mane qđ i honore beate Cune
gundis obtulimus tibi domi=
ne nos reddat acceptos. vt p
quod ipsi accepimus de tuo. ꝛ
tu suscepisti de nr̄o. in tuo sem
per honore viuamꝰ. Compl'.
Familiam tuā deus suaui=
tas illa ꝯtingat et vegetet que
martire tuo gorgonio interce
dente [Christi] tui bono iugiter odo
re pascatur. Qui te. vi. ꝛ reg. [in vnitate eiusdem spiritus sancti deus per omnia secula seculorum Amen]
Prothi ꝛ iacincti. Introitus.
Iudicabunt sanc. Oratō.
Beatoꝝ martirū tuoꝝ p=
thi ꝛ iacincti nos foueat p̄cio=
sa ꝯfessio. et pia iugiter inter
cessio tueatur. Commemora=
tio ꝯpetens. Epl'a. Qui timet
Grad. Vindica dn̄e. All'a. Iu
sti epulentur. Euangel'. Cū pse
cuntur vos. Offr̄. Gloriabun=
tur in te. Secre. Pro scōꝝ tuo
rū pthi ꝛ iacincti ꝯmemoratō
ne munera tibi dn̄e q̄ debemus
exsoluimꝰ. p̄sta q̄s vt reme
diū nobis ppetue salutis ope=
rentur. Com. Dico vobis ami=
cis meis. Compl'. Ut percepta
nos deus tua sancta purificēt
beatoꝝ pthi ꝛ iacincti q̄s im
ploret oratio. P do. Materni
confessoris oratio.
Deus qui beatū maternū
confessorem tuū atqz pontifi=
cē p merita beati petri aposto
li tui q̄dragesimo die a morte
resuscitasti. et eundē exinde ꝛ
p ānos q̄draginta pōtificali
infula laudabiliter decorasti.

[Magistrum et ordinem nostrum tua diuina maiestas [illegible] Ora. Da quesumus omnipotens deus vt beati Marcelli confessoris tui [illegible] veneranda solennitas et deuotionem nobis augeat et salutem Per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum [illegible] Presta omnipotens pater venerare tuos [illegible] ingressuri vere fidei [illegible] agnoscere vt in [illegible]
[illegible] fidelium augeas et perficias castitatem cordium per Christum dominum nostrum Amen Con:
[illegible] audientium corda in sanctitate perfice que [illegible] possint [illegible]
[illegible] Magistrum et ordinem nostrum tua diuina maiestas conseruare dignetur [illegible] victoriam catholice fidei hostes tribuas Per eundem dominum nostrum Iesum Christum filium tuum]

preſta qm̄s· ut eum̄ quem tot
miraculis in terra choruſcare
videmus· eius apud te ꝑcibuſ
adiuuemur· ⁊ ab omni malo
corporis ⁊ aīe liberemur. Epl'a
de ꝯfeſſore ⁊ pontifice. Gr̄ Jn
ueni dauid. All'a Ecce ſacerdos
magnus. Proſa Ad laudes ſal=
uatoris. Euāge. Jbat iheſus
in ciuitatē que vocat̄ naym.
Offr̄ Veritas mea. Secretū
Mistica nobis miſericors de=
us proſit oblatio· quā tibi of
ferimus pro tui ſancti mater=
ni epī honore et eius interceſ=
ſione eandem ſanctificatione
tui noīs benenedicas· Cō·
Beatus ſeruus. Cōpleñ. Lar
gire nobis qm̄s mitiſſime cre
ator ꝑ hec libamīa ſacroſan
cta· ⁊ per interceſſionē btī ma=
terni cōfeſſoris tui atqꝫ ponti=
ficis noſtrorꝫ veniā criminū:
qui multa miraculorꝫ gratia
fulſit in terris. P. Jn exalta=
tione ſancte crucis introitus.
Nos autē gloriari. Oratio
Deus qui nos hodierna
die exaltationis ſancte
crucis ānua ſolēnitate letifi=
cas. preſta qm̄s: ut cuiꝰ miſte
riū in terra cognouimꝰ· eius
redemptionis ꝑmia in celo cō
ſequamur. Alia
Infirmita=
tem noſtrā dn̄e propicius re=
ſpice· ⁊ mala oīa que iuſte me
remur ſanctorꝫ tuorū cornelij
et cypriani interceſſionē auer
te· Ambe ſimul. Epl'a Hoc
ſentite in vob̄. Require in die
palmarū· Gr̄ Criſtus factus ē
All'a Dulce lignū dulces clauos.
Proſa Laudes crucis attolla.
Euā Nūc iudiciū eſt· require
feria ſecūda poſt palmarū in
euāgelio Ante ſex dies· Credo
dicitur. Offr̄ Protege dn̄e ple·
Secr̄·
Jeſu xp̄i dn̄i noſtri Cōpleñ·
Hec hoſtia qm̄s dn̄e
mūdet noſtra delicta· q̄ in ara
crucis immolata etiā totius
mūdi tulit offenſam· Alia
Adeſto dn̄e ſupplicationibꝫ
noſtris quas in ſanctorꝫ tuo=
rū cōmemoratione deferimꝰ·
ut qui iuſticie nr̄e fiduciā nō
habemus eorꝫ qui tibi placue
runt meritis adiuuemur.
Pfatio Qui ſalutē hūani ge=
neris. Cō· Nos autē gloriari i:
corpore ⁊ ſanguine ſatiati per
quē crucis eſt ſanctificatū ve=
xillū qm̄s dn̄e deus noſter· ut
ſicut adorare meruimus. ita
ꝑhennitatis eius gloria ſalu
tari potiamur effectu· Alia
Queſumus dn̄e ſalutaribuſ
repleti miſterijs· ut quorꝫ ſolē
nia celebramus orationibus
adiuuemur· Jn octaua nati=
uitatis marie per totū ut ip̄o
die cū iſta oratione.
Adeſto dn̄e populo tuo· ut
btī nicomedis martiris

tui merita preclara ſuſcipiẽs
ad impetrandã miſericordiã
tuã ſemp eius patrocinijs ad
iuuemur. Secre. Suſcipe do
mine ꝓpiciuſ munera oblata
q̃ maieſtati tue beati nicome=
dis martiris tui ꝯmendet ora
tio. Compl. Purificent nos
q̃ſ dñe ſacramenta que ſũ=
pſimus. ⁊ intercedẽte beato ni
comede martire tuo a cũctis vi
cijs efficiant abſolutos. Per
do. Ludmille martiriſ. Intro
Me expectauerũt peccato. Oratõ
Beate ludmille martiris
tue dñe ſupplicationibuſ
tribue nos foueri. ut cuius ve
nerabilẽ ſolennitatẽ celebra=
mus obſequio eius intercesſi=
onibꝫ cõmendemur ⁊ meritis.
Epla. Dñe deus meus. Grad
Specie tua et pul. Alla. Omnis
gloria eius. Proſa. Pleno can=
tu cordis. Euãgel. Simile ẽ re
gnũ celoꝝ the. Offer. Filie re. i
Secr. Munera noſtra dñe ꝓ
ſcẽ ludmille martiris tue cuiꝰ
feſta veneramur ꝯmemoratõ
ne oblata eiꝰ meritis tibi red=
dantur accepta. Cõ. Cõfundã
tur omẽs. Compl. Sanctifi=
cet nos q̃ſ dñe tui perceptio
ſacramenti. ⁊ interceſſione be
ate ludmille martiris tue tibi
reddat acceptos. P do. Eufe
mie virginis et martiris. In=
troitꝰ. Loquebar de teſtimonijſ.

Deus qui beate vir= Orõ
gini martiriqꝫ tue eufe=
mie ꝓ noĩe tuo dimicãdi fidẽ
et ꝯſtantiã tribuiſti. ꝯcede pre=
cibꝫ noſtris ut ſicut illa horrẽ
da vicit tormenta penarũ ita
⁊ nos ſeuiſſimi hoſtis vicia. te
auxiliãte vincamus. P dñm.
Grad. Specie tua et pul. Alla.
Diffuſa eſt gratia ĩ labijs. Euã.
Simile ẽ regnũ celoꝝ decem v.
Offer. Filie regũ in honore tuo.
Secr. Preſta q̃ſ omps de=
us ut ſicut ĩ ꝯſpectu tuo mors
eſt ꝑcioſa ſanctoꝝ ita eoꝝ me=
rita venerãtium accepta tibi
reddatur oblatio. Com. Si=
mile eſt regnũ celoꝝ. Cõpl. Sã
ctificet nos q̃ſ dñe tui perce=
ptio ſacramẽti ⁊ interceſſione
beate eufemie martiriſ tue tibi
reddat acceptos. Lãpti mar
tiris. Introi. Juſtus ut palma.
Preſta q̃ſ omps. Orõ.
deꝰ ut qui beati lamperti
martiriſ tui atqꝫ pontificiſ na
talicia colimꝰ interceſſione e=
ius in tui nominis amore ro=
boremur. P do. Epla. Dedit
dñs ꝯfeſ. Grad. Juſtus nõ cõ=
turbabitur. Alla. Iſte sanctꝰ ho
mo in ad. Proſa. Spe mercediſ
Euangel. Vos eſtis ſal terre
Offer. Deſideriũ anime ĩ manu.
Secr. Muneribꝫ nr̃is ꝑcibuſ
qꝫ ſuſceptis celeſtibꝫ nos mũ
da miſterijs ⁊ clemẽter exaudi.

Cōmu. Poſuiſti domine. Cōpl̄
Da q̄s dn̄e deus noſter vt
ſicut ſanctoꝝ tuoꝝ ꝯmemora=
tioniſ tpa gratulamur officiō
ita ꝑpetuo letemur affectu. P.
In vigilia ſancti mathei. Cā=
tus ꝑ totū vt in vigilia ſancti
thome. Si vero die dn̄ico fue
rit. Tūc. Allā. Per manus aūt
Da nobiſ q̄s om= Orō.
Omnipotens deus vt bt̄i ma=
thei apoſtoli tui et euangeliſte
quā ꝑuenimus venerāda ſo=
lēnitas et deuotiōem nobꝰ au=
geat et ſalutē. Epl̄a. Beatus
homo qui iuuenit. Cōmemo
ratio ꝯpetens. Scd̄m lucā. v.
In illo tpe. Uidit iheſuſ publi
canū noīe leui ſedentē ad the=
loneum. et ait illi Sequere me
Et relictis om̄ibꝫ ſurgēs ſecu=
tus eſt eū. Et fecit ei leui ꝯuiui=
um magnū ī domo ſua. ⁊ erat
turba multa publicanoꝝ ⁊ a=
lioꝝ qui cū illis erant diſcūbē
tes. Et murmurabāt ſcribe et
phariſei dicētes ad diſcipuloſ
eius. Quare cū pctōribꝫ ⁊ pu=
blicanis manducatis et bibi=
tis? Et reſpondēs iheſus dixit
ad illos. Non egent qui ſani
ſunt medico: ſed qui male ha
bēt. Nō enī veni vocare iuſtoſ
ſed pctōres ad penitētiā. Secr̄
Apoſtolice reuerētie culmen
offerimus ſacris miſterijs im
buēdū. ꝑſta q̄s dn̄e vt beati
mathei apl̄i tui et euangeliſte
ſuffragijs. cuius natalicia ꝑ=
uenimus. hec plebs tua ſempꝛ
et ſua vota depromat et deſide
rata ꝑcipiat. Cōpl̄. Sūpti ma=
thei apl̄i tui et euāgeliſte q̄s
dn̄e ſupplicatione placatus et
veniā nobis tribue ⁊ remedia
ſempiterna ꝯcede. P. do. no.
In die ſancte mathei. Introi
Michi aūt nimis. Orō.
Beati mathei apl̄i tui ⁊ e=
uāgeliſte dn̄e precibꝫ adiuue=
mur. vt qđ poſſibilitaſ noſtra
nō obtinet. eius nobiſ interceſ
ſione donetur. Epl̄a. Unicui=
qꝫ veſtrū data. Grad. Conſti=
tues eos principes. Allā. Primꝰ
ad ſyon. Proſa. Iocūdare. Uel
Qui ſunt iſti. Scd̄m matheū. ix
In illo tpe. Cū tranſiret iheſuſ
vidit hoīem ſedentem ī thelo=
neo matheum noīe. Et ait illi
Sequere me. Et ſurgens ſecu
tus eſt eū. Et factū eſt diſcūbē
te eo in domo. Ecce multi pu=
blicani et pctōres veniētes di=
ſcūbebant cū iheſu et diſcipu=
lis eiꝰ. Et vidētes phariſei. di=
cebant diſcipulis eiuſ. Quare
cū publicanis et pctōribꝫ mā
ducat magiſter veſter? At ihe=
ſus audiēs ait. Nō eſt opꝰ va
lentibꝫ medicus: ſed male ha
bentibꝫ. Euntes autē diſcite qđ
ſit. miſcdiā volo et nō ſacrifi
ciū. Nō enī veni vocare iuſtoſ

ſed peccatores. Credo dicitur.
Offer. In omnem terrã ex. Secr
Supplicationibꝫ noſtris be=
ati mathei apli tui et euãgeli=
ſte quſ dñe. eccleſie tue ↄmē=
detur oblatio cuius magnifi
cis predicationibus eruditur:
Prefatõ de aplis. Cõ. Vos qui
ſecuti eſtis. Compl. Perceptis
dñe ſacramẽtis beato matheo
aplo tuo et euãgeliſta interue
niente deprecamur ut q̃ p illi=
us celebrata ſunt gloria nob
pficiãt ad medelã. P do. Mau
ricij et ſocioꝝ eius. Introit⁹.
Multe tribulationes. Oratio.
Annue quſ omps deus
ut nos ſanctoꝝ martirũ
tuoꝝ mauricij et ſocioꝝ ei⁹ ex
ſuperij et cãdidi victoris inno
centij et vitalis letificet feſtiua
ſolennitas. ut quoꝝ ſuffragi=
is innitimur natalicijs glorie
mur. Epla. Sancti p fidẽ Gr.
Clamauerunt iuſti et dñs. Alla.
Vox exultatõis ⁊ ſalutis. Proſa
Agone triũph. Vel O beata be=
atoꝝ martirũ. Euãge. Videns
iheſus turbas. Offer. Letami
ni in dño. Secretũ. Reſpi=
ce dñe munera que i ſanctorũ
tuoꝝ mauricij exſuperij candi
di victoris. et vitalis ſociorũ=
qꝫ eoꝝ cõmemoratione deferi=
mus et pſta. ut quoꝝ honore
tibi ſunt grata eoꝝ nobiſ fiãt
interceſſiõe ſalutaria. Cõ. Et

ſi coram. Compl. Celeſtibꝫ re=
fecti ſacramẽtis ⁊ gaudijs ſup
plices te rogamus dñe de⁹ no
ſter ut quoꝝ gloriamur triũ=
phis ꝓtegamur ſuffragijſ. P
Tecle virginis. Oratio
Omnie deus omps rex re=
gũ. ⁊ dñs dñantiũ. q̃ beate te=
cle v̾gini et martiri tue diuer=
ſarũ ferocitatẽ ferarũ tua po=
tentia ſubiugaſti ↄcede nobiſ
veniã pctoꝝ ut per interceſſio=
nẽ ipſius liberemur ab hoſtibꝫ
mentis et corporis. Secre ⁊ Cõ
plen. require in ↄm̃i. In cõce=
ptiõe ſancti iohãnis baptiſte
Introitus. De ventre matris.
Da quſ omps de= Oratõ
us in ſancte eccleſie tue
utero ↄſtitutoſ eo nos ſpũ ab
iniquitate iuſtificari quo bea
tũ iohãnẽ baptiſtã. intra viſ=
cera mr̃na docuiſti. P. Epla.
Memoria iuſti Grad. Fuit ho
mo miſſus a deo. Alla. V. Erat
iohannes p̃dicans in deſerto ba=
ptiſmũ penitentie. Euang. Di=
xit zacharias ad angelũ. Offer.
Iuſtus ut palma. Secr. Mune
ra dñe oblata ſanctifica. ⁊ in
tercedẽte btõ iohãne baptiſta
nos p hec a pctoꝝ nr̃orũ ma=
culis emũda. P do. Cõ. Tu pu
er ꝓpheta altiſſimi. Cõpl. Da
quſ omnipotens deus ut mi=
ſticis eccleſia tua beati iohan=
nis baptiſte exordijs ⁊ ſacris

erudita precõnijs ⁊ iram ven
turi iudicis declinando dignoſ
fructus ſalutis iugiter operet.
P. Iuſtine virginis. Introi.
Me expectauerũt peccato. Oro.
Deus qui beate iuſtine vĩ=
gini et martiri tue tem=
ptamẽta hoſtis ſupare et illi=
bate virginitatis ſignaculum
ꝯſeruare tua virtute tribuiſti.
ꝯcede ꝓpicius nobis ſupplicã
tibus. vt cuius glorioſum vi=
ctorie triũphum veneramur ĩ
terris eius ꝑpetuo ꝯſortio iun
gamur in celis. P. Epl'a. Do
mine deus meus. Grad. Dif=
fuſa ẽ gratia. All'a. Egregia ſpõ=
ſa xp̃i. Euang. Simile ẽ reg ce. de.
v. Offic. Secre. Cõpl'. require
in ꝯi de virginie et martire.
Coſme ⁊ damiani. Introit⁹.
Sapientiam ſanctoꝝ. Oratio.
Magnificet te dñe ſancto=
rũ martirũ tuorũ coſme
⁊ damiani ſociorũq; eoꝝ bea
ta ſolẽnitas qua et illis glori
am ſempiternã et opẽ nobis
ineffabili ꝓuidẽtia contuliſti.
Epl'a. Qui timẽt dñm. Grad
Clamauerũt iuſti ⁊ do. All'a. Hec
eſt vera fraternitas. Proſa. O
beata beatoꝝ. Euãgel'. Hec mã
do vobis. Offic. Gloriabuntur
in te. Secre. In tuoꝝ p̃cioſa
morte ſanctoꝝ ſacrificiũ illud
offerimus. de quo martiriũ ſũ=
pſit om̃e principiũ. Cõ. Poſu
erũt mortalia. Compl'. Prote
gat qm̃s dñe ꝑpl'm tuũ ⁊ parti
cipatio celeſtis indulta ꝯuiuij
et deꝓcatio collata ſctõꝝ. P. In
tranſlatiõe ſcĩ ſtaniſlai mar=
tiris. Introi. In virtute tua do
Populũ tuũ q̃ſu= Oro.
mus dñe intercedente be
ato ſtaniſlao glorioſo marti=
re tuo atq; pontifice. vngue
tue virtutis potenter defende ⁊
ſolẽ tue maieſtatis irreuerbe=
rato mentis radio glorianter
intuere ꝯcede. Epl'a. Omnis
põtifex ex hoibz. Grad. Poſu
iſti dñe ſup caput. All'a. v. Le=
ta mente ſtaniſlai recolamus feſta
vt p eius preces mũdemur a ſorde
All'a. Surrexit paſtor bonus qui
Euange. Ego ſum paſtor bo=
nus: Require feria ſcda dñica
poſt paſcha Credo dixit. Offic.
Gloria et honore Secr. Oblatiſ
dñe placare muneribz ⁊ inter
cedẽtibz meritis beati ſtaniſ=
lai gl'ioſi martiris tui atq; põ
tificis. adhibito circa nos pie
correptionis remedio preſen=
tibz hoſtijs a nobis hoſtes q̃=
bus impugnamur potẽter re=
pelle. P. Cõ. Letabitur iuſtus i.
Complen. Fideles tuos tui
perceptio ſacramenti mundet
ſemper et muniat. et interuen=
tu precũ beati ſtaniſlai glori=
oſi martiris tui atq; põtificis
pijs increpatõnibz correctos.

tibi faciat complacere· P dñ.
wenceſlai martiris· Introit⁹
D Letabitur iuſt⁹. Oratio
D Eus qui beati wenceſlai
nobilitatē in meliorē mutaſti
dignitatem· et eū per martirij
palmā ad celeſtē pduxiſti glo
riā eius precibꝫ nos qs ab
oī aduerſitate libera· et eterne
btitudinis cōcede pfrui glia.
P dñ· Epla. Beatus vir qui
inuentus. Grad. Dñe pueniſti
Alla. Letabitur iuſtus in dño.
Proſa. Criſte tui pclari. Euāg
Si quis vult poſt me venire·
Credo dicitur· Offc. Poſui=
ſti domine· Secr. Hanc obla
tionem eccleſie tue altari tuo
omps deus ſuperpoſitam bea
ti wenceſlai martiris tui inter
ceſſio tibi reddat acceptā ⁊ ex
ea nobis eterne ſalutis obti=
neat ɔferri medicinā. Prefa=
tio communis· Cō. Magna ē
gloria eius. Cōpl. Sūpta mē
ſe celeſtis ſacramenta qs oī
potens deus intercedēte beato
wēceſlao martire tuo nos ab
omni pcti macula mundent·
et tue maieſtati faciāt ſemper
eſſe deuotos· P dñm. Micha
elis archangeli· Introi.
B Enedicite dnō oēs
angeli eius poteſtates
virtutes qui facitis
verbū eius ad audiē
dam vocem ſermonū eiuſ· Ps· Be
nedic aīima mea dño ⁊ oīa que
intra me ſunt nomini ſancto eius
D Eus qui miro or= Orō.
dine āgeloꝝ miſteria ho
minūqꝫ diſpenſas ɔcede ppici
us vt a quibꝫ tibi miniſtranti
bus ī celo ſemp aſſiſtitur ab
hijs in terra vita noſtra mu=
niatur. Alia Oratio wenceſ=
lai. Lcō actuū aplorꝫ xij.
IN diebꝫ illiſ. Factū ē pliū ma
gnū ī celo Michahel ⁊ āgeli ei⁹
pliabātur cū dracone. Et dra
co pugnabat et angeli eiuſ et
non valuerūt· neqꝫ locus eoꝝ
inuentus eſt amplius in celo·
Et proiectus ē draco ille ma=
gnus ſerpens antiquus q vo=
catur dyabol⁹. Et ſathanaſ q
ſeduxit vniuerſum orbē pro=
iectus eſt in terrā et angeli ei⁹
cū eo miſſi ſunt. Et audiui vo
cem magnā de celo dicentem.
Nunc facta eſt ſalus ⁊ regnū·
⁊ virtus deo noſtro et poteſtaſ
xpi eius· Quia piectus eſt ac=
cuſator fratrū noſtroꝝ qui ac
cuſabat illos ante ɔſpectū dei
noſtri die ac nocte· Et ipi vice
rūt illū ppter ſanguinē agni·
et ppter verbū teſtimonij ſui.
Et non dilexerunt animas ſu
as vſqꝫ ad mortem· Propte=
rea letamini celi et qui habita
tis in eis. Grad· Benedicite o=
mnes angeli eius potentes virtu=
tes qui faciunt verbum eius. V·

Benedic anima mea dominum et
om̄ia interiora nomini ſancto ei⁹.
Alla. v̄. Concuſſum eſt mare ⁊
contremuit terra ubi archangelus
michahel deſcendebat de celo.
Proſa. Summi reg. Secūdū
In illo tpe. Ac- matheū. xviij.
ceſſerunt ad iheſum diſcipuli
eius dicentes. Quiſ putas ma
ior eſt in regno celoꝝ? Et ad-
uocans iheſus puulū: ſtatuit
eū in medio eoꝝ et dixit. Amē
dico vobis. niſi cōuerſi fueri-
tis ⁊ efficiamini ſicut paruuli:
nō intrabitis in regnū celoꝝ.
Quicunq; ergo humiliauerit
ſe ſicut paruulus iſte hic ma-
ior eſt in regno celorū. Et qui
ſuſceperit unum paruulum ta
lem in nomīe meo me ſuſcipit
Qui aūt ſcādaliſauerit unū
de puſillis iſtis qui ī me credūt
Expedit ei ut ſuſpendatur mo
la aſynaria in collo eius ⁊ di-
mergatur in ꝓfundum maris
Ve mundo ab ſcandalis. ne-
ceſſe eſt enim ut veniant ſcā-
dala. Verūtamē ve homini il
li per quē ſcandalū venit. Si
aūt manus tua vel pes tuus
ſcandaliſat te abſcide eū et ꝓ
ijce abs te. Bonū eſt tibi ad vi
tam ingredi debilem vel clau
dū quā duas manus vel du-
os pedes habentē mitti in ig-
nem eternum. Et ſi oculus tu
us ſcandaliſat te. erue eū ⁊ ꝓ-
ijce abs te. Bonū ē tibi unum
oculum habentem in vitā in-
trare quā duos oculos habē-
tem mitti in gehennam ignis
Videte ne cōtemnatis unū ex
hijs puſillis. Dico enim vob̄.
quia angeli eius in celis ſemꝑ
vident faciem patris mei qui
in celis eſt. Credo non dicitur.
niſi die dominico. Offꝰ. Ste
tit angelus iuxta aram templi ha
bens thuribulum aureum in ma-
nu ſua ⁊ data ſunt ei incēſa multa
et aſcendit fumus aromatū in cō-
ſpectu dei. Secr. Hoſtias tibi
domine laudis offerimus ſup
pliciter deprecantes ut eadem
angelico ꝓ nobis interuenien
te ſuffragio et placatus accipi
as et ad ſalutem noſtrā pro-
uenire concedas. Prefatio
communis. Cōmu. Benedici
te omnes angeli domini domino
ymnum dicite ⁊ ſuperexaltate eum
in ſecula. Complenda. Be-
ati michahelis archangeli tui
interceſſione ſuffulti. ſupplices
te domine deprecamur. ut qđ
proſequimur ore ꝯtingamus
et mente. P. Si vero die domi
nico fuerit. tunc dicatur de ſcā
trinitate. Jeronimi preſbiteri
Introitus. In medio eccleſie
aperuit os ſuum Oratio
Deus qui beatum ieroni
mum confeſſorem ſacerdotē-
q; tuum ſcripture ſacre verita

De patriarchis Introitus Gaudeamus
omnes in domino ps Exultate Oro
eus qui nos voluisti exempl'
patriarcharum tuorum ab
raham ysaac et iacob erudiri da
nobis ipsis intercedentibus eorum
dogmata in omnibus sequi qua
tenus eorum meritis mereamur
pervenire quatenus illi se gratia
tua pervenisse letantur per dom
braham Lc'o Sapie
magnus pater multitu
dinis gentium et non est
inventus similis illi in gloria
qui conservavit legem excelsi
et fuit in testamento cum illo
In carne eius fecit stare testa
mentum et in temptatione inven
tus est fidelis Ideo iure iuran
do dedit illi gloriam in gente
sua crescere fecit illum quasi
terre cumulum et ut stellas
exaltare semen eius et here
ditare illos a mari usque ad
mare et flumine usque ad termi
nos terre et ysaac fecit eodem
modo propter patrem ipsius
Benedictionem omnium gen
tium dedit illi dominus et tes
tamentum suum confirmavit
super caput iacob Agnovit eum
in benedictionibus suis et dedit
illi hereditatem et divisit illi par
tem in tribubus duodecim et con
servavit illi homines misericordie
invenientes gratiam in ocu
lis omnibus carnis Gra Time
te dominum alla Iusti epulentur
prosa Angelica Ewm Cum
intrasset ihesus capharnaum
Off Precatus est moyses
Suscipe quesumus domine mu
nera dignanter oblata
et beatorum patriarcharum tuorum
abraham ysaac et iacob nos
quos non desinimus adiuvare
presidiis perpetuis tribue gau
dere remediis per dom nostrum
Con Iustorum anime Cple
Conserva domine populum
tuum et quos sanctorum
patriarcharum tuorum abraham
ysaac et iacob presidiis non
desinis adiuvari perpetuis tri
bue gaudere remediis per

tem et miſtica ſacramenta re=
uelantem ſanctoꝝ tuorum nu
mero ſociare dignatus es. cō
cede propicius ut cuius natali
cia colimus eiꝰ et erudiamur
doctrīs et meritis adiuuemur.
P. Alia ſancti venceſlai. ter
cia que placet. Epl'a. Optaui
et. Grad. Domine p̄uenisti eū.
Alleluia. Iſte eſt qui ante deum
Proſa. Dilectus deo ⁊ homini.
Euāgel'. Nemo accendit lu.
Offr̄. Deſiderium anime tribu.
Secre. Hoſtias tibi domine
beati ieronimi ꝯfeſſoriſ tui di
catas meritis benignus aſſu=
me. et ad ꝑpetuū nobis tribue
ꝑuenire ſubſidium Cō. Do=
mine quinqꝫ talenta. Complen.
Omnipotēs ſempiterne de=
us qui eccleſie tue beatū cōfeſ
ſorem tuū et ſacerdotem iero
nimū ſcripture ſacre verū in=
terpretem et tractatorē catho
licum tribuiſti. concede ꝑpici=
us p hec ſacramenta que ſum
pſimus ut eiꝰ ſemp et erudita
doctrīs ſtabili fide ī veneratōe
tui nois ⁊ agnitōe ꝑficiat. P.
Remigij et ſocioꝝ eiuſ. Intro
itus. Sacerdotes tui. Oro.
Exaudi domīe populum
tuum et ſanctorum tuo
rum confeſſoꝝ. germani remi
gij vedaſti viuentij antiſtitū
ſolennia celebrantem tempo=
raliſ vite tribue pace gaudere
et eternū reperire ſubſidium.
Alia ſcī veceſlai. tercia q̄ pla=
cet. Epl'a. Plures facti ſūt ſa.
Grad. Sacerdotes eius induā.
All'a. Letamini in dn̄o. Euāg
Sit lumi. vr̄i p̄. Offr̄. Glori=
buntur in te omnes. Secretū.
Preces nr̄as q̄s dn̄e exaudi
⁊ tuoꝝ reſpice oblatōes fideliū
vt tibi grate ſint ī tuoꝝ feſtiui
tate ſcōꝝ ⁊ nob ꝯferāt tue ꝓpi=
ciatiōiſ augm̄tū. Cō. Ego vos
Cōpl'. Repleti ſacro repatōis
humane. ꝑſta q̄ms dn̄e vt per
ea q̄ nobis munere dignaris
ꝑbere celeſti p hec tribuas eād
nos donis inherere celeſtibus
Leodegarij epi. Introi. In
virtute tua domine. Oro
Deus qui btm̄ leodegari=
um martirē tuū atqꝫ pontificē
gloria et honore dignatus es
ſublimare. tribue nobiſ q̄ms
eiꝰ p̄cibꝫ ⁊ meritis veniā ꝯſeq̄
delictoꝝ ⁊ gl'ia perfrui btōꝝ.
Epl'a. Beatus vir qui in.
Grad. Poſuiſti dn̄e ī ca. All'a
Letabitur iuſtꝰ in do. Euange.
Niſi granū frumenti. Offr̄.
Gloria ⁊ ho. co. Secr̄. Preſen=
tia munera dn̄e pietate intu=
ere. vt ſancti ſp̄ūs ꝑfundātur
benedictōne ⁊ in nr̄is cordibꝫ
eā validius infundāt dilectō=
nē p quā ſcūs martir tuus le
odegariꝰ oīa corporis ſupauit
tormēta. Cō. Qui vult venire

Compl'. Supplices te roga-
mus om̄ipotens de⁹ vt quos
tuis refitis ſacramentiſ inter
cedente beato leodegario mar
tire tuo tibi etiā placidis mo-
ribus dignanter deſeruire ꝯce
das. Franciſci confeſſoriſ. In
troitus. In medio eccleſie aperu.
Eccleſiam tuam Oratō.
Aqueſumus domine gra-
tia celeſtis amplificet. quā be
ati franciſci illuminare volu-
iſti glorioſis meritis et exem-
plis. Cōmemoratio compꝛēs
Epiſtola. Dilectus deo et ho-
minibus. Graduale. Os iuſti
meditabitur. All'a. Iſte ē qui an
te deum. Proſa. Dilectus deo ⁊
hominibus. Euāge. Deſigna
uit dominus. Offr̄. Deſideriū
anime tri. Secre. Munera ti-
bi domine dicata ſanctifica ⁊
intercedēte beato frāciſco ab
omni nos culparū labe purifi
ca. P dn̄. Cōmu. Domine quin
q₃ talenta. Cōpl'. Deus qui ec
cleſiam tuam beati franciſci
meritis noue fetu prolis am
plificas tribue nobis ex eius
imitatione terrena deſpicere ⁊
celeſtium donoꝝ ſemꝑ partici
patione gaudere. P dn̄m no.
Fidis virginis Oratō.
Deus qui preſentem diē
beate fidis virginis et marti-
ris tue facis eſſe ſolennē. pſta
eccleſie tue meritis ipſius et p-
tibus adiuuari. Secretū Cō-
plen. require in cōmuni. Mar
ci pape et confeſſoris. Introi-
tus. Sacerdotes eius. Orō.
Exaudi queſumus domi
ne preces noſtras et in-
teruenie nte beato marco con
feſſore tuo atq₃ pontifice ſup
plicationes noſtras placatuſ
intende. Ep'la. Ecce ſacerdos
magnuſ. Grad. Inueni dauid
ſeruum. All'a. Iſte eſt ſanctus di
gne. Euange. Nemo accēdit
lucer. Offr̄. Veritas mea ⁊ mi
ſericordia. Secre. Benedictio
tua domine larga ſuper nos
deſcendat que et munera no-
ſtra deprecante ſancto marco
ꝯfeſſore tuo atq₃ pontifice ti-
bi reddat accepta et nobis ſa
cramentum redemptionis effi
ciat. Cōmu. Beatus ſeruus.
Compl'. Qua ſancta ſumen-
tes queſumus omnipotens de
us vt beati confeſſoris marci
atq₃ pontificis nos foueāt cō
tinuata preſidia. P dn̄. Mar-
celli ſocioꝝq₃ eius Introitus
Intret in ꝯſpectu. Orō
Sanctoꝝ tuoꝝ nos domie
marcelli paulei ſergij et
bachi beata ꝓſequantur me-
rita et tuo ſemper faciāt amo
re feruētes. Ep'la. Spectaculū
facti ſumus. Gr. Glorioſus deus
All'a. Iuſti aūt imp. Euā. Cū
ꝑſequitur voſ. Offr̄. Letami.

Secretū. Maieſtatem tuā no
bis domīe qͣſumus hec hoſtia red
dat ymmolanda placatā tu-
orū digna poſtulatiōe ſancto
rum. Cō. Juſtoꝝ anime in ma-
nu. Compl. Sacramentis do
mine muniamur acceptis ⁊ in
terceſſione ſanctoꝝ tuoꝝ ꝯtra
oīnes nequicias irruentes ar
mis celeſtibꝫ ꝓtegamur. Per

Demetrij martiris. Oratō.

Propiciare q̄s domīe indi-
gnis famulis tuiſ ꝑ ſan
cti demetrij martiriſ tui merita
glorioſa. ut eius interceſſione
ab omnibꝫ aduerſis protega
mur. P dn. Dyoniſij martiriſ.
Introi. Salus aūt iuſtoꝝ. Orō

Deus q̄ hodierna die bea
tū dyoniſiū martirē tuū
virtute ꝯſtantie in paſſiōe ro-
boraſti. qͣqꝫ illi ad ꝑdicādū gē-
tibꝫ gloriā tuā ruſticū et eleu-
theriū ſociare dignatus es tri
bue nob̄ q̄s ex eoꝝ imitatione
ꝓ amore tuo ꝓſpa mūdi deſpi
cere. ⁊ nlla eiuſ aduerſa formi
dare. Epl'a. Juſtū deduxit do
minus. Gr. Vindica dn̄e ſan-
guinem. All'a. Letamini in domi
no. Proſa. O beata beatorum.
Euāge. Ecce ego mitto. Offꝛ
Mirabilis deus in ſcis. Secre.
Hoſtia domine qͣſumus quā in
ſanctoꝝ tuoꝝ dioniſij ruſtici ⁊
eleutherij natalicijs recēſentes
offerimus vincula noſtre pra-
uitatis abſoluat et tue miſeri
cordie dona nobis ꝯciliet. Cō.
Ego vos elegi. Cōpl. Quſumus oī
potens deus. ut qui celeſtia ali-
menta percepimus. interceden-
tibus ſanctiſ tuis dyoniſio ru
ſtico et eleutherio. per hec ꝯtra
omnia aduerſa muniamur.

Gereonis martiris. Introit᷒
Intret in conſpectu. Oratio.

Annua dn̄e ſcōꝝ tuoꝝ mar-
tirū. gereōis victoris caſſij flo
rencij ſocioꝝq; eoꝝ feſta ꝓ co
limus maieſtatē tuā dep̄cātes
vt tp̄alibꝫ letemur incremētiſ
et eterne ꝓſperitatis capiam᷒
augmētū. Cōmemoratio ꝯpe-
tens. Epl'a. Scimus quia ſpe-
ctaculū. Grad. Glorioſus deus.
All'a. Juſti autem imperpetuum.
Euang. Cum ꝑſecuntur vos
ho. Offꝛ. Letami in dn̄o. Secr
Accepta tibi dn̄e ſit ſacrate
plebis oblatō ꝓ tuoꝝ honore
ſcōꝝ quoꝝ ſe meritis ꝑcepiſſe
cognoſcit de tribulatione au-
xiliū. Cō Juſtoꝝ anime. Cōpl.
Deus qui hūc diē martirum
tuoꝝ gereonis ſocioꝝq; eius
paſſione conſecraſti. preſta q̄
ſumuſ. vt eoꝝ ſuffragia apud
te ſentiamus in celis quorum
hic pio amore ſolennia vene-
ramur in terris. In tranſlati
one ſci auguſtini epi et ꝯfeſſo
ris oīa fiāt vt in natali ei᷒
preter orationem. Oratio.

Omn̄ps ſempiterne deꝰ qui nos ānua recurſiōe trāſlatōis ſancti auguſtini ꝯfeſſoris tui atq; pontificis letificas· ꝯcede ꝓpicius vt ab imminentibꝫ pccōꝝ noſtroꝝ periculis liberemur. Secretū ⁊ ꝯpleñ require vt in natali eius· Calixti pape et martiris. Introitꝰ· Statuit ei dominus· Orō.

Deus qui nos cōſpicis ex noſtra infirmitate deficere ad amorē tui nomīs nos miſeriter ꝑ ſancti Calixti depcatiōnē reſtaura. Cōmemoratio ꝯpetens. Epl'a. Ecce ſacerdos· Grad. Inueni dauid ſeruū meū All'a. Inueni dauid ſer. Euāg· Vigilate quia neſcitis· Offr̄. Veritas mea et miſeridia. Secre·

Miſtica nobis domine ꝓſit oblatio· que nos a reatibꝫ expediat et ꝑpetua ſaluatiōe cōfirmet. Cō· Btūs ſeruꝰ. Cōpl.

Quis omp̄s deus vt reatum noſtrū munera ſumpta purificēt et recte viuendi nobis operentur effectū· P dn̄m nr̄m· Hedwigis electe. Gaudeamꝰ Omnes in domino. Oratio.

Deus gratie dator et glorie· tue nobis ſynū pietatis ꝓpicius aperi et p̄ſta· vt qui manentē ciuitatē hic nō habemꝰ ad futuram quam querimus beate hedwigis interueniente ſuffragio ꝑducamur· P dominum. Epl'a· Mulierē fortem quis· Grad· Adiuuabit eā deus· All'a v̄· O felix hedwigis gaudens i celis ſolamen pauperū intercede pro nobis ad dn̄m· Proſa· Conſurge iubilans· Euāge· Simile eſt rere theſau· Credo dicit. Offr̄. Diffuſa eſt gratia: Oratō.

Munera dn̄e nr̄e deuotōis offerimꝰ vt tibi grata ⁊ nobiſ ſalutaria beate hedwidis pia ſupplicatōne reddātur· Cōmu Diffuſa eſt gratia: Cōpl. Quis omp̄s deꝰ vt quos ſalutaribꝫ dignatus es erudire miſterijſ btē hedwidis interceſſio glorioſa celeſtibꝫ reficiat alimētis. P dn̄. Galli ꝯfeſſoris· Introi. Iuſtus ut palma. Orō.

Deus q̄ nos ānua bti galli ꝯfeſſoris tui ſolēnitate letificas ꝯcede ꝓpicius vt cuiꝰ natalicia colimus etiā actiōes imitemur. Epl'a. Dilectꝰ deo ⁊ ho Grad. Dn̄e p̄ue· All'a· Iuſtꝰ ut palma· Euan. Nemo accēdit lucer· Proſa Dilecte deo galle· Vel alia· Dilcūs deo ⁊ ho· Offr̄ Poſuiſti dn̄e· Secre Hoſtias dn̄e q̄s noī tuo ſacrādas offerimꝰ ſci galli ꝯfeſſoris tui ꝓſequat oro ꝑ quā nos expiari tribuas ⁊ defendi. Cō Fidel'. ſer Cōpl. Repleti dn̄e benedictōe celeſti q̄s clemētiā tuā vt intercedēte btō gallo ꝯfeſſore tuo q̄ humiliter gerimꝰ ſalubriter

rapiamus. Luce euangeliſte
Introitus. In medio eccleſie.
Interueniat ꝓ no= Oro
bis dn̄e qs̄ ſanctus tu
us lucas euangeliſta. qui cru=
cis mortificatōnē iugiter ī cor
pore ſuo ꝓ tui nominis hono=
re portauit. Hec ſola. Epl'a.
Siliṫudo vultus aīaliū. requi
re marci euāgeliſte. Grad̄. Iu
ſtus ut palma florebit. Infra de
vno martire Alla. Preſa eo=
rū plena. Proſa. Plauſu chor⁹.
Alia. Iocūdare. Euāgel. De=
ſignauit dn̄s. Credo dicitur.
Offr̄. Deſideriū anime. Secr̄.
Donis celeſtibꝫ da nob̄ q̄ſu
mus dn̄e libera tibi mente ſer
uire. vt munera que deferim⁹.
interueniente beato luca euā=
geliſta tuo et medelā nobis o=
perētur et gloriā. Prefatio de
aplis. Cō. Semel iuraui in ſcō.
Preſta qs̄ omp̄s. Oro.
deus. ut id qđ de ſancto al
tari tuo pcepim⁹ btī luce euā=
geliſte tui p̄cibꝫ aīas noſtras
ſanctificet ꝑ qđ tuti eſſe poſſi=
mus. P do no. ihe. Ianuari
et ſocioꝝ eiuſ. Intro. Sal⁹ aūt
Beſto queſum⁹ Oratō
dn̄e nobis ſanctoꝝ mar
tirū tuoꝝ dep̄catione ianuarij
ſociorūqꝫ eius. et quos pati ꝓ
tui nomīs amore tribuiſti. fac
tuis fidelibꝫ ſuffragari. Epl'a.
Reddet deus merced̄. Grad̄.

Clamauerunt iuſti et dn̄s. Alla
Te martirū candida. Euange
Cū audieritis pre. Offr̄. Leta
mini in dn̄o. Secre. Hn tuoꝝ
dn̄e p̄cioſa morte ſanctoꝝ ſa=
crificiū illud offerimus de quo
martiriū ſumpſit om̄e princi=
piū. Cō. Dico aūt vobis. Cōp̄l
Sit nobis dn̄e ſacramēti hu
ius certa ſaluatio. et intercedē
tibus ſanctis martiribuſ ſuis
quoꝝ feſta celebramus ↄtinu
is foueamur auxilijſ. P dn̄m
Trāſlatō ſancti adalberti. In
troit⁹. In virtute tua dn̄e. Oro
Deus qui nos hodie bea
ti adalberti martiris tui
atqꝫ pontificis diē tranſlatio=
nis facis celebrare. tribue que=
ſumus nos ſemꝑ eius pijs de
fenſioibꝫ muniri ⁊ oratōnibꝫ
adiuuari. P do. Epl'a. Omīſ
pontifex. Grad̄. Dn̄e p̄uenisti.
Alla. Iſte eſt qui āte de. Proſa
Spe mercedis et corone. Euāgel.
Ego ſum paſtor bon⁹. Re qui
re dominica ſecunda poſt pa=
ſcha. Credo dicitur. Offr̄.
Poſuiſti domine. Secretum.
Conſcientias noſtraſ qs̄
dn̄e ꝑ ymmolādas ſanctifica
hoſtias. nec nos indignos fa
mulos tuos tibi dn̄o nr̄o offe
rētes deſpicias. ſꝫ ꝑpter electū
martirem tuū atqꝫ pontificem
adalbertū ab omni nos con=
tagione emunda. P.

Com. Magnā eſt gloria. Cōpl'.
Omp̄s ſempiterne deus ad-
eſto magne pietatatis tue ſa-
cramento et intercedente bea-
to adalberto martire tuo atqȝ
pontifice pro nobis cuius diē
tranſlationis celebramus ve
niā deinceps ꝯſequamur at-
qȝ ab om̄ibȝ emundemur de-
lictis. P dn̄. Undecī miliū vir
ginū. Introitus. Gaudeamus
omnes in domino. Oratō
Deus q̄ digne tibi ſacra-
tis virginibȝ mirādi agonis
robur indidiſti quo per marti
rij palmā ad ſuperne ꝯtēpla-
tionis pertingerent gloriā da
q̄s eaꝝ nos interceſſionibȝ
adiuuari quas hodierna die
tranſceſſo mortis ſtadio in ce
leſtibȝ triūphare feciſti. P dn̄.
Epl'a. Reddet deꝰ merce. Gr.
Glorioſus deus in ſanctis. All'a.
Adducētur regi virgīes. Proſa
Virginalis turma ſexus. Euan
Simile eſt regnū celoꝝ de. vir.
Offer. Offerentur regi virgines.
Secre. Intende dn̄e mune-
ra q̄s tuis altaribus ꝑ ſcāꝝ
virginū et martirū tuaꝝ ꝯme
moratōne ꝓpoſita. vt ſicut per
hec beata miſteria illis gloriā
ꝯtuliſti. ita nobis indulgenti
am largiaris. Cō. Quinqȝ pru.
Cōpl'. Preſta nobis dn̄e deꝰ
intercedentibȝ ſanctis marti-
ribȝ virginibuſqȝ tuis vt que
oreꝯtingimus pura mente ca
piamus. Cordule virgis. In
troitus. Loquebar de teſtionijs
Proſit nobis q̄s Oratō
Omp̄s deus beate cordu-
le veneranda feſtiuitas vt cu-
ius gaudemus honore ꝓtega
mur auxilio. P dn̄. Epl'a. Cō-
fitebor tibi dn̄e. Grad. Specie
tua et pulchritudīe. All'a. Diffu
ſa eſt gratia. Proſa Virginalis
turma. Euang. Sil'e eſt regnū
ce. de. vir. Offer. Filie regū i ho.
Secr. et ꝯplen. require i Com-
muni. Cō. Simile eſt regnū celoꝝ
Seuerini ꝯfeſſoris. Introitꝰ
Statuit ei dn̄s Oratio.
Deus qui eterne glorie be
atū ſeuerinū cōfeſſorē tuum
atqȝ pōticē p̄ricipem fieri con-
ceſſiſti ꝯcede nobis ꝓpiciꝰ ipo
intercedēte aditū regni celeſtiſ
cuius ad bene viuēdum infor
mamur exemplis. P dn̄. Epl'a
Ecce ſacerdos magnꝰ. Grad.
Jurauit dn̄s dauid. All'a. Juſtꝰ
germinabit ut liliū. Euāge. Ho
mo quidā ꝑegre ꝓ. Offer. Ve
ritas mea et miſcdia. Secretum
Hec ſacroſancta queſumꝰ
domine q̄ ꝑ veneratōe beati ſe
uerini ꝯfeſſoris tui atqȝ pōti-
ficis deferimus vincula pctoꝝ
noſtroꝝ abſoluāt. et eius ob-
tentu nos ab om̄ibȝ tueātur
aduerſis. Cō. Dn̄e quinqȝ talē-
ta. Compl'. Signum munus

ꝑpetue ſalutis ſumentes cle-
mentiã tuã ſupplices implora
mus· ut beato ſeuerino ɔfeſſo
re tuo atqꝫ pontifice intercedẽ
te· vite celeſtis p̃mia conſequi
mereamur. P. do. Seueri epi
Introi. Sacerdotes dei benedi·
DEus qui nos be- Oratõ
ati ſeueri ɔfeſſoris tui at
qꝫ pontificis diẽ nataliciũ cele
brare ɔcedis eius q̃s inter-
ceſſione ſuper nos miſcdiam
tuã multiplica ut cui⁹ patro-
cinijs gratulamur eius ſuffra
gijs p̃ſentis vite ſubſidiũ et e-
terne ſalutis p̃mia ɔſeq̃mur·
Cõmemoratio ɔpetens; Epl'a.
Ecce ſacerdos magn⁹. Grad
Ecce ſacerdos magn⁹. All'a· Iu-
rauit dñs dauid· Euãgel'. Ho-
mo quidã nobilis. Offi. In
ueni dauid ſeruũ· Secre· une
ra dñe ꝑ cõmemoratiõe beati
ſeueri ɔfeſſoris tui atqꝫ ponti
ficis oblata ſuſcipe ⁊ pia eius
interceſſione ad ſalutẽ nobis
ꝑpetuam prouenire concede·
Cõ· Beatus ſeruus quẽ· Cõpl'.
Et nobis dñe tua ſacramen
ta dent ſalutẽ beatus ſeuerus
ɔfeſſor tuus atqꝫ põtifex q̃s
p̃cator accedat· P· do. Criſpi-
ni et Criſpiniani Introitus.
Loquetur dñs pa· Orõ.
Omps̃ ſempiterne de⁹ qui
in ſanctoꝝ tuoꝝ cordibꝫ criſ-
pini ⁊ criſpiniani flammã tue

dilectiõis ardere feciſti· da cor-
dibꝫ nr̃is eãdẽ fidei veritatiſqꝫ
v̾tutẽ ut quorũ gaudem⁹ triu-
phis proficiamus exemplis.
Cõmemoratio ɔpetens· Epl'a
Benedictus deus et pr̃· Grad·
Iuſtorũ anime in ma· All'a· Le-
tamini in dño: Euange· Hoc ẽ
preceptũ me. Offi. Letamini i
domino et ex· Secre. Sacrifi-
cijs dñe que tibi in tuoꝝ ɔme
moratõne ſanctoꝝ deferimus
q̃s intende placatus ut ⁊ de
uotioni noſtre ꝓficiãt et ſalu
ti· Cõ· Poſuerũt mortalia ſeruo·
Cõpl'. Celeſtis doni benedicti
one percepta ſupplices te de⁹ oĩ
potens deprecamur ut hoc idẽ
intercedẽtibꝫ ſanctis tuis quo
rũ feſta agimus et ſacramẽti
nobis cauſa ſit et ſalutis·
Amandi ɔfeſſoris· Introit⁹·
Os iuſti meditabi. Orõ.
Omps̃ ſempiterne de⁹ qui
beatũ amandũ cõfeſſorẽ tuũ
in terris honorabili vita glo
rificaſti et cũ electis tuis in ce-
lis coronaſti ipi⁹ interuenien
tibꝫ precibꝫ beatitudinẽ con-
ſequamur vite perhẽnis· Epl'a
Iuſtũ deduxit dñs· Grad· Do
mine p̃ueniſti eum· All'a· Iuſtus
germinabit· Euãge. Qui vos
audit me: Offi. Veritas mea
et miſericordia. Secre. Reſpice
nos q̃s dñe tua ſancta tra-
ctãtes et feſtiuitatẽ bt̃i amãdi

cõfeſſoris tui celebrantes · vt
qđ in eiꝰ honore maieſtati tue
deferimꝰ ⁊ tibi placeat ad lau
dē et nobis ꝓficiat ad ſalutē.
Cõ. Fidelis ſeruus ⁊ pru · Cõpl̃.
Sacramētis celeſtibꝫ refecti
quǣs dñe deus noſter vt inter
cedente beato amādo ꝯfeſſore
tuo ꝑ eadē veniā ꝯſequamur
delictoꝝ. In vigilia ſymonis
et iude. Introi · Intret in cõſpe
Concede ctu tuo. Oratõ
quǣs omñs deꝰ · vt ſicut
apl̃oꝝ tuorũ ſymonis et iude
natalicia glorioſa ꝑuenimus
ſic ad tua beneficia ꝓmerēda
maieſtatem tuā ꝓ nobiſ ipi ꝑ
ueniant · Cõmemoratio ꝯpe-
tens · Epl̃a. Stabunt iuſti.
Reqre philippi et iacobi. Gr.
Vidica dñe ſanguinē. Grad · re-
iteratur. Euange. Ego ſũ vi-
tis Offr. Exultabũt ſcĩ. Secr.
Muneribꝫ noſtris apoſtolo
rũ tuoꝝ ſymonis et iude feſta
ꝑcedimus deprecantes · vt con
ſciencie noſtre que ꝑpediuntur
obſtaclis eoꝝ meritiſ tibi gra
ta reddātur. Prefatio cõmu-
nis · Cõ · Iuſtoꝝ anime · Cõpl̃.
Sumpto dñi ſacramēto ſup
pliciter depꝛcamur · vt interce-
dentibꝫ beatis apl̃is qđ tēpo-
raliter gerimus ad vitā capi-
amus ſempiternā · In die ſan
cto ſymonis ⁊ iude Intro Mi
chi autem nimis ho · Oratio.

Deus qui nos per beatos
apoſtolos tuos ſymonē
et iudā ad agnitõnē nominis
tui venire tribuiſti · da nobꝫ eo
rũ gloriā ſempiternā · et ꝓfici-
endo celebrare ⁊ celebrādo ꝓ-
ficere · Hec ſola · Epl̃a. Scimꝰ
quoniā diligē · Grad Nimis
honorati · All̃a · Per manus aũt
apoſtoloꝝ. Proſa. Hij ſunt iſti
qui volũt. Euāgel̃. Miſit ihũs
duodeci diſcipuloſ · require in
vigilia ſancti mathie. Credo
dicitur. Offr · In om̃em terrā.
Secretũ. Gloriā dñe ſancto
rũ apoſtoloꝝ tuoꝝ ſymonis et
iude ꝑpetuā recolentes queſu
mus vt eandem ſacris miſte-
rijſ expiati dignꝰ celebremꝰ.
Prefatio de apoſtolis · Com
Vos qui ſecuti eſtis me ſedebitis ·
Complen · Perceptis domine
ſacramentis ſuppliciter depre-
camur vt intercedentibꝫ bea-
tis apoſtolis tuis que ꝓ illoꝝ
veneranda gerimus paſſiõe
nobis proficiant ad medelā.
Narciſci martiris. Oratõ
Da quǣs omñs deus · vt q̃
beati narciſci martiris
tui atqꝫ pontificis ſolēnia co
limus eius apud te interceſſio
nibus adiuuemur · Per domi
Secre. Sancti narciſci mar-
tiris tui atqꝫ pontificis domi-
ne tibi grata confeſſio et mu-
nera noſtra commēdet et tuā

nobis indulgentiam ſemper
imploret. Cõpl. Quõs dñe de
us noſter ut beati martiris tui
atqȝ pontificis narciſſi depca-
tionibus ſacramẽta que ſum
pſimus ad tue nobis ꝓficiãt
placationis augmentũ. P dñ
In vigilia omniũ ſanctorum
Introitꝰ. Timete dñm omneſ.
Omine deus no- Oro.
ſter multiplica ſup nos
gratiam tuam et quorum pre
uenimus glorioſa ſolennia tri-
bue ſubſequi in ſancta ꝯfeſſi-
one leticiã. Eodẽ die Quinti-
ni martiris. Oratõ.
Eus qui nos beati quin
tini martiris tui ꝯfeſſione glo
rioſa circũdas et ꝓtegis pſta
queſumus nobis eius imita-
tione proficere. et oratione ſal
uari. Lectio libri apocalipſis
In diebus illis. Ecce ego ·v·
iohannes vidi in medio thro
ni et quatuor animaliũ. ⁊ i me
dio ſenioꝝ agnum ſtantẽ tan
quã occiſum. habentẽ cornua
ſeptẽ et oculos ſeptem qui ſũt
ſeptem ſpiritus dei miſſi in o-
mnem terrã. Et venit et acce-
pit de dextera ſedentis in thro-
no librum. Et cum aperuiſſet
librũ quatuor animalia ⁊ vi-
gintiquatuor ſeniores ceci-
rũt corã agno habentes ſin-
guli cytharas et phyalas au-
reas plenas odoramẽtorũ que
ſunt orationes ſanctoꝝ. et cã-
tabãt cãticũ nouũ dicenteſ. Di
gnus es dñe accipe librũ ⁊ ape
rire ſignacula eius quoniam
occiſus es. et redemiſti nos deo
in ſanguine tuo. Ex omni tri-
bu et lingua ⁊ populo ⁊ natõe
Et feciſti nos deo nr̃o regnũ et
ſacerdotes et regnabimꝰ ſup
terram. Et vidi et audiui vo-
ces in circuitu throni multorũ
angeloꝝ et animaliũ et ſenio
rũ. Et erat numerꝰ eoꝝ milia
milium. voce magna dicenti-
um. Dignus eſt agnus qui oc
ciſus eſt accipere virtutem ⁊ di
uinitatem et ſapientiam ⁊ for
titudinẽ ⁊ honorem ⁊ gloriã ⁊
benedictionẽ. In ſecula ſeculo
rũ amen. Grad. Exultabũt ſan
cti in gloria. Grad. reiteratur.
Euange. Deſcendens iheſus
de monte. Offo. Mirabilis de
us in maie. Secre. Altare tuũ
domine deus muneribus cu-
mulamus oblatis da nob̃ ut
ad ſalutem noſtram omniũ
ſanctoꝝ tuoꝝ ꝓcatione ꝓfici-
ant quoꝝ ſolẽnia ventura ꝑ-
uenimus. Secre. Suſcipe do-
mine preces fidelium cum ob
lationibus hoſtiaꝝ et interce-
dente beato quintino martire
tuo per hec pie placatõnis of
ficia ad celeſtem gloriam ꝑdu
camur. P dñm. Prefatio cõ-
munis. Cõ. Amen dico vobis.

Compl' Sacramentis domi
ne et gaudijs optatā celebrita
te expletis queſumus vt eoꝝ
precibꝫ adiuuemur quoꝝ re=
coꝛdatõibꝫ exhibentur· Cõpl'
Preſta nobis domine queſu
mus intercedente beato quinti
no martire tuo· vt que oꝛe cõ
tingimus pura mente capia=
mus· P dñm· In die omniũ
ſanctoꝝ Introitꝰ
Gaudeamus omẽs in
domino diem feſtum
celebrantes in hono=
re ſanctoꝝ omniũ de quoꝝ ſolẽni=
tate gaudent angeli et collaudant
filium dei· ps· Exultate iuſti in do
mino rectos decet collaudatio·
Omps ſempiterne Orō.
deus qui nos omniũ ſan
ctoꝛũ tuoꝝ merita ſub vna tri
buiſti celebritate venerari q̄ſu
mus ut deſideratā nobis tue
ppiciatiõnis abũdantiā mul
tiplicans interceſſoꝛibꝫ largi
aris· Eodẽ die ceſarij marti·
Deus qui nos be= Orō·
ati ceſarij martiris tui
annua ſolẽnitate letificas cõ=
cede ꝓpicius· vt cuiꝰ natalicia
colimus actiones imitemur·
Lectio libri apocalipſis· vij·
In diebꝫ illis. Ego iohannes
vidi alterũ angelũ aſcenden=
tem ab oꝛtu ſolis· habentẽ ſi=
gnũ dei viui. Et clamauit vo=
ce magna quatuoꝛ angelis q̄=
bus datum ẽ nocere terre ⁊ ma
ri dicẽs· Nolite nocere terre et
mari neqꝫ arboꝛibꝫ quoadus
qꝫ ſignemꝰ ſeruos dei nr̄i i frõ=
tibꝫ eoꝝ. Et audiui numerũ ſi
gnatoꝝ centũquadragintaq̄
tuoꝛmilia ſignati · ex omni tri=
bu filioꝝ iſrahel· Ex tribu iu=
da duodecimmilia ſignati Ex
tribu ruben· duodecimmilia ſi
gnati. Ex tribu gad· duodeci=
milia ſignati . Ex tribu aſer·
duodecimmilia ſignati. Ex tri
bu neptali· duodecimmilia ſi=
gnati. Ex tribu ſymeon· duo=
deci milia ſignati. Ex tribu le=
ui· duodecimmilia ſignati. Ex
tribu manaſſe duodecimmilia
ſignati Ex tribu yſachar· du=
odecimmilia ſignati Ex tribu
zabulon· duodecimilia ſigna=
ti. Ex tribu ioſeph· duodecim=
milia ſignati. Ex tribu benia=
myn· duodecimmilia ſignati.
Poſt hec vidi turbā magnā
quā nemo dinumerare pote=
rat ex omnibꝫ gentibꝫ ⁊ tribu
bus et populis et linguis· ſtã=
tes ãte thronũ dei· ⁊ in cõſpectu
agni amicti ſtolis albis· ⁊ pal
me in manibꝫ eoꝝ. Et clama=
bãt voce magna dicẽtes· Sa
lus deo noſtro qui ſedet ſuper
throno et agno. Et oẽs angli
ſtabant in circuitu throni ⁊ ſe
nioꝛum et quatuoꝛ animaliũ
et ceciderunt in cõſpectu throni

in facies ſuas· Et adorauerũt
deũ dicentes amẽ. Benedictõ
⁊ claritas: et ſapientia et gra
tiaꝝ actõ: honor virtus et for
titudo deo nr̃o ĩ ſecula ſeclꝫoꝝ
amen. Grad. Timere dñm om
nes. Allſa. v̄· Vox exultatiõis
et ſalutis in tabernaculis iuſtorũ.
Proſa. Om̃es ſancti ſeraphin·
Euan. Uidens ihũs turbas:
Offr̃· Letamini in domino et ex
ultate iuſti. Secre· Munera ti=
bi dñe noſtre deuotionis offe=
rimus· que ⁊ ꝓ tuoꝝ omniũ ti
bi grata ſint honore ſanctoꝝ
et nobis ſalutaria te miſeran
te reddantur· Secre Hoſti=
as tibi dñe beati ceſarij marti
ris tui meritis dicatas beni=
gnus aſſume et ad perpetuum
nobis tribue prouenire ſubſi
diũ. Prefatio communis. Si
die dominico fuerit dicatur ꝓ=
fatio de ſancta trinitate. Com
Gaudete iuſti ĩ domĩo rectos de
cet collaudatio. Cõplr̃: Exau=
di domĩe clementer preces ſer
uoꝝ tuorũ quatenus omni=
um ſanctoꝝ tuoꝝ meritis tuã
ꝯſequamur gratiam quorum
hodie glorioſa ſolẽnia vene=
ramur· Compl· Om̃s ompŝ
deus vt qui celeſtia alimẽta ꝑ=
cepimus intercedente beato ce=
ſario martire tuo per hec ꝯtra
om̃ia aduerſa muniamur P
In die animarũ. Introitus.
Si enim credimus qd̃· Oratõ:
Fideliũ deus omnium. Epl'a.
Nolumus vos igno· Grad.
Si ambulem in medio umbre.
Tractus. Sicut ceruus deſiderat
Euãge· Om̃e qd̃ dedit michi:
Offr̃. O pie deus qui primũ ho
Secretũ. Hoſtias qm̃s domi
ne· Prefatio ꝯũis· Cõ· Amen
dico vobis veniet. Cõplr̃. Mabꝫ
qm̃s domine. Euſtachij mar
tiris. Introitus. Intret in con=
ſpectu tuo domine· Oratõ
DEus q̃ btm̃ euſtachiũ in
tẽptatõbꝫ ꝓbaſti ⁊ ꝓbatũ co=
ronaſti· ipſius ſociorũqꝫ eius
meritis in omni tribulatione
et anguſtia noſtra tuũ nobis
preſta auxilium et ſempiterne
conſolationis interminabile
gaudiũ· P dñm. Epl'a. San
cti per fidem vi. Grad. Clama=
uerũt iuſti et dominus· Allſa. Iu
dicabũt iuſti· Euange. Nolite
arbitrari. Offr̃· Gloriabũtur ĩ
te omnes. Secr̃· Munera ple
bis tue queſumus domĩe ſan
ctoꝝ martirũ tuoꝝ fiant gra=
ta ſuffragijs· ut quoꝝ trium=
phis tuo nomini offerunt ip=
ſorũ p̃cibus digna efficiantur
et meritis· Cõ. Poſuerunt mor
talia· Cõplr̃. Da queſum⁹ o=
mnipotens deus in ſanctorum
martirũ tuoꝝ euſtachij ſocio=
rumqꝫ eius te ſemper in cõme=
moratõne laudare quia refo

uere curabis quos in honore tuo perſeuerare ꝯcedis P dn̄.

Leonardi ꝯfeſſoris. Introit⁹ Os iuſti meditabi Oro: Maieſtati tue qs̄ de⁹ ſancti leonardi cōfeſſoris tui pia iugiter nos cōmendet oratio· ut quē deuoto ueneramur obſequio ipſius ſuffragio ſubleuemur optato. P dn̄m. Ep'la Dilectus deo et homib; Gr. Domine preueniſti eum. All'a. Poſuiſti in capite eius coronam. Euangel' Facilius eſt camelum· Require de ſancto marco Offr. Deſideriū aie in manu· Secre. Accepta tibi ſit domine queſumus hec oblatō ſalutaris· ut ſicut beato leonardo ꝯfeſſori tuo profecit ad honorem ita nobis famulis tuis pficiat ad ſalutem· Cō· Domie quinq; talenta tradidiſti michi. Alia. Magna eſt gloria. Cōpl'. Quod a te domine deſcendit ad nos ad te qs̄ a nobis aſcendat et intercedēte beato leonardo cōfeſſore tuo purificet quos redemit iheſus xp̄us dominus noſter. Qui tecū uiuit et regnat·

villibrordi ꝯfeſſoris. Introit⁹ Statuit ei domin⁹ Deus qui in diuerſis nationū populis preclaros uere fidei ꝯſtituiſti doctores· de quoꝝ collegio beatū villibrordū ꝯfeſſorē tuum atq; pontificē nobis celitus deſtinaſti· ꝯcede ppicius ut eius ſuffragantibus meritis preſentis proſperitatis gaudia ⁊ future beatitudinis gloriam cōſequamur. Ep'la. Ecce ſacerdos magnus· Grad. Inueni dauid ſeruū· All'a.· Iſte eſt qui ante. Euange· Sint lumbi vr̄i p̄ci· Offr. Veritas mea· Secre. Sit tibi qs̄ domine noſtre deuotionis oblatio acceptabilis· ut beato villibrordo confeſſore tuo intercedente utrimq; ⁊ tue placeat maieſtati et noſtre proficiat ſaluti. Cōmu· Domine quinq; talenta tradidiſti. Cōpl'. Miſterijs diuinis refecti qs̄ domine deus noſter· ut beati villibrordi cōfeſſoris tui interceſſione protegamur, p cuius veneratōe annua hec tue obtulimus maieſtati. P dn̄m.

Quatuor coronatoꝝ· Introitus· Intret in cōſpectu. Oro. Preſta que ſumus omp̄s de⁹ ut qui glorioſos martires claudium nicoſtratū ſymphorianū caſtoriū atq; ſympliciū fortes in ſua paſſiōe ꝯgnouim⁹ pios apud te in noſtra interceſſione ſentiamus. Cōmemoratō cōpetens. Ep'la· Sancti per fidē Grad. Vindica domine ſanguinem. All'a Iuſti epulentur in. Euāge· Deſcendens iheſus de

Offi. Anima noſtra ſicut paſſer
Secre. Hoſtias tibi dñe pro
martirũ tuoꝝ coronatoꝝ cõ=
memoratione deferimus ſup=
plicantes vt indulgentiã nob
pariter cõferant et ſalutẽ: Cõ.
Poſuerunt mortalia Cõpl. Ce=
leſtibꝫ refecti ſacramẽtis ⁊ gau
dijs ſuppliciter te dñe p̃camur
vt quorũ gl'iamur triũphis p
tegamur auxilijs. Theodori
martiris. Intro. In virtute tua
Deus qui nos be= Oro.
ati theodori martiris tui
cõfeſſiõe glorioſa circundas
⁊ protegis p̃ſta nobis eius imi
tatione pficere ⁊ oratiõe fulci
ri. Cõmemoratõ cõpetẽs. Epla
Nemo militans Gr. Dñe p̃=
veniſti. Allã. Iuſtus ut palma.
Euange. Nemo accendit lu.
Offi. Gloria et ho. Secr. Su=
ſcipe dñe p̃ces fideliũ cũ obla=
tionibꝫ hoſtiarũ et intercedẽte
btõ theodoro martire tuo per
hec pie placationis officia ad
celeſtem gloriã tranſeamus.
Cõ. Poſuiſti dñe. Cõpl. Pra
qs dñe intercedẽte bto theo=
doro martire tuo vt que ore cõ
tingimus pura mente capia=
mus. Martini epi. Introitus
Statuit ei dñs teſtamẽtũ. Oro.
Deus qui cõſpicis quia ex
nulla noſtra virtute ſub
ſiſtimus. concede ppici⁹. vt in
terceſſione beati martini con
feſſoris tui atqꝫ pontificis cõ
tra oĩa aduerſa muniamur.
Eodem die mene martiris.
Preſta qs omps. Oro
deus ut qui beati menne
martiris tui natalicia colim⁹
interceſſione eius in tui nomi
nis amore roboremur. Epla.
Ecce ſacerdos magnus. Gr.
Iurauit dñs. Alla. V. Marti=
nus eps migrauit a ſeculo viuit i
xp̃o gemma ſacerdotũ. Proſa.
Sacerdotẽ xp̃i martinũ: Euãge.
Sint lũbi veſtri precin. Offi.
Veritas mea. Credo dicit. Secr.
Beati martini cõfeſſoris tui
atqꝫ põtificis qs dñe nobis
nõ deſit pia oratio que et mu=
nera noſtra cõciliet. ⁊ tuã nob
ſemp indulgentiã obtineat.
Secre. Beati mẽne martiris
tui natalicia recenſentes qs
dñe ut eius auxilio tua benefi=
cia capiam⁹ p quo tibi hoſti=
as laudis offerimus. Cõ. Be=
atus ſeruus. Cõpl. Qua dñe
ſancta ſumentes ſuppliciter te
p̃camur ut cuius veneramur
cõfeſſionem preſidium ſenti=
am⁹. Cõpl. Benedictõ tua do
mine deus impleat corda no=
ſtra taleſqꝫ pficiat qui ⁊ mar
tirum honorificẽt paſſionem
⁊ remedia ſalutis eterne eiſdẽ
patrocinantibus aſſequãtur
Per dñ. Quiqꝫ fratrũ. Intro.
Venite benedicti patris mei. 3a fa paſce

DEus qui nos bea- Oro.
toꝝ martirũ tuorum be-
nedicti mathei iohannis yſa-
ac criſtini concedis natalicio
perfrui eoꝝ nos tribue meri-
tis adiuuari. Alia ſancti mar
tini. Tercia que placet. Epl'a.
Hij ſũt viri miſericordie. Re-
quire iohanniſ ⁊ pauli. Grad
Ecce quam bonum. All'a. Hec eſt
vera fraternitas. Proſa. O be-
ata beatorum. Euãgel'. Atten-
dite a fermento. Offer. Gloria
buntur in te omẽs. Secre. Mu-
nera queſumus domine obla
ta ſanctifica. et intercedentibꝫ
ſanctis tuis martiribus per ea
dẽ nos placatus intende. Cõ.
Et ſi coram hominibus. Compl'.
Sanctificet nos queſumus
domine tui perceptio ſacramẽ-
ti et interceſſiõe ſanctoꝝ mar-
tirum tuorũ benedicti mathei
yſaac iohãnis atqȝ criſtini ti-
bi reddat acceptos. Per do.
Gumberti confeſſoris. Intro
itus. Omnia de cõfeſſore ⁊ põ
tifice. Oratio.
EXaudi queſumus domi
ne preces noſtraſ ⁊ intercedẽte
beato gumberto ꝯfeſſore tuo
atqȝ pontifice ſupplicatões no
ſtras placatus intẽde. Secr.
Hec tibi queſumus domine
beati gumperti confeſſoris tui
atqȝ pontificis precibꝫ grata
reddatur oblatõ vt noſtrum
famulatũ purifices. Complẽ.
Deus fidelium remunerator
animarũ preſta qũs vt beati
gumberti confeſſoris tui atqȝ
pontificis. cuius venerandam
celebramus feſtiuitatem eius
precibuſ indulgentiã ꝯſequa
mur. P dñm. Bricij epiſcopi
Introitus. Statuit ei dominus
Preſta qs omps. Oro.
Deus vt beati bricij ꝯfeſ-
ſoris tui atqȝ pontificis vene-
rãda ſolẽnitaſ ⁊ deuotionẽ no
bis augeat et ſalutẽ. Alia do-
mice Tercia ſancti martini.
Epl'a. Doctrinis varijs. Gr.
Ecce ſacerdos magnus qui in die.
All'a. Iurauit dominus et nõ pe.
Proſa. Ad laudes ſaluatoris.
Euange. Vos eſtis ſal terre.
Offer. Inueni dauid ſeruum.
Secr. Sanctoꝝ tuorum dñe
nobis pſit pia oratio que in
miſcdia nos ꝯciliet ⁊ tuã nob
indulgentiã ſemp obtineat.
Cõ. Fidelis ſeruus et pru. Cõpl'.
Qũs omnipotẽs deus vt ho
dierne ſolennitatis munus ti
bi ſit acceptũ ⁊ intercedẽte be-
ato bricio cõfeſſore atqȝ põ-
tifice tuo et corporibꝫ noſtris
ſalutem preſtet ⁊ mẽtibꝫ. Per
do. Othmari abbatiſ. Intro
Os iuſti meditabitur. Oratio.
DA nob qũs dñe deus vt
ſicut beati othmari cõfeſ
ſoris tui ꝯmemoratõne tpali

gratulamur officio ſit tuo le=
temur aſpectu. Commemora=
tio competens. Ep̄la. Juſtum
deduxit dominus per vias re.
Grad̄. Os iuſti meditabitur.
All'a. Jſte ſanctus digne in me.
Euange. Nemo accendit lu.
Offi'. Poſuiſti domine in capi.
Secre. Omp̄s ſempiterne de
us munera tue maieſtati ob=
lata ſanctifica et intercessionē
beati othmari confeſſoris tui
ad perpetuā nobis fac ꝓficere
ſalutem. Cō. Fidelis ſeruus et.
Cōpl'. Celeſti benedictiōe pa
ter omp̄s populū tuū ſanctifi
ca et beati othmari cōfeſſoris
tui feſtiuitate gaudentem ꝑ in
tercessionē eiuſdem ꝓtectionis
noſtre. fac nos eterna cū ſan=
ctis tuis gl'ia gaudere Per do.

In octaua ſancti Martini oīa
ut in ip̄o die. Oratio.

Concede q̄ſ omp̄s deus
ut beati martini ꝯfeſſoris tui
atq; pontificis. frequentata ſo
lennitas ad perpetuā populo
tuo ꝓficiat ſalutem. et quē ſe=
pius veneramur in terris ſem
per habeamus patronū in ce=
lis. P. dn̄m. Secre. Nec ob=
latio dn̄e queſumus quam ite
rata cōfeſſoris tui martini fe=
ſtiuitate tue offerimꝰ maieſta=
ti nob̄ ꝓſit ad indulgentiā ut
p eā a noſtris liberemur peccatis
et ſacris altaribꝫ aſtare digni
efficiamur. Cōpl'. Sacramē=
ta domine que ſumpſimus q̄
ſumus beato martino confeſ
ſore tuo intercedēte ab omni
nos aduerſitate defendant. et
perpetua ꝓſperitate tibi ſoli deo
ſeruire ꝯcedant P. dn̄m. Ely=
zabeth vidue. Introitꝰ. Gaude
amus omnes in domino. Orō.

Tuorum corda fideliū deꝰ
miſerator illuſtra. et be=
ate elyzabeth precibꝫ glorio=
ſis. fac nos ꝓſpera mundi de=
ſpicere et celeſti ſemper ꝯſola=
tione gaudere P. dn̄m. Ep̄la.
Mulierem fortem quis. Gr.
Audi filia et vide ꝛ inclina aurem
All'a. V̄. Sponſa viri zacha=
rie elyzabeth in hac die noſtre lau=
des armonie repreſenta domino
Proſa. Gaude ſyon q̄ egreſſus.
Euangel'. Simile eſt regnū ce
lorū theſauro abſcon. Offer.
Filie regum in honore tuo. Secr̄
Munera domine noſtre deuo
tionis offerimus deprecantes
ut tibi grata et nob̄ ſalutaria
beate elyzabeth pia ſupplicati=
one reddantur. Com. Simile
eſt regnum celoꝝ. Cōpl'. Q̄ſ
omp̄s deus ut quos ſalutari
bus dignatus es erudire mi=
ſterijs beate elyzabeth inter=
ceſſio glorioſa celeſtibꝫ refici=
at alimentis. In die p̄ſentati
onis ſancte marie v̄gis. In=
troitus. Gaudeamus omnes in

DEus qui ſanctam Orō·
dei genitricem mariam
templum ſancti ſpūs poſt trie=
niū in templo domini preſen=
tari voluiſti· preſta queſum⁹
ut qui eius p̄ſentationis feſta
veneramur: templū ī quo ha=
bitare digneris efficiamur.
Epľa. Ego quaſi vitis fructi.
Require in vigilia aſſumpti=
onis. Grad· Audi filia et vide.
Allľa. Felix virgo que nondum
edita mris aluo repletur gratia et
ī tēplo dei repoſita illuſtratur ſūma
peritia. Proſa. Altiſſima ꝓuidē
te. Euāge· Liber generatiōis
iheſu. Credo dicit̄. Offꝛ. Aue
maria gracia plena dn̄s. Secre·
Nec munera qs̄ domine be
ate marie ſemp̄ virginiſ inter
ceſſione ſanctifica quā in tem
plo tuo munus tibi ſacratiſſi=
mū offerri parentū manibus
voluiſti P dn̄m· Cō. Beata vi
ſcera marie virginis. Cōpľ. Sa
cramenta que ſumpſimus do
mine beate marie ſemper vir=
ginis interceſſiōe nos ſaluēt·
que deuotione ſui cordis piiſſi
mi acceptabľe tibi ſacrificium
iugiter ymmolauit. Eodē die
Columbani abbatis· Introi
Os iuſti meditabitur Oratō.
ADeſto dn̄e qs̄ ſupplica
tionibꝫ noſtris· nec eos
vllis mentis et corporis patia
ris ſubiacere periculis quos be
ati columbani abbatis mu=
nit glorioſa confeſſio. Epľa.
Dilectus deo ⁊ homini. Grad
Dn̄e preueniſti eum. Allľa· Iſte
ſanctus digne. Euan. Qui vos
audit me· Offꝛ· Deſideriū ani
me. Secr̄ Sancti columba=
ni abbatis interceſſione et fa
muloꝝ tuoꝝ dn̄e munus red=
datur acceptū· et cūctis nobiſ
pficiat ad ſalutē· Cō. Fidelis
ſeruus. Cōpľ. Qua nos domi
ne ſancta purificēt ⁊ intercedē
te beato colūbano abbate ab
om̄ibꝫ tueātur aduerſis Ceci
lie virgīs· Intro. Loquebar de
DEus qui nos an= Orō.
nua btē cecilie martiris
tue ſolēnitate letificas· da vt
quā veneramur officio etiam
pie ꝯuerſatiōis ſequamur ex
emplo· Epľa· De vgībꝫ prece
ptū nō habeo. Grad· Audi fi=
lia et vide. Proſa. Exultent fi=
lie ſyon. Euāge. Siľe eſt reg=
re· decem v̄· Offꝛ. Offerētur re·
Secre· Nec hoſtia domīe pla
catōnis ⁊ laudis interuenien
te btā cecilia martire tua nos
tue ꝓpiciatōis dignos efficiat
Cō· Confundātur ſuperbi· Cōpľ
Hec nos domīe gratia tua
ſemper exerceat vt diuinis in=
ſtauret corda noſtra miſteriiſ
et ſancte cecilie martiriſ tue cō
memoratōne letificet· Per do
minum noſtrum iheſum.

Clementis pape et martiris.
D Ixit dominus ſermões mei
quos dedi in os tuũ non de=
ficiãt in ore tuo adeſt eni nomẽ tu
um et anima tua accepta erãt ſup
altare meũ. Ps. Miſericordias do
mini ineternũ cantabo. Orõ.
O Mnipotẽs ſempiterne de
us qui in oĩm̃ ſanctoꝝ
tuoꝝ es virtute mirabilis. da
nobis in beati clementis mar
tiris tui ãnua ſolẽnitate leta=
ri. qui filij tui martir ⁊ põtifex
extitit. Quod miniſterio geſſit
teſtimõio ꝯprobauit qđ ore ꝑ̃
dicauit: ⁊ exemplo ꝯfirmauit.
P do. Eodẽ die felicitatiſ mar
D Ineſta qũs tiris. Orõ.
omp̃s deus ut beate feli=
citatis martiris tue ſolẽnia re
cenſentes meritis ip̃ius ꝓtega
mur et p̃cibꝫ: Epl'a. Dedit do
minus ꝯfeſſionẽ. Grad. Jura
uit dñs et non. All'a. Jſte eſt ſcũs
Proſa. Spe mercedis ⁊ corone.
Euange. Homo quidã nobi.
Offꝫ. Veritas mea et miſericor=
dia mea. Secre. S acrificiũ ti
bi domĩe laudis offerimus ꝓ
ſancti celebritate clementiſ ut
ꝓpiciatõnẽ tuã quam noſtris
non meremur meritis pij ſuf
fragatoris interceſſionibꝫ aſ
ſequamur. Secr. M unera do
mine noſtre deuotionis p̃ran
tes. ut tibi grata nobis ſaluta
ria beate felicitatis pia ſuppli=
catione reddãtur. Co. Beatuſ
ſeruus Cõpl'. B eati clemẽtis
dñe natalicia fidelibus tuiſ ce
leſtia munera ſuffragẽtur ⁊ q̃
tibi placuit nobĩ imploret au=
xiliũ Cõpl'. S upplices te ro=
gamus omp̃s deus. ut interce
dentibꝫ ſanctis tuis ⁊ tua ĩ no
bis dona multiplices. ⁊ tempo
ra nr̃a in pace diſponas. P.
Criſogoni martiris Introi.
I n Juſtus nõ cotur. Orõ.
A Deſto dñe ſupplicatõni=
bus noſtris. ut q̃ ex iniquita=
te noſtra nos reos eſſe ꝯgno=
ſcimus beati criſogoĩs marti
ris tui interceſſione liberemur
Epl'a. Juſtũ deduxit. Gꝛ. Glo
ria et ho. All'a. Letabitur iuſtus
Proſa. Spe mer. Euã. Hec mã
do vo. Offꝫ. Deſideriũ aĩe. Secr̃
O blatis dñe q̃s placare mu
neribꝫ ⁊ intercedente btõ cri=
ſogono martire tuo a cũctis
nos defende periculis. Comu.
Poſuiſti dñe. Cõpl'. A nnue q̃=
ſum⁹ dñe vt miſterijs tuis iu=
giter repleamur ⁊ ſancti criſo
goni martiris tui muniamur
ſemꝑ auxilijs. Katherine vir
ginis ⁊ martiris Introitus.
Gaudeam⁹ oẽs in dño. Oratõ
D eus q̃ dediſti legẽ moyſi in
ſũmitate mõtis ſynai. ⁊ ĩ eodẽ
loco corp⁹ btẽ katherine v̓gis
ac martiriſ tue ꝑ ſcõs angl'os
tuos mirabiliter collocaſti.

concede ꝓpicius vt eius meri-
tis ⁊ precibꝫ ad montē virtu
tū qui xp̄us eſt ꝑuenire valea
mus. Ep̄la. Dn̄e deus meus.
Grad. Dilexiſti iuſticiā. Allła
ꝟ. Qui creauit om̄ia celū terrāqꝫ
maria vocauit ad celeſtia katheri
nā cum gloria. Proſa. Sanctiſ-
ſime virginis. Euan. Simile ē
regnū celoꝝ decē v. Offꝛ. Of-
ferentur regi vir. Secr. Mune-
ra dn̄e ſacrificij p̄ſentis que ti
bi offerimus in honore beate
katherine virgis ac martiris
tue fiant nobis eius p̄cibꝫ vi
ta ꝑpetua et te donante ſal⁹ in
finita. Cō. Diffuſa ē gra. Cōpl.
Sumptis dn̄e ſalutis eterne
miſterijs ſupplicíter dep̄camur
vt ſicut liquor qui de mēbris
btē katherine virgis ac mar-
tiris tue iugiter manat ⁊ lan-
guidoꝝ corpa ſanat ſic ei⁹ me
ritis cūctas a nob iniqtateſ ex
pellat. Cunradi ꝯfeſſoris. In-
troitus. Sacerdotes tui. Orō.
Deus ineffabilis glorie q̄
beatū cunradū glorioſū
ꝯfeſſorē tuū atqꝫ pontificē in
finitis miraculiſ clarere feciſti
cōcede ꝓpicius vt eius meritis
et p̄cibꝫ a cunctis aduerſitati
bus mentis et corporis libere
mur. Ep̄la. Ecce ſacerdos ma
gnus. Grad. Iurauit dn̄s et nō
Allła. Iſte eſt qui ante. Euāgel.
Sint lumbi veſtri precincti.

Offꝛ. Veritas mea ⁊ mi. Secr.
Da q̄s̄ miſericors deus vt
hec ſalutaris oblatio nos et a
ꝓprijs reatibꝫ indeſinenter ex
pediat ⁊ ab om̄ibꝫ tueatur ad
uerſis. Cō. Fidelis ſer. Cōpl.
Deus qui beatū cunradū cō
feſſorē tuū atqꝫ pontificē ſan-
guinis glorificati p̄clarū vita
ſanctitate et miraculoꝝ vigo
re clariorē feciſti. cōcede vt vir-
tutum eius meritiſ de tuis be-
neficijs gaudeamur ⁊ a te q̄d no-
ſtre fragilitati ſuffragetꝰ ob-
tinere mereamur. P do. Lini
epiſcopi ⁊ martiris. Introit⁹
Sacerdotes dei. Oratō.
Preces pp̄li tui dn̄e q̄s̄
clementer exaudi vt beati lini
martiris tui atqꝫ pōtificiſ me
ritis adiuuemur cui⁹ paſſiōe
letamur. Ep̄la. Iuſt⁹ cor ſuū
Grad. Inueni dauid ſer. Allła
Corona aurea ſup. Euāge. Ho
mo quidā peregre. Offꝛ. Ve-
ritas mea. Secre. Suſcipe q̄-
ſumuſ dn̄e munera dignāter
oblata et ſancti lini ſuffragā
tibꝫ meritis ad noſtre ſalutiſ
auxiliū ꝑuenire ꝯcedas. Cō.
Poſuiſti domine in capite eius co
ronam. Compl. Saciaſti do-
mine familiā tuā muneribus
ſacris eius q̄s ſemper interue
niētibus meritis nos refoue.
cuius ſolennia celebramus.
Per dominū noſtrum.

Incipit cõmune ſanctorũ in vigilia vnius apli Introitus

Ego autẽ ſicut oliua fructificaui in domo dñi ſperaui i miſericordia dei mei ⁊ expectabo nomen tuũ qm̃ bonũ eſt ante cõſpectũ ſanctoꝝ tuoꝝ ps Quid gloriaris in malicia qui potens es in iniquitate. Oratio

Concede nobis qs̃ oṗs deus venturã beati apli tui N. ſolẽnitatẽ cõgruo p̃uenire honore ⁊ venientẽ digna celebrare deuotione: Lectio libri ſapientie.

Benedictio dñi ſup caput iuſti ideo dedit illi dñs hereditatẽ ⁊ diuiſit ei partẽ in tribubꝫ duodeci. et inuenit gratiã in conſpectu oĩs carnis. Magnificauit eũ in timore inimicoꝝ ⁊ in v̓bis ſuis mõſtra placauit. Glorificauit illũ in conſpectu regũ et oſtẽdit illi gloriã ſuã. In fide et leuitate ipi⁹ ſanctũ fecit eũ. et elegit illũ ex omni carne. dedit illi cor ad p̃cepta ⁊ legẽ vite et diſcipline ⁊ excelſũ fecit illũ. Statuit ei teſtamentũ eternũ et circũcinxit eũ zona iuſticie et induit eũ corona glorie.

Iuſtus ut palma florebit Gr ſicut cedrus lybani multiplicabitur in domo dñi v̓ Ad annũciandũ mane miſericordiã tuã ⁊ veritatẽ tuã p noctẽ. Gr reiteratur. Si vero die dñico fuerit tunc dicat᷑ Alla. v̓ Per manus autem apl'oꝝ fiebãt ſigna et ꝓdigia multa in plebe. Scdm iohãnẽ

In illo tpe. Dixit ihesus xv. diſcipulis ſuis. Ego ſũ vitis vos palmites. Qui manet in me et ego in eo. hic fert fructũ multũ. q2 ſine me nichil poteſtis facere. Si quis in me non mãſerit. mittet᷑ foras ut palmes et areſcet et colligent eũ. et in ignẽ mittent et ardet. Si mãſeritis in me ⁊ verba mea in vobis manſerint: qdcũqꝫ volueritis petetis ⁊ fiet vobis In hoc clarificatus eſt pater meus ut fructũ afferatis plurimũ. et efficiamini mei diſcipuli. Sicut dilexit me pater ⁊ ego dilexi vos. Manete in dilectione mea. Si p̃cepta mea ſeruaueritis manebitis in dilectione mea. ſicut et ego p̃cepta patris mei ſeruaui ⁊ maneo in eius dilectione. Hec locutus ſum vobis ut gaudiũ meũ in vobis ſit et gaudium veſtrũ impleatur. Offꝫ Gloria et honore coronaſti eũ et cõſtituiſti eũ ſuper opera manuũ tuarũ dñe. Secre. Accepta tibi ſit dñe nr̃e deuotionis oblatio et ad apoſtolicã puriores nos faciat venire feſtiuitatem. Cõ. Magna eſt gloria eius in ſalutari

tuo gloriā et magnū decorē impo-
nes super eum domine. Cōpleñ.
Presta nobis eterne felicita-
tis largitor· ut p hec sancta q̄
sumpsimus· eius nos vbiq̃
pio ꝓtegamur auxilio· cuius
natalicia votiuo ꝑuenimus
obsequio. P: In die sancto
Michi aūt ni- introitus
mis honorati sunt ami-
ci tui deus nimis cōforta
tus est principatus eorū ps Dñe
ꝓbasti me et cognouisti me tu co-
gnouisti sessionē meā. Oratio
Quis ops deus beatus M.
apl's tuus tuū p nobis
imploret auxiliū· ut a nr̄is re-
atibꝫ absoluti a cūctis etiā pe
riculis exuamur P. De pluri
Deus qui nos bus aplis.
ānua aplorꝫ tuorꝫ M· et
M· solēnitate letificas· presta
qs· ut quorꝫ nos gaudemus
meritis instruamur exemplis
P. Lc̄o epl'e beati pauli apl'i
Fratres. ad ephesios·j·
Benedictus deus et pa-
ter dñi nostri ihesu xp̄i· qui be
nedixit nos in omī benedictio
ne spiritali in celestibꝫ in xp̄o
Sicut elegit nos in ipso ante
mūdi cōstitutionē· ut essem⁹
sancti ꝛ immaculati in cōspe-
ctu ei⁹ in caritate. Qui p̄desti-
nauit nos in adoptionē filio
rū p ihesū xp̄m· in ip̄m scdm̄
ꝓpositū volūtatis sue· in qua
gratificauit nos in dilecto fi-
lio suo· in quo habemus redē
ptionē p sanguinē eius remis
sionem pccorꝫ· scdm̄ diuinas
gratie sue que supabūdauit
in nobis. P ihesū xp̄m dn̄m
nr̄m. Lc̄o epl'e beati petri apl'i
Fratres. Benedi ·j· petri·j·
ctus deus ꝛ pater dñi nr̄i
ihesu xp̄i q̄ scdm̄ magnā mi-
sericordiā suam regenerauit
nos in spem viuā p resurrecti
onē ihū xp̄i ex mortuis· in he
reditatē incorruptibilē ꝛ incō
taminatā· ꝛ imarcescibilē cō-
seruatā in celis in vob· qui in
v̄tute dei custodimini p fidem in
salutē paratā· reuelari in tpe
nouissimo· In quo exultabi-
tis modicū· nūc si oportet cōtri
stari i variis tēptationibꝫ· ut
probatio fidei nr̄e p̄ciosior sit
auro qd̄ p ignē ꝓbatur· Inue
niatur in laudē ꝛ gloriā ꝛ ho
norē et reuelatione ihū xp̄i· qr̄
ip̄i gl'a et imperiū in secula se-
culorꝫ amē. Ad ephesios·iiij·
Frēs. Unicuiqꝫ vr̄m data
est gr̄a scdm̄ mēsurā do
nationis xp̄i. Propter qd̄ di-
cit. Ascendens in altū captiuā
duxit captiuitatē· dedit dona
hoībꝫ. Qd̄ autē ascēdit qd̄ est
nisi qr̄ et descēdit primū in in-
feriores ptes t̄re? Qui descēdit ip̄e
est et q̄ ascendit sup oēs celos
ut adimpleret omnia. Et ip̄e

quidem quoſdā dedit apl'os·
quoſdā autē pphetas· alios
vero euāgeliſtas· alios autē
paſtores ⁊ doctores ad cōſum
mationē ſcōꝝ in opus miſte=
rij·in edificationē corpis xp̄i
donec occurramus oēs in vni
tate fidei ⁊ agnitōne filij dei in
virū pfectū· in mēſurā etatis
plenitudis xp̄i. Ad epheſi·ij·
Fratres. Jam nō eſtis ho
ſpites ⁊ aduene·ſed eſtis
ciues ſanctoꝝ et domeſtici dei
ſupedificati ſup fundamen=
tū apl'oꝝ ⁊ pphetarū·ip̄o ſum
mo angulari lapide xp̄o ihe=
ſu· Jn quo omnis edificatio
cōſtructa creſcit in templum
ſanctū in dn̄o. Jn quo et vos
coedificamini in habitaculū dei
in ſpū ſancto. Ad roma·viij·
Fratres. Scimus qm̄ dili
gentibꝫ deū oīa coopera
tur ī bonū his q̄ ſcd̄m ppoſitū
vocati ſūt ſci. Nā quos pſci=
uit ⁊ pdeſtinauit cōformes fie=
ri imaginis filij ſui· ut ſit ip̄e
primogenitus in multis fra=
tribꝫ. Quos autē pdeſtinauit
hos et vocauit. Et quos vo=
cauit:hos ⁊ iuſtificauit. Quos
aūt iuſtificauit·illos ⁊ magni
ficauit. Quid ergo dicem⁹ ad
hec? Si deus p nob·quis ꝯtra
nos? Qui etiā pprio filio ſuo
nō pepcit·ſed p nob oibꝫ tra=
didit illū· Quō nō etiā cū illo
oīa nobis donauit? Quis ac=
cuſabit aduerſus electos dei·
Deus qui iuſtificat. Quis eſt
qui cōdemnet? Xp̄s ih̄us qui
mortuus eſt·immo qui ⁊ reſur
rexit. Qui eſt ad dexteram dei
qui etiā interpellat pro nobis
Quis ergo nos ſepabit a ca=
ritate dei? Tribulatio an an=
guſtia an nuditas an fames
an pſecutio an periculum an
gladius? Sicut ſcriptū eſt· qꝛ
ppter te mortificamur tota die
eſtimati ſumus ſicut oues oc
ciſionis· Sed in his oībꝫ ſupe
ramus ppter eum qui dilexit
nos· Certus ſum eni qꝛ neqꝫ
mors· neqꝫ vita· neqꝫ angeli
neqꝫ principatus neqꝫ v̓tutes
neqꝫ inſtantia neqꝫ futura ne
qꝫ fortitudo neqꝫ altitudo neqꝫ
profundū neqꝫ creatura ali=
qua poterit nos ſeparare a ca
ritate dei· Que eſt in xp̄o ihe=
ſu dn̄o nr̄o· Ad romanos·x·
Fratres· Corde creditur ad
iuſticiā·ore aūt cōfeſſio
fit ad ſalutē· Dicit eni ſcriptu
ra. Omnis q̄ credit in illū nō
cōfundetur· Nō eni eſt diſtin=
ctio iudei ⁊ greci. Nam idem do
minus omniū diues in om̄es
qui inuocant illū. Omnis eni
q̄ inuocauerit nomen dn̄i ſal
uus erit. Quomō ergo inuo=
cabūt in quē nō crediderunt?
Aut quomō credent ei quē nō

audierũt? Quomõ autẽ au-
dient ſine p̃dicante? Q̃uo ve
ro p̃dicabũt niſi mittãtur? Si
cut ſcriptũ eſt. Quã ſpecioſi pe
des euãgeliſantiũ pacẽ · p̃dicã
tiũ bona. Sed nõ oẽs obediũt
euangelio · yſaias enim dicit:
Dñe q̃s credidit auditui nr̃o
Ergo fides ex auditu · Audit⁹
autẽ per verbũ xp̄i · Sed dico ·
Nũquid nõ audierũt? Et qui
dem In omnẽ terrã exiuit ſo-
nus eoꝝ · et in fines orbis ter-
re verba eoꝝ · Gr̃ Conſtitues
eos principes ſup omnẽ terrã me-
mores erũt nois tui dñe · ℣ Pro
patribꝫ tuis nati ſũt tibi filij ꝓpte
rea populi cõfitebũtur tibi · Gr̃
In omnẽ terrã exiuit ſonus eoꝝ
et in fines orbis terre verba eorũ.
℣ Celi enarrãt gloriã dei et opera
manuũ eius annũciat firmamen
tũ Gr̃ Nimis honorati ſũt ami
ci tui deus nimis cõfortatus ẽ pri
cipatus eoꝝ ℣ Dinumerabo eos
et ſup arenam multiplicabũtur
Alla ℣ Non vos me elegiſtis
ſed ego vos elegi et poſui vos ut
eatis et fructũ afferatis et fructus
veſter maneat. Alla ℣ In om-
nẽ terrã exiuit ſonus eoꝝ et in fi-
nes orbis terre verba eoꝝ. Alla
℣ Nimis honorati ſũt amici tui
deus nimis cõfortatus eſt princi-
patus eorũ Alla ℣ Per manus
autẽ aploꝝ fiebant ſigna et prodi
gia multa in plebe · Alla ℣ Spi
mus ad ſyon dicet ecce aſſum ⁊ ihe
ruſalem euangeliſtã dabo. Alla
℣ Dorſa eorũ plena ſũt oculis et
ſcintille ac lampades in medio di-
ſcurrentes · Proſa de apoſtolis
Clare ſanctoꝝ. De euãgeliſtis
Iocũdare. Sc̃dm iohãnẽ · xv ·
In illo tp̃e. Dixit ihũs diſcipu
lis ſuis: Hoc eſt p̃ceptũ meũ
ut diligatis inuicẽ ſicut dilexi
vos. Maiorẽ autẽ dilectionẽ
nemo habet · ut animã ſuã po
nat quis p amicis ſuis · Vos
amici mei eſtis ſi feceritis que
ego p̃cipio vobis · Iam nõ di
cã vos ſeruos ſed amicos · qꝛ
ſeruus neſcit quid faciat dñs
eius. Vos aũt dixi amicos qꝛ
omnia quecũqꝫ audiui a pa-
tre meo · nota feci vobis. Nõ
vos me elegiſtis · ſed ego vos
elegi · et poſui vos ut eatis et
fructũ afferatis · ⁊ fructus ve-
ſter maneat · ut q̃dcũqꝫ petieri
tis patrem in noĩe meo det
vobis. Sc̃dm iohannẽ · xv ·
In illo tp̃e. Dixit iheſus diſci-
pulis ſuis. Ego ſum vitis ve
ra et pater meus agricola eſt
Omnẽ palmitẽ in me nõ ferẽ
tem fructũ tollet eum · et omnẽ
qui fert fructũ purgabit eum
ut fructũ plus afferat. Iam
vos mundi eſtis ꝓpter ſermo
nem quẽ locutus ſum vobis
Manete in me et ego in vob̃.
Sicut palmes nõ poteſt ferre

fructū a ſemetipō niſi manſe
rit in vite: ſic nec vos ſi in me
manſeritis. Ego ſum vitis: et
vos palmites Qui manet in
me et ego in eo hic fert fructū
multū qꝛ ſine me nichil pote-
ſtis facere. Si qs in me nō mā
ſerit mittetur foras ſicut pal
mes ⁊ areſcet: ⁊ colligent eū et
in ignē mittent ⁊ ardet Si mā
ſeritis in me: et verba mea in
vobis manſerint qđcūqꝫ vo
lueritis petetis et fiet vobis.
In illo tpe. Scđm Lucam
Deſignauit dn̄s et alios ſep
tuaginta duos et miſit illos
binos ante faciē ſuā in omnē
ciuitatē et locū quo ipſe erat
venturus ⁊ dicebat illis. Meſ
ſis quidē multa: operarij aūt
pauci. Rogate ergo dn̄m meſ
ſis ut mittat operarios ī meſ-
ſem ſuam. Ite: ecce ego mitto
vos ſicut agnos inter lupos.
Nolite portare ſacculum neqꝫ
perā neqꝫ calciamēta· et nemi
nē p viā ſalutaueritis In quā
cūqꝫ domū intraueritis primū
dicite. Pax huic domui. Et ſi
fuerit ibi filius pacis· requie-
ſcet ſup illū pax vr̄a. Sin aūt
ad vos reuertet· In eadē aūt
domo manete edentes ⁊ biben-
tes que apđ illos ſūt. Dignus
eſt enī operarius mercede ſua.
In omnē terrā exiuit ſo- Offer
nus eoꝝ et in fines orbis terre ver
ba eoꝝ· Offer Michi autē nimis
honorati ſūt amici tui deus nimiſ
cōfortatus eſt principatus eorum
Conſtitues eos principes Offer
ſup omnē terrā memores erūt no
minis tui dn̄e in omni generatio
ne et progenie. Secr Sacran
dum tibi dn̄e munus qđ offe-
rimꝰ ſit acceptū· quo beati N·
apl̄i tui ſolēnia recolentes· pu
rificationē quoqꝫ nr̄is menti-
bus imploremus. P. Pluri-
Munera dn̄e moꝝ apoſtoloꝝ
que apl̄oꝝ tuoꝝ N· ⁊ N· ſolē-
nitate deferimus· ꝓpicius reſpi
ce· et mala oīa que iuſte mere
mur auerte P. Cō Vos qui
ſecuti eſtis me ſedebitis ſuper ſedes
iudicantes duodecim tribus iſrael
dicit dn̄s. Cō· Amen dico vo-
bis ꝙ vos qui reliquiſtis omnia
et ſecuti eſtis me centuplū accipie-
tis et vitā eternā poſſidebitis Cō.
Ego vos elegi de mūdo ut eatis
⁊ fructū afferatis et fructus veſter
maneat. Cōplen· Perceptis
dn̄e ſacramentis· ſuppliciter
exoramus· ut intercedente bea
to N aplo tuo que pro illius
venerāda gerimus paſſione
nobis proficiāt ad medelam·
Plurimoꝝ apl̄oꝝ Cōplenda
Queſumꝰ dn̄e ſalutaribꝫ re
pleti miſterijs: ut quoꝝ ſolen-
nia celebramus eoꝝ orationi
bus adiuuemur P. De vno
martire introitus.

LEtabitur iuſtus in domino
et ſperabit in eo et laudabū
tur omnes recti corde ps Exaudi
deus oratione᷉ meā cum deprecor a
timore inimici eripe animā meā.
IN virtute tua dn̄e le Introitus
tabitur iuſtus et ſup ſalutare tuū
exultabit vehemēter deſideriū ani
me eius tribuiſti ei. ps Magna
eſt gloria eius in ſalutari tuo glo=
riā et magnū decore᷉ impones ſup
PRotexiſti Introitus eum.
me deus a ꝯuentu malignā
tium alleluia a multitudine ope=
rantiū ininquitate᷉ all'a all'a ps
Exaudi deus oratione᷉ meā cū dep̄
cor a timore inimici eripe aiaꝫ meā
IUſtus ut pal Introitus
ma florebit ſicut cedrus ly=
bani multiplicabitur plātatus in
domo dn̄i in atriis domus dei no=
ſtri. ps Bonū eſt cōfiteri dn̄o et
pſallere nomini tuo altiſſime.
GLoria et hono Introitus
re coronaſti eū domine ⁊ cō=
ſtituiſti eū ſup opera manuū tua=
rum. ps Dn̄e dn̄s noſter quā ad
mirabile eſt nomen tuū in uniuer
ſa terra. Introitus
IUſtus nō conturbabitur quia do
minus firmat manū ſuā tota die
miſeretur ⁊ comodat ⁊ ſemen eius
in benedictione erit ps Noli emu
lari in malignātibus neqꝫ zelaue=
ris facientes iniquitate᷉ Oratio
DEus qui ſanctā hui⁹ diei
ſolēnitate᷉ pro cōmemo
ratione beati martiris tui N.
feciſti. adeſto familie tue p̄cibꝫ
et da. ut cuius hodie feſta cele
bramus. eius meritis et inter
ceſſione liberemur. De marti
re et pontifice Oratio
INfirmitate᷉ nr̄am reſpice om
nipotēs deus et q꞉ pondus pro
prie actionis nos grauat bea
ti N. martiris tui atqꝫ pontifi
cis interceſſio glo'ſa nos pte=
gat. Lectio libri ſapientie. x.
IUſtum deduxit dn̄s p vias re
ctas. et oſtendit illi regnū dei.
Et dedit illi ſcientiā ſanctorū:
honeſtauit illū in laboribꝫ. et
cōpleuit labores illi⁹. In frau
de circūuenientiū illi affuit. et
honeſtū fecit illū. Cuſtodiuit
eū ab inimicis et a ſeductori=
bus tutauit eum. Et certame᷉
forte dedit illi ut vinceret ⁊ ſci=
ret. qm̄ omniū potentior eſt ſa
pientia. nec venditū iuſtū nō
dereliquit. ſed a peccatoribꝫ li=
berauit eū. deſcenditqꝫ cū illo
in foueā ⁊ in vinculis nō dere=
liquit illum: donec afferret illi
ſceptrū iuda regni. et potēcias
aduerſus eos qui eū deprime
bant. Et mendaces oſtendit
qui maculauerūt illū. et dedit
illi claritate᷉ eternā dn̄s deus
noſter. Lectio libri ſapiētie.
IUſtus cor ſuū tradet ad vigi=
landū diluculo ad dn̄m q̄ fe=
cit illū. et in cōſpectu altiſſimi

depcabitur. Aperiet os ſuū in
oratione· et p delictis ſuis dep=
cabitur. Si enī dn̄s magnus
voluerit ſpiritu intelligētie re
plebit illū. Et ipſe tanquā im=
bres mittit eloquia ſapientie
ſue· ꝛ in oratōne ꝯfitebit̄ dn̄o
Et ipſe diriget cōſiliū eius· ꝛ di
ſciplinā· et in abſcōditis ſuis
cōſiliabit̄ dn̄o. Et ipſe palā fa
ciet diſciplinā doctrine ſue· et
in lege teſtamēti dn̄i gloriabi
tur. Collaudabūt multi ſapi
entiā eius· ꝛ vſqꝫ in ſeculū nō
delebitur· Nō recedet memoria
eius· ꝛ nomen eius requiret̄ a
generatione in generationē.
Beatus Lc̄o libri ſapiētie
vir qui in ſapientia mo
rabitur· ꝛ qui in iuſticia medi
tabit̄· et in ſenſu cogitabit cir
cūſpectionē dei. Cibauit illum
dn̄s pane vite et intellectus· et
aqua ſapientie ſalutaris po=
tauit illū· Et firmabit̄ in illo
et nō flectetur· ꝛ cōtinebit illū·
et nō cōfundet̄. Et exaltabit il
lum apud proximos ſuos· et
noīe eterno hereditabit illū:
dn̄s deus noſter. Ad thymo=
Rme. theū· ij· thymo· ij·
Labora ſicut bonus mi=
les iheſu xp̄i. Nemo militās
deo implicat ſe negocijs ſecu=
laribꝫ ut ei placeat· cui ſe pro
bauerit. Nam et qui certat in
agone nō coronabit̄· niſi qui

legitime certauerit. Laboran=
tē agricolā oportet primo de
fructibꝫ percipere. Intellige q̄
dico. Dabit enī dn̄s in omni=
bus tibi itellectū. Memor eſto
dn̄m iheſū reſurrexiſſe a mor
tuis ex ſemine dauid ſecūdū
euāgeliū meū· in quo laboro
vſqꝫ ad vincula· quaſi male
operans. Sed verbū dei nō eſt
alligatū· ideo omnia ſuſtineo
ꝑter electos· ut et ipi ſalutē cō
ſequātur· que eſt in xp̄o iheſu
cū gloria celeſti· In xp̄o iheſu
dn̄o nr̄o. Lectio libri ſapiētie
Iuſtus ſi morte ꝑoccupatus
fuerit in refrigerio erit. Sene
ctus enim venerabilis eſt· nō
diuturna neqꝫ annoꝝ nume=
ro cōputata. Cani aūt ſūt ſen
ſus hoīs ꝛ etas ſenectutis· vi=
ta immaculata placēs deo· fa
ctus dilectus ꝛ viuēs inter pec
catores trāſlatus eſt. Raptus
eſt ne malicia mutaret intelle
ctum eius· aut ne fictio decipe=
ret animā eius. Conſūmatus
iuſtus in breui· expleuit tēpo=
ra multa. Placita enī deo erat
aīa eius. Propter hoc ꝑpera=
uit educere illū de medio ini=
quitatū· qm̄ gr̄a dei et miſeri=
cordia eſt in ſanctis eius· et re=
ſpectus in electos illius. Lc̄o li
Beatus bri ſapiētie· xxxj·
vir qui inuētus eſt ſine
macula· ꝛ qui poſt aurum nō

abijt· nec ſperauit in theſau=
ris pecunie. Quis eſt hic ⁊ lau
dabimus eū? Fecit enim mira
bilia in vita ſua. Quis ꝓba=
tus eſt in illo ⁊ ꝑfectus inuen=
tus eſt· ⁊ erit illi gloria eterna
Qui potuit tranſgredi: ⁊ non
eſt tranſgreſſus· facere mala
et nō fecit. Ideo ſtabilita ſunt
bona illius in dn̄o· ⁊ elemoſi=
nas illius enarrabit omnis
eccleſia ſanctorum· Grad·
Poſuiſti dn̄e ſup caput eius co=
ronam de lapide p̃cioſo. v̇ Deſide
riū anime eius tribuiſti ei et volū
tate eius nō fraudaſti eum. Sꝑ
Beatus vir qui timet dn̄m i mā
datis eius cupit nimis· v̇ Po=
tens in terra erit ſemen eius gene
ratio rectoꝝ benedicetur· Grad
Iuſtus nō conturbabitur quia
dominus firmat manū ſuam. v̇
Tota die miſeretur et comodat et
ſemē eiꝰ in benedictione erit. Sꝑ
Dn̄e p̃uenisti eū in benedictioni
bus dulcedinis poſuiſti in capite
eius coronam de lapide p̃cioſo· v̇
Vitā petijt a te ⁊ tribuiſti ei longi
tudinē dierū in ſeculū ſeculi. Sꝑ
Gloria et honore coronaſti eum
domine ⁊ cōſtituiſti eum ſup opera
manuū tuarū. v̇ Qm̄ eleuata eſt
magnificētia tua ſup celos. Sꝑ
Iuſtus ut palma florebit ſicut ce
drus lybani in domo dn̄i multi=
plicabitur. v̇ Ad annūciandum
mane miſericordiā tuā et veritatē
tuā ꝑ noctē· All'a v̇ Letabitur
iuſtus in dn̄o ⁊ ſperabit in eo ⁊ lau
dabūtur omnes recti corde. All'a
v̇ Iuſtus ut palma florebit et ſi=
cut cedrus lybani multiplicabitur
All'a v̇ Iuſtus germinabit ſi
cut liliū ⁊ florebit ineternū ante do
minū. All'a v̇ Corona aurea
ſup caput eius expreſſa ſiguo ſan
ctitatis. All'a v̇ Poſuiſti dn̄e
ſup caput eius coronā de lapide p̃
cioſo· All'a v̇ Domine in virtu
te tua letabitur rex ⁊ ſuper ſaluta=
re tuū exultabit vehemēter All'a
v̇ Beatus vir qui timet dn̄m in
mandatis eius cupit nimis·
Deſideriū anime eius Tractus
tribuiſti ei et volūtate labioꝝ eius
nō fraudaſti eū. v̇ Quoniā p̃ue
niſti eū in benedictionibꝫ dulcedi=
nis· v̇ Poſuiſti ſuper caput eius
coronā de lapide p̃cioſo· Proſa
Spe mercedis· Scđm matheū
IN illo tp̄e. Dixit ihesus xvj·
diſcipulis ſuis. Si quis vult
poſt me venire abneget ſemet
ip̄m ⁊ tollat crucē ſuā ⁊ ſequa
tur me. Qui enī voluerit ani
mā ſuā ſaluā facere· perdet eā·
Qui autē ꝑdiderit animā ſuā
ꝓpter me· inueniet eam· Quid
enī prodeſt homini ſi vniuer=
ſum mūdum lucretur· anime
vero ſue detrimentum patia=
tur· Aut quā dabit homo cō=
mutationem pro anima ſua·
Filius enim hominis ventu=

rus eſt in gloria patris ſui cũ
angelis ſuis· et tũc reddet vni
cuiqȝ iuxta opera ſua· Amen
dico vobis· ſunt quidã de hic
ſtantibus qui nõ guſtabunt
mortẽ donec videant filiũ ho-
minis venientẽ in regno ſuo·
In illo tpe· Scdm lucam· ix·
Dixit iheſus diſcipulis ſuis.
Si quis vult poſt me venire
abneget ſemetipſum et tollat
crucem ſuã quotidie et ſequa
tur me. Qui enim voluerit a-
nimã ſuam saluã facere: pdet
eam. Nam qui perdiderit ani-
mã ſuam propter me· ſaluã
faciet eam. Quid eni prodeſt
homini ſi lucret vniuerſũ mũ
dum· ſeipſum autem pdat· et
detrimentũ ſui faciat. Nã qui
me erubuerit ⁊ ſermones me
os. Hũc filius hominis erube
ſcet· cum venerit in maieſtate
ſua et patris ⁊ ſanctoꝝ ange-
lorum. Dico autẽ vobis· Ve-
re ſunt aliqui ſtantes qui nõ
guſtabũt mortem donec vide-
ant regnu dei Scdm lucã· xiiij
In illo tẽpore· Dixit iheſus di-
ſcipulis ſuis· Si qs venit ad
me ⁊ nõ odit patrem ſuũ aut
matrem ſuam et vxorem et fi
lios et fratres et ſorores· ad-
huc autem ⁊ animã ſuam· nõ
poteſt meus eſſe diſcipulus. Et
qui non baiulat crucem ſuã:
et venit poſt me· nõ poteſt me-
us eſſe diſcipulus. Quis eni
ex vobis volens turrim edifi
care· nonne prius ſedens com
putat ſumptus qui neceſſarij
ſunt ſi habeat ad perficiendũ·
ne poſtea qȝ poſuerit funda-
mentum et non poterit perfice
re. Omnes enim qui viderũt
incipiant illudere ei dicẽtes· qꝛ
hic homo cepit edificare et nõ
potuit conſũmare. Aut quis
rex iturus cõmittere bellũ ad-
uerſus alium regem· non ſe-
dens prius cogitat· ſi poſſit cũ
decem milibȝ occurrere ei· qui
cum milibus viginti venerit
ad ſe. Alioquin adhuc illo lõ
ge agente legationem mittẽs
rogat ea que pacis ſunt. Sic
ergo omnis ex vobis qui nõ
renũciauerit omnibȝ que poſ-
ſidet· nõ poteſt meus eſſe diſci-
pulus. Scdm iohãnem· xv·
In illo tempore. Dixit ihũs di-
ſcipulis ſuis. Hec mando vo-
bis: ut diligatis inuicem. Si
mũdus vos odit ſcitote quia
me priorem vobis odio ha-
buerit. Si de mundo fuiſſetis·
mũdus vtiqȝ qd̃ ſuũ erat di-
ligeret· quia vero de mũdo nõ
eſtis· ſed ego elegi vos de mũ-
do, ꝓpterea odit vos mundus
Mementote ſermonis mei quẽ
ego dixi vobis· Nõ eſt maior

ſeruus domino ſuo. Si me pſe-
ſecuti ſunt· et vos perſequen-
tur. Si ſermonem meum ſer
uauerint: et veſtrū ſeruabūt.
Sed hec oīa fient vobis pro-
pter nomen meum· qꝛ neſciūt
eū qui me miſit. Si nō veniſ-
ſem et locutus eis nō fuiſſem
peccatū nō haberent. Nūc aūt
excuſationē nō habent de pcc̄o
ſuo. Qui me odit ꝛ patrē odit
Si opera in eis non feciſſem q̄
nemo alius fecit· peccatum nō
haberent. Nūc autē et viderūt
et oderunt me ꝛ patrē meum.
Sed ut impleat̄ ſermo meus
qui in lege eoꝝ ſcriptus eſt· qꝛ
odio habuerūt me gratis.
N illo tpe. Scdm iohānē· xij
Dixit ihesus diſ· ſ. Amen amē
dico vobis· niſi granū frumē
ti cadens in terrā mortuū fue
rit ipm̄ ſolū manet. Si autem
mortuū fuerit multū fructum
affert. Qui amat animā ſuā
pdet eā· Et q̄ odit animā ſuā
in hoc mūdo· in vitā eternam
cuſtodit eā. Si quis michi mi
niſtrat: me ſequat̄· et vbi ego
ſum· illic ꝛ miniſter meus erit
Si quis michi miniſtrauerit:
honorificabit eū pater meus
qui in celis eſt· Offertoriū
In virtute tua dn̄e letabitur iu
ſtus et ſup ſalutare tuū exultabit
vehemēter deſideriū anime eius tri
buiſti ei: Offer. Poſuiſti dn̄e in
capite eius coronā de lapide p̄cio-
ſo vitam petijt a te et tribuiſti ei.
Deſideriū anime eius tri Offer.
buiſti ei dn̄e et voluntate labioꝝ
eius nō fraudaſti eū poſuiſti in ca
pite eius coronā de lapide p̄cioſo.
Gloria ꝛ honore corona Offer.
ſti eū et cōſtituiſti eū ſup opa ma-
nuū tuarū dn̄e. Offer. Iuſtus
ut palma florebit ſicut cedrus que
in libano eſt multiplicabitur.
Preſentia munera Secre.
qs̄ dn̄e ita ſerena pietate in
tuere· ut ſancti ſpiritus pfun
dantur benedictione· ꝛ in nr̄is
cordibꝫ eam dulcedinē vali-
dam infundant· per quā ſan-
ctus martir tuuſ N· oīa cor
poris tormenta deuicit. Per.
De martire ꝛ pontifice Secre·
Sacrificiū dn̄e quod deſide-
rāter offerimus· gratum tibi
ſanctus martir N· et pontifex
reddat ſuffragator. P· Cō.
Qui vult venire poſt me abne-
get ſemetipſum et tollat crucē ſuā
et ſequatur me· Cō· Qui michi
miniſtrat me ſequatur et vbi ego
ſum illic ꝛ miniſter meus erit.
Letabitur iuſtus in domi Cō:
no ꝛ ſperabit in eo ꝛ laudabuntur
omnes recti corde all'a all'a. Cō:
Magna eſt gloria eius in ſaluta
ri tuo gloriā et magnum decorem
impones ſuper eum domine. Cō:
Ego ſum vitis vera all'a qui
manet in me et ego in eo hic fert

fructum multũ all'a all'a. Cõplñ
Queſumus omnipotẽs deus
ut qui celeſtia alimenta pcepi
mus· intercedente bt̃o N mar
tire tuo p hec cõtra omnia ad
uerſa muniamur. De pontifi
ce complen.
Beati martiris
tui atqꝫ pontificis N· dñe in=
terceſſione placatus· p̃ſta que
ſumus: ut que temporali cele=
bramus officio ppetua ſalua
tione capiamus. P· De plu=
ribus martiribus introitus.
Sapientiam ſanctoꝝ narrãt
populi ⁊ laudem eoꝝ nũciat
eccleſia nomina autẽ coꝝ viuẽt in
ſeculũ ſeculi. ps Exultate iuſti in
domino rectos decet collaudatio.
Intret in conſpectu Introitus
tuo domine gemitus cõpeditorum
redde vicinis noſtris ſeptuplũ in
ſynu eorum vindica ſanguinẽ ſan
ctorum tuorũ qui effuſus eſt ps
Deus venerunt gentes in heredi
tatem tuã polluerunt templũ ſan=
ctum tuũ poſuerũt iheruſalẽ in po=
morũ cuſtodiam· Introitus
Sancti tui dñe benedicent te
et gloriã regni tui dicent al
leluia· ps Exultabo te dñe quo=
niã ſuſcepiſti me nec delectaſti ini=
micos meos ſup me. Introitus
Clamauerũt ad te domine
in tempore afflictionis ſue ⁊
tu de celo exaudiſti eos alleluia al
leluia alleluia· ps Exultate iuſti
in dño rectos decet collaudatio·

Salus autem Introitus
iuſtorũ a domino et ꝓtector
eorũ eſt in tempore tribulationis.
ps Noli emulari in malignanti
bus neqꝫ zelaueris facientes ini=
quitatem· Introitus
Ecce oculi dñi ſuper timentes
eum ſperantes in miſericor=
dia ei' all'a ut eripiat a morte ani
mas eorum quoniam protector et
adiutor noſter eſt all'a all'a ps
Exultate iuſti in dño rectos decet
collaudatio. Introitus
Loquetur dñs pacem in ple
bem ſuã ⁊ ſup ſanctos ſuos
⁊ i eos qui cõuertũtur ad cor ipm
ps Benedixiſti dñe terrã tuã a=
uertiſti captiuitatem iacob·
Multe tribula= Introitus
tiones iuſtorũ et de his om
nibus liberauit eos dñs· dñs cu=
ſtodit omnia oſſa eoꝝ unũ ex hijs
nõ cõteretur. ps Benedicã dñm
in omni tempore. Introitus
Iudicant ſancti gentes ⁊ dominã=
tur populis et regnabit dñs deus
illoꝝ imppetuũ ps Benedicã do
minũ in omi tẽpore· Introitus
Timete dñm oẽs ſancti eius
qm̃ nichil deeſt timentibꝫ eũ
diuites eguerũt ⁊ eſurierũt inqui=
rentes autẽ dñm nõ minuẽtur oĩ
bono. ps Benedicã dñm in oĩ.
Iuſti epulẽtur et ex= Introitus
ultent in cõſpectu dei ⁊ delectẽtur in
leticia. ps Exurgat deus ⁊ diſſipẽ
tur inimici ei' ⁊ fugiãt qui oderũt

rum a facie eius Introitus
Clamauerunt iuſti ⁊ dn̄s ex-
audiuit eos ⁊ ex omnibꝫ tri
bulationibꝫ eoꝝ liberauit eos ps
Benedicā dn̄m in omni tempore.
Laudate pue- Introitus
ri dn̄m laudate nomē domi
ni qui habitare facit ſterilem in
domo matrem filiorū letantē. ps
Sit nomen dn̄i benedictū. Oro
Omnipotens ſempiterne
deus qui ꝑ glorioſa bel-
la certaminis ad immortales
triumphos ſanctos martires
tuos extuliſti. da cordibꝫ no-
ſtris dignā pro eoꝝ cōmemo
ratione leticiā. ut quoꝝ patro
cinia pio amore āplectimur.
eorū precibꝫ adiuuemur. P:
Fratres. Ad hebreos. xj.
Sancti ꝑ fidem vicerūt
regna. operati ſunt iuſticiam.
adepti ſunt repromiſſiones.
Obturauerūt ora leonū. ex-
tinxerūt impetū ignis. Effuga
uerūt aciem gladij. cōualue-
rūt de infirmitate. fortes facti
ſunt in bello. caſtra verterūt ex
teroꝝ. Acceperūt mulieres de
reſurrectione mortuos ſuos.
Alij aūt diſtenti ſunt nō ſuſci
pientes redemptionē. ut meli-
orem inuenirent reſurrectio-
nē. Alij ad ludibria et verbe-
ra experti. inſuꝑ et vincula et
carceres. lapidati ſūt. ſecti ſūt
temptati ſūt. in occiſione gla
dij mortui ſunt. Circuierūt in
melotis in pellibus caprinis
egētes. anguſtiati. afflicti. qui
bus dignus nō erat mūdus.
In ſolitudinibꝫ errantes ⁊ in
ſpeluncis ⁊ in cauernis terre. Et
hij omnes teſtimonio fidei ꝓ-
bati inuenti ſunt. In xp̄o ihe-
ſu dn̄o nr̄o. Lc̄o libri ſapiētie
Expectatio iuſtorū leticia.
ſpes autē impioꝝ peribit
Fortitudo ſimplicis via dn̄i. et
pauor his qui operantur ma
lū. Iuſtus ineternū nō cōmo
uebitur. impij autē non inha
bitabūt terrā. Os iuſti partu
riet ſapientiā. lingua prauo-
rum peribit. Labia iuſti cōſi-
derant placita. os impioꝝ per-
uerſa. Simplicitas iuſtoꝝ di
riget eos. ⁊ ſupplantatio puer
ſoꝝ vaſtabit eos. Iuſticia iu-
ſtoꝝ rectoꝝ liberabit eos. et in
inſidijs ſuis capientur iniqui
Iuſtus de anguſtia liberatus
eſt. ⁊ tradetur impius pro eo.
Simulator ore decipit amicū
ſuū. iuſti autē liberabūtur ſci-
entia. In bonis iuſtorū exal-
tabitur ciuitas. ⁊ in ꝑditione
impiorū erit laudatio. In be-
nedictione iuſtorum exaltabi
tur ciuitas. Ad corinthios
Fratres. Scim⁹ j. coꝝ. iiij
quia ſpectaculū facti ſu
mus huic mūdo ⁊ āgelis ⁊ hoī
bus. Nos ſtulti propter xp̄m

voſ autē prudentes in xp̄o.
Nos infirmi·vos aūt fortes.
vos nobiles· nos ignobiles
uſqȝ in hāc horā·et eſurimus
et ſitimus et colaphis cedi=
mur·ꝫ inſtabiles ſumus·ꝫ la=
boramus manibȝ nr̄is operā=
tes. Maledicim⁹ ꝫ benedicim⁹
pſecutionē patimur ꝫ ſuſtine
mus. Blaſphemamur et dep̄=
camur· tanquā purgamenta
huius mundi·facti ſumus pe=
ripſima uſqȝ adhuc·nō ut cō
fundā voſ·ſed ut filios meoſ
moneo. In xp̄o ihū dn̄o nr̄o·
Lingua Lc̄o libri ſapiētie
ſapientū ornat ſcientiā
Os fatuorū ebulit ſtulticiā.
In omni loco oculi dn̄i cōtē=
plantur bonos ꝫ malos. Lin=
gua placabilis lignū vite· q̄
autē immoderata eſt conteret
ſpiritū. Domus iuſti plurima
fortitudo·et inſcrutabilis im=
pij cōturbatio. Labia ſapien
tū diſſeminabūt ſcientiā·Cor
ſtultoꝝ diſſimile erit·Victime
impioꝝ abhominabiles dn̄o
Vota iuſtoꝝ placabilia·Qui
ſequitur iuſticiā diliget a do=
mino· Lc̄o libri apocalip·vij·
In diebȝ illis. Rn̄dens vnus
de ſenioribȝ dixit michi·Hij q̄
amicti ſunt ſtolis albis·q̄ ſūt
et unde venerūt? Et dixi illi: do
mine mi tu ſcis·Et dixit michi
Hij ſunt qui venerūt de tribu
latione magna·ꝫ lauerūt ſto
las ſuas et dealbauerunt eas
in ſanguine agni. Ideo ſunt
ante thronū dei ꝫ ſeruiūt ei die
ac nocte in templo ei⁹. Et qui
ſedet ſup thronū habitat ſup
illos. Nō eſurient neqȝ ſitient
amplius· neqȝ cadet ſup illos
ſol neqȝ ullus eſtus magnus
Qui in medio throni ē·reget
illos· et deducet eos ad vite
fontes aquarū· Et abſterget
deus omnē lacrimā ab oculiſ
eorū. Lc̄o libri ſapiētie·xxxix·
Sapientiam omniū anti
quoꝝ exquiret ſapiēs: et
in ꝓphetis vacabit·narratio=
nē viroꝝ nominatoꝝ cōſerua
bit·ꝫ in verſutias parabolaꝝ
ſimul introibit. Occulta pro
uerbioꝝ exquiret·ꝫ in abſcon
ditis parabolarū cōuerſabiť
In medio magnatoꝝ miniſtra
bit·ꝫ in cōſpectu p̄ſidis appare
bit· et in terrā alienarū gētiū
ptranſibit. Bona enī ꝫ mala
in omnibȝ temptabit. Lc̄o li
bri ſapientie·v·
Reddet deus mercedem ſanctorū
ſuoꝝ·ꝫ deducet illos in via mi
rabili. Et fuit illis in velamē
to diei·et in luce ſtellarū nocte
Trāſtulit illos p mare rubrū
et tranſuexit eos per aquā ni=
miā. Inimicos autē illoꝝ di=
merſit in mare·ꝫ ab altitudīe
inferoꝝ eduxit eos. Ideo iuſti

tulerũt ſpolia impioꝝ·et decã=
tauerũt· dñe nomen ſanctum
tuũ. Et victricem manũ tuã
laudauerũt. Lectio libri ſa=
Qui timent dñm pientie
non erunt incredibiles
verbo illius. Et qui diligunt
illũ· cõſeruabũt viam illius.
Qui timent dñm inquirent q̃
bñplacita ſunt illi et qui dili=
gũt eũ replebũtur lege ipſius.
Qui timent dñm ꝑparabũt
corda ſua·et in cõſpectu illius
ſanctificabũt aĩas ſuas. Qui
timent dñm cuſtodiũt mãda
ta eius·⁊ patientiam habebũt
vſq; ad reſpectionẽ illi⁹. Lcõ
Iuſti autẽ in ꝑpe libri ſapiẽtie·
tuũ viuẽt· et apud dñm ẽ mer
ces eoꝝ· et cogitationes eorũ
apud altiſſimũ. Ideo accipiũt
regnũ decoris·et dyadema ſpei
de manu dei· qm̃ dextera ſua re
get illos·⁊ brachio ſuo defen=
det illos. Et accipiat armatu=
rã zelus illius·⁊ armabit crea
turã ad vltionẽ inimicoꝝ· In
duãt ꝓ thorace iuſticiã·⁊ acci=
pient ꝓ galea iudiciũ certum.
Sument ſcutũ impugnabile
equitatẽ· ibũt directe ꝑmiſſio=
nes· et ad certũ locũ deducet il
los dñs deus noſter. Ad he=
Fratres. Reme= breos· x·
moramini priſtinos di=
es in quibz illumĩati magnũ
certamẽ ſuſtinuiſtis paſſionũ

In altero quidẽ opprobrijs ⁊
tribulationibz ſpectaculũ fa=
cti. In altero autẽ ſocij taliter
ↄuerſantiũ effecti. Nã et vin=
ctis cõpaſſi eſtis·et rapinã bo=
noꝝ vroꝝ cũ gaudio ſuſcepi=
ſtis·cognoſcentes vos habere
meliorẽ ⁊ manentẽ ſubſtãtiã.
Nolite ita amittere confiden=
tiã vrãm q̃ magnã habet re=
munerationẽ. Patientia enĩ
vobis neceſſaria eſt· ut volũ=
tatẽ dei facientes reportetis ꝓ=
miſſionẽ. Adhuc enĩ aliquan
tulũ modicũ qui venturus eſt
veniet·⁊ nõ tardabit. Iuſtus
autẽ ex fide viuit. Lcõ libri ſa
Iuſtoꝝ aĩe in manu pientie.
dei ſunt· ⁊ nõ tanget illos tor=
mentũ mortis. Viſi ſunt ocu
lis inſipientiũ mori· ⁊ eſtima=
ta eſt afflictio exitus illoꝝ. Et
qđ a nobis eſt iter exterminij
illi autẽ ſũt in pace. Et ſi corã
hoĩbz tormẽta paſſi ſũt· ſpes
illoꝝ immortalitate plena eſt
In paucis vexati· in multis
bene diſponẽtur· qm̃ deus tem=
ptauit illos·⁊ inuenit illos di
gnos ſe. Tãquã aurũ in for=
nace ꝓbauit illos·⁊ quaſi ho
locauſta hoſtie accepit eos·⁊
in tẽpore erit reſpectus illorũ.
Fulgebũt iuſti ⁊ tanquã ſcin=
tille in arũdineto diſcurrent.
iudicabũt natõnes·⁊ dñabũt
populis·⁊ regnabit dñs illoꝝ

imperpetuū· **Ad corinthios**
Fratres. Benedictus deuſ
et pater dn̄i nr̄i ihū xp̄i·
Pater miſericordiarū ꝛ deus
totius cōſolationis· qui cōſo
latur nos in omni tribulatio
ne nr̄a· ut poſſimus ꝛ ipi cōſo
lari eos qui in om̄i p̄ſſura ſūt
p exhortationē qua exhorta=
mur et ipi a deo. Quoniā ſic̄
abūdant paſſiones xp̄i i no=
bis· ita p iheſū xp̄m abūdat
cōſolatio nr̄a. Siue autē tri=
bulamur p vr̄a exhortatōne
et ſalute· Siue exhortamur p
nr̄a cōſolatione· q̄ opat̄ tole=
rantiā earūdē paſſionū quaſ
et nos patimur· ut ſpes nr̄a
firma ſit p vob̄. Scientes qm̄
ſic̄ ſocij paſſionū eſtis· ſic eri=
tis ꝛ cōſolationis. In xp̄o ihe
Glorio= **Gr̄** ſu dn̄o noſtro.
ſus deus in ſanctis ſuis mirabilis
in maieſtate ſua faciēs pdigia· **v̄**
Dextera tua dn̄e glorificata eſt in
virtutē dextera man⁹ tua cōfregit
inimicū. **Gr̄** Vindica dn̄e ſan=
guinē ſcōꝝ tuoꝝ qui effuſus eſt· **v̄**
Poſuerūt mortalia ſeruoꝝ tuorū
eſcas volatilib; celi carnes ſancto
rum tuoꝝ beſtijs terre. **Gr̄** Ecce
quā bonū ꝛ quā iocundū habita=
re fratres in unū. **v̄** Sicut ungen
tū in capite qd̄ deſcendit in barbā
barbā aaron. **v̄** Mandauit dn̄s
benedictionē ꝛ vitā uſq; in ſeculū.
Iuſtoꝝ aīe in manu dei ſūt et **Gr̄**
nō tanget illos tormentū malicie
v̄ Viſi ſūt oculis inſipientiū mo
ri illi autē ſūt in pace. **Gr̄** Exul=
tabūt ſancti in gl̄a letabuntur in
cubilibus ſuis· **v̄** Cātate dn̄o cā
ticū nouū laus eius in eccleſia ſan
ctoꝝ· **Gr̄** Clamauerunt iuſti et
dn̄s exaudiuit eos ꝛ ex oīb; tribu
lationib; eorum liberauit eos· **v̄**
Iuxta eſt dn̄s hijs qui tribulato
ſūt corde et hūiles ſpiritu ſaluabit
Timete dn̄m oēs ſancti ei⁹ **Gr̄**
qm̄ nichil deeſt timētib; eū. **v̄** In
quirentes autē dn̄m non deficient
omni bono. **Gr̄** Anima noſtra
ſicut paſſer erepta eſt de laqueo ve
nantiū. **v̄** Laqueus cōtritus eſt
et nos liberati ſumus adiutoriū
noſtrū in noīe dn̄i qui fecit celum
et terram. **All'a** **v̄** Letamini in
dn̄o ꝛ exultate iuſti ꝛ gloriamī om
nes recti corde. **All'a** **v̄** Sancti
tui benedicēt te dn̄e et gloriā regni
tui dicēt. **All'a** **v̄** Gaudete iuſti
in dn̄o rectos decet collaudatio.
All'a **v̄** Mirabilis dn̄s deus no
ſter in ſanctis ſuis. **All'a** **v̄** Iu=
dicabūt ſancti nationes ꝛ dn̄abū
tur pp̄lis et regnabit illoꝝ rex ine=
ternū· **All'a** **v̄** Fulgebūt iuſti et
tanquā ſcintille in arūdineto di=
ſcurrēt ineternū. **All'a** **v̄** Iuſti
epulētur ꝛ exultent in cōſpectu dei
et delectentur in leticia· **All'a** **v̄**
Laudate pueri dn̄m laudate no
men dn̄i· **v̄** Sit nomen dn̄i bene
dictum ex hoc nūc ꝛ uſq; in ſeculū

Alľa ℣ Juſti exultent in ethere
cū dn̄o ſol illis ultra nō obſcura=
bitur. Alľa ℣ Corpora ſanctorū
in pace ſepulta ſunt et uiuent no=
mina eoꝝ ineternū. Alľa ℣ Hec
eſt uera fraternitas que vicit mū=
di crimia xp̄m ſecuta inclita tenet
regna celeſtia. Tractus de mar
Qui ſemināt in lacri= tiribus
mis in gaudio metent. ℣ Eūtes
ibant et flebant mittentes ſemina
ſua. ℣ Venientes autē veniēt cū
exultatōne portantes manipulos
ſuos. Proſa O beata beatorum
martirū. Scd̄m lucam. xxi.
In illo tp̄e. Dixit iheſus diſci
pulis ſuis. Cū audieritis pre=
lia et ſeditiones nolite terreri.
Oportet primum hec fieri: ſed
nondū ſtatim finis. Tūc dice
bat illis. Surget gens cōtra
gentē ⁊ regnum aduerſus re=
gnum. et terre motus magni
erūt p̱ loca. et peſtilentie et fa=
mes. Terrores de celo et ſigna
magna erunt. Sed ante hec
oīa inicient vobis manus ſu
as. ⁊ p̱ſequentur vos traden=
tes in ſynagogas et cuſtodi=
as. trahentes ad reges et p̄ſi=
des ꝓpter nomen meū. Cōtin=
get autē vobis in teſtimoniū
Ponite ergo in cordibȝ vr̄is
nō premeditari quēadmodū
reſpondeatis. Ego enim dabo
vobis os et ſapientiā. cui nō
poterūt reſiſtere ⁊ cōtradicere
omnes aduerſarij vr̄i. Trade
mini autē a parentibȝ et fra=
tribȝ et cognatis et amicis et
morte afficiēt ex vobis. Et eri
tis odio omnibȝ. ꝓpter nomē
meū. et capillus de capite vr̄o
nō peribit. In patientia vr̄a
poſſidebitis animas veſtras.
In illo tp̄e. Scd̄m matheū. x.
Dixit iheſus diſcipulis ſuis.
Qui amat patrē ⁊ matrē pluſ
q̄ȝ me. nō eſt me dignus. Et q̄
amat filiū aut filiā ſuper me.
nō eſt me dignus. Et qui non
accipit crucē ſuā et ſequit̄ me.
nō eſt me dignus. Qui enī in
uenit animā ſuā. p̱det eā Et q̄
p̱diderit animā ſuā ꝓpter me
inueniet eā. Qui vos recipit
me recipit. et qui me recipit. re=
cipit eū qui me miſit. Qui reci
pit ꝓphetā in noīe ꝓphete. mer
cedem ꝓphete accipiet. et qui re
cipit iuſtū in noīe iuſti. merce
dem iuſti accipiet. Et quicūqȝ
potum dederit ex minimis iſtis
vni calicē aque frigide tantū
in noīe diſcipuli: amen dico
vobis. nō p̱det mercedem ſuā.
In illo tp̄e. Scd̄m matheū. x.
Dixit ihūs diſcipulis ſuis. Ec
ce ego mitto vos ſicut oues in
medio lupoꝝ. Eſtote ergo pru
dentes ſicut ſerpentes. ⁊ ſimpli
ces ſicut colūbe. Cauete autē
ab hominibȝ. Tradent enim
vos in ꝯcilijs ⁊ in ſynagogis

ſuis flagellabunt vos. Et ad
reges et preſides ducemini ꝓ-
pter me in teſtimonium illis ⁊
gentibꝫ. Cū autē tradent vos
nolite cogitare quō aut quid
loquamini. Dabitur enī vobꝭ
in illa hora quid loquamini.
Non enī vos eſtis qui loqui-
mini: ſed ſpūs patris veſtri q̄
in vobis loquitur. Tradet aūt
frater fratrē ad mortē: et pa-
ter filiū. et inſurgent filij in pa
rentes: et morte afficient eos.
Et eritis odio oīmibꝫ hōībꝫ
ꝓpter nomē meum. Qui aūt
perſeuerauerit uſqꝫ in finem:
hic ſaluꝰ erit. Secundum lu-
In illo tp̄e dixit   cam. x.
ihesus diſcipulis ſuis. Nichil
enī opertū: qđ non reueletur.
et occultum quod non ſcia-
tur. Qđ dico vobis ī tenebris
dicite in lumine. et quod in au
re auditis: predicate ſup tecta
Et nolite timere eos q̄ occidūt
corpus. animā aūt nō poſſunt
occidere. Sed potius eū timete
qui poteſt animā ⁊ corpus per
dere in gehennā. Nonne duo
paſſeres aſſe veneūt: et unus
ex illis non cadet ſuper ter-
ram ſine patre veſtro. Veſtri
autem capilli capitis omnes
numerati ſunt. Nolite ergo ti
mere. multis paſſeribꝫ melio-
res eſtis vos. Omīs ergo qui
ꝯfitebitur me corā hoībꝫ cō
fitebor et ego eū coram p̄atre
meo: Secundū lucam. vj.
In illo tempore. Deſcendens
ihesus de monte: ſtetit in loco
campeſtri. et turba diſcipulo-
rū eius. et multitudo copioſa
cū eo plebis ab oī iudea ⁊ ihe
rusalē et maritima ⁊ thiri ⁊ ſy
donis. qui venerāt ut audirēt
eū. et ſanarentur a languori
bus ſuis. Et qui vexabantur
a ſpiritibꝫ immūdis curabā-
tur. Et omnis turba querebat
eū tangere. quia virtus de illo
exibat. et ſanabat omnes. Et
ip̄e eleuatis oculis in diſcipu
los dicebat. Beati pauperes
ſpiritu: quoniā veſtrum ē re-
gnū dei. Beati qui nūc eſuri-
tis quia ſaturabimini. Beati
qui nūc fletis: quia ridebitis.
Beati eritis: cū vos oderit ho
mines ⁊ cū vos ſeparauerint
et exprobrauerint vos et eije-
cerint nomē veſtrū tanq̄ꝫ ma-
lū ꝓpter filiū hominis. Gau-
dete et exultate in illa die. Ecce
enī merces veſtra multa eſt in
celis. Secundū matheū. v.
In illo tp̄e. Vidēs ihesus tur-
bas aſcendit in montē. Et cū
ſediſſet acceſſerūt ad eū diſci-
puli eius. Et aperiens os ſuū
docebat eos dicens. Beati pau
peres ſpiritu: quoniā ipoꝝ eſt
regnū celoꝝ. Beati mites: quo
niā ipi poſſidebūt terrā. Beati

Beati qui eſuriunt ⁊ ſitiūt iu-
ſticiā: quoniā ipi ſaturabun-
tur. Beati miſericordes · quo-
niā ipi miſcdiam ꝯſequētur.
Beati mūdo corde: qm̄ ipi deū
videbūt. Beati pacifici: quoni
am filij dei vocabūtur. Beati
qui ꝑſecutionē patiūtur ꝓpter
iuſticiā: quoniā ipoꝝ ē regnū
celoꝝ. Beati eritis: cū vos ma
ledixerint hoīes ⁊ ꝑſecuti vos
fuerint et dixerint om̄e malū
aduerſum vos mentientes ꝓ-
pter me · Gaudete et exultate
qm̄ merces veſtra copioſa ē in
celis · Secundū matheū · x ·

In illo tpe. Dixit iheſus diſci-
pulis ſuiſ Nolite arbitrari qꝛ
venerim pacē mittere in terrā
Non veni pacem mittere ī ter
rā: ſed gladiū. Veni hoīem ſe
parare aduerſus patrem ſu-
um et filiā aduerſus matrem
ſuā · ⁊ nurū aduerſus ſocrum
ſuā · ⁊ inimici hoīs domeſtici e-
ius. Qui amat patrē aūt ma
trē pluſ quā me: non eſt me di
gnus. Et qui amat filiū aut fi
liā ſup me · non ē me dignus.
Et qui nō accipit crucē ſuā et
ſequitur me · nō ē me dignus:
Qui inuenit animā ſuā ꝑdet
illā. Et qui perdiderit animā:
ſuā ꝓpter me inueniet eā. Qui
recipit vos: me recipit · Et q̄ me
recipit · recipit eū qui me miſit
Qui recipit ꝓphetā in nomīe
ꝓphete · mercedem ꝓphete reci
piet. Et qui recipit iuſtū in no
mine iuſti: mercedē iuſti acci-
piet. Et qui potum dederit vni
ex minimis iſtis calicē aq̄ fri-
gide tantum in nomnie diſci-
puli · amē dico vobis: nō ꝑdet
mercedē ſuā: Secūdū lucā · x

In illo tpe. Dixit ihūs diſcipu
lis ſuis. Attendite a fermento
phariſeoꝝ qđ eſt ypocriſiſ. Ni
chil aūt opertū eſt qđ non reue-
letur · neqꝫ abſconditū qđ nō
ſciatur. Quoniā que in tene-
bris dixiſtis in lumine dicent̄.
Et qđ in aure locuti eſtiſ in cu
bilibꝫ p̄dicabitur et in tectis:
Dico aūt vobis amicis meis:
ne terreamī ab hijs qui occi-
dūt corp⁹ · ⁊ poſt hoc nō habēt
quid faciant. Oſtendā aūt vo
bis: quē timeatiſ · timete eū qui
poſtquā occiderit habet poteſta
tē mittere in gehēnam. Ita di-
co vobiſ hunc timete. Nonne
quinqꝫ paſſeres veneunt di-
pondio · et vnus ex illis nō eſt
in obliuione corā deo. Sed et
capilli capitis veſtri om̄es nu
merati ſunt · Nolite ergo time
re multiſ paſſeribꝫ pluriſ vos
eſtis. Dico autē vobis · omnis
q̄ ꝯfeſſus fuerit me corā hoībꝫ
et filius hoīs cōfitebiſ illū co-
rā āgl'is dei · Scdm̄ lucam · x ·

In illo tpe. Dixit iheſus diſci-
pulis ſuis. Qui vos audit me

audit ·et qui vos ſpernit me
ſpernit Qui aũt me ſpnit ſper
nit eũ q̃ me miſit. Reuerſi ſũt
aũt ſeptuagita duo cũ gau=
dio dicentes. Dñe·etiã demoĩa
ſubijciuntur nobis in nomĩe
tuo. Et ait illis. Videbam ſa
thanã ſicut fulgur de celo ca=
dentẽ· Et ecce dedi vobis pote=
ſtatẽ calcãdi ſup ſerpentes et
ſcorpiões et ſup oĩem virtu=
tẽ inimici: et nichil vobis no=
cebit. Verũtamẽ in hoc nolite
gaudere quia ſpũs vobis ſub
ijciuntur· Gaudete aũt: qꝛ no
mina veſtra ſcripta ſunt in ce
lis. Secundũ matheũ·xxiiij·
IN illo tpe· Sedente iheſu ſup
montẽ olyueti· Acceſſerunt ad
eũ diſcipuli eiꝰ ſecreto dicẽtes.
Dic nob̃ quãdo hec erũt et qđ
ſignũ aduentus tui: et ꝯſũma
tio ſeculi· Et reſpondens ihũs
dixit eis. Videte ne q̃s vos ſe=
ducat. Multi enim ĩ noĩe meo
venient: dicẽtes ego ſum xpuſ
et multos ſeducent · Audituri
enĩ eſtis prelia ⁊ opiniones ꝑ
lioꝝ· videte ne turbemini· opoꝛ
tet enim ꝑmũ hec fieri: ſed nõ
dum finis . Cõſurget enĩ gẽs
ꝯtra gentem· et regnũ ĩ regnũ
et erunt peſtilentie et fames· et
terremotuſ per loca. Hec autẽ
oĩa initia ſunt doloꝝ. Tunc
tradent vos in tribulatõe· ⁊ oc
cident vos· et eritis odio oĩ

bus gentibꝫ ꝓpter nomẽ meũ
Et tũc ſcandaliſabũtur mul=
ti et inuicẽ ſe tradẽt ⁊ odio ha
bebũt ad inuicẽ. Et mlti pſeu
do ꝓphete ſurgent ⁊ ſeducent
multos Et quoniã ſupabun
dabit iniquitaſ refrigeſcet ca
ritas multoꝝ. Qui aũt pſeue
rauerit vſqꝫ ĩ finẽ hic ſaluus
erit. Scdm matheũ·ix·et·x·
IN illo tẽpe. Circuibat iheſus
ciuitates et caſtella docẽs ĩ ſy
nagoga eoꝝ et ꝑdicans euã=
geliũ regni: et curãs oĩem lã
guoꝛẽ et oĩem infirmitatem
Videns aũt turbas miſertꝰ eſt
eis: quia erãt vexati et iacẽtes
ſicut oues non habentes pa=
ſtoꝛẽ. Tũc dicit diſcipulis ſu=
is. Meſſis quidẽ multa : opera
rij aũt pauci. Rogate dominũ
meſſis vt mittat operarios in
meſſem ſuã. Et ꝯuocatis ihe=
ſus vndecim diſcipulis ſuis de
dit illis poteſtatẽ ſpirituũ im
mundoꝝ vt eijcerent eos ⁊ cu
rarent omnẽ langnoꝛẽ ⁊ oẽm
infirmitatẽ· Scdm marci·xiij.
IN illo tpe. Egrediente ihũ de
templo ait illi vnꝰ ex diſcipu
lis ſuis. Magiſter aſpice qua=
les lapideſ ⁊ quales ſtructure
Et rñdens ihũs ait illi. Vides
has oĩes edificationes ma=
gnas· nõ relinquetur lapis ſu
per lapidẽ qui nõ deſtruatur.
Et cũ ſederet in mõte oliuarũ

contra templum. Interroga=
bat eũ ſeparatum petrus iaco
bus iohãnes et andreas. Dic
nobis quãdo iſta fiãt ⁊ quod
ſignũ erit quando hec omnia
initiẽtur ↄſummari. Et reſpõ
dens ihũs cepit dicere eis. Vide
te ne quis vos ſeducat. Multi
enĩ venient in noĩe meo dicen
tes. Ego ſum xp̃us: et multos
ſeducẽt. Cũ aũt audieritis bel
la et opiniões bellor̃: ne timu=
eritis. Oportet enĩ hec fieri: ſed
nõdũ finis. Exurget enĩ gens
ↄtra gentẽ· et regnũ ſupra re=
gnũ· et erũt terremotus per lo
ca et fames· initui dolor̃ hec·
Videte aũt voſmetip̃os · Tra=
dent enĩ vos in ↄciliis: et in ſy
nagogis vapulabitiſ. Et an=
te reges ⁊ p̃ſides ſtabitis ꝓpter
me in teſtimoniũ illis. Et ĩ om
nes gentes oportet p̃mũ p̃di=
cari euãgeliũ. Et cum duxerit
vos tradenteſ. nolite p̃rogita
re quid loquamini· ſed qd̃ da
tũ fuerit vobis in illa hora id
loquamini. Nõ enĩ eſtis vos
loquẽtes: ſꝫ ſp̃us ſanct⁹. Tra
det aũt frater fratrẽ ĩ mortẽ· ⁊
pr̃ filiũ· et inſurgent filij in pa
rẽteſ ⁊ morte afficiẽt eoſ. Et eri
tiſ odio oĩbꝫ hoĩbꝫ ꝓpter no
men meũ. Qui autẽ ſuſtinue=
rit in finẽ hic ſalu⁹ erit· Offr̃.
Letamini in dño ⁊ exultate iuſti
et gloriamĩ oẽs recti corde· Offr̃.

Confitebũtur celi mirabilia tua
dñe et veritatẽ tuã in eccleſia ſan=
ctor̃ all'a all'a. Offr̃· Repleti ſu
mus mane miſc̃dia tua exultabi=
mus et delectati ſum⁹ all'a· Offr̃·
Gloriabũtur in te om̃es qui di=
ligunt nomẽ tuũ qm̃ tu benedices
iuſtis dñe ut ſcuto bone volũtatiſ
tue coronaſti eos. Offr̃· Mira
bilis deuſ in ſanctis ſuis deus iſra
hel ip̃e dadit virtutem ⁊ fortitudi
nem plebis ſue benedictus deus iſ
rahel· all'a· Offr̃· Exultabunt
ſancti ĩ gloria letabũtur in cubili=
bus ſuis exultationes dei in fauci
bus eor̃· Offr̃· Anima noſtra
ſicut paſſer erepta ẽ de laq̃o venan
tiũ laqueus ↄtritus eſt et nos libe
rati ſumus. Secr̃· Hec hoſtia
qm̃s dñe ſolenniter ymmolã=
da p tuor̃ ↄmemoratiõe ſan=
ctorũ cõſciẽtias noſtras emũ=
det et muniat ſemp ⁊ ꝓtegat.
Cõmu· Iuſtor̃ anime in manu
dei ſunt et non tangat illos tormẽ
tum malicie viſi ſunt oculis inſipi
entiũ mori illi autem ſunt in pace·
Com· Poſuerunt mortalia ſer=
uorũ tuor̃ domine eſcas volatili=
bus celi carnes ſanctor̃ tuorũ be=
ſtijs terre ſecundũ magnitudinem
brachij tui poſſide filios morti pu
nitor̃· Com· Multitudo languẽ
tium et qui vexabatur a ſpiritibuſ
immundis veniebant ad eũ om̃s
quia virtus de illo exibat et ſana=
bat omnes· Cõ· Gaudete iuſti.

in domino all'a rectos decet collau
tio. all'. Com. Dico aũt uobis a-
micis meis ne terreamini ab hijs
qui uos perſequuntur. Commu
Amen dico uobis ꝗ uni ex mini
mis meis feciſtis michi feciſtis.
Com. Venite benedicti patris
mei poſſidete regnum uobis para
tum ab initio ſeculi. Com. Et ſi
coram hominibus tormenta paſſi
ſunt deus temptauit illos tanquã
aurum in fornace probauit illos ⁊
ſicut holocauſta accipit eos. Cõ.
Quicũqꝫ facit uoluntatem pa-
tris mei qui in celis eſt ipſe meus
frater ſoror et mater eſt dicit dñs.
Commune. Signa eos qui in
me credunt hec ſequẽtur. demonia
eijcient liguis loquẽtur nouis ſed
egris manus imponẽt et bene ha-
bebunt. Com. Anima noſtra ſi
cut paſſer erepta ẽ de laqueo uenã-
tium laqueus contritus eſt et nos
liberati ſumus. Cõmu. Quod
dico uobis in tenebris dicite in lu
mine dicit dominus. et quod ĩ au
re auditis predicate ſuper tecta.
Com. Ego uos elegi de mundo
ut eatis et fructum afferatiſ et fru
ctus ueſter maneat. Complen.
Celeſtis refecti ſacramentis
et gaudijs te domine depreca
mur ut quorũ gloriamur triũ
phis ꝓtegamur auxilijs P. dn
De confeſſore Introitus.
Sacerdotes tui domine indu
ant iuſticiam et ſancti tui exultent

propter dauid ſeruum tuum nõ
auertas faciẽ chriſti tui. ps. Me
mento domine dauid et om̃is mã
ſuetudinis eius. Introitus
Statuit ei dominus teſtam̃-
tum pacis et principem fecit
eum ut ſit illi ſacerdotij dignitas
in eternum. ps. Miſcdias dñi in
eternũ cantabo. Introit⁹
Os iuſti meditabitur ſapien
tiã et lingua ei⁹ loquetur iudiciũ
lex dei ei⁹ in corde ipſius. ps. Noli
emulari in malignãtibꝫ neqꝫ zela-
ueris facientes iniquitatem.
Sacerdotes dei Introit⁹.
benedicite dñm ſancti et hu
miles corde laudate deũ. ps. Be-
nedicite om̃ia opa dñi dño lauda
te ⁊ ſuperexaltate eũ in ſecula.
Sacerdotes eius. Introit⁹.
induaut ſalutare ⁊ ſancti e-
ius exultatione exultabunt. ps.
Memẽto dñe dauid ⁊ oĩs mãſue-
tudinis eius. Introitus.
In medio eccleſie aperuit oſ
eius ⁊ impleuit eũ dominus ſpiri
tu ſapientie et intellectus ſtola glo
rie induit eũ. ps. Bonum eſt con
fiteri domino ⁊ pſallere noĩ tuo al
Omp̃s ſem- tiſſime. Orõ.
piterne deus qui es ſan
ctorũ tuoꝝ ſplẽdor mirabilis.
quiqꝫ hodie btm̃. N. confeſſo
rem tuũ atqꝫ pontificẽ eterne
beatitudinis gloria ſublima-
ſti ꝯcede ꝓpicius ut cuius me-
rita ueneramur ĩ terris inter-

ceſſionis eius auxilio apd̃ tuã
miſericordiã muniamur ĩ ce-
lis. De ɔfeſſore et nõ põtifice

Adeſto dñe p̃cibꝫ. Oro.
noſtris quas ĩ ſancti N.
cõfeſſoris tui ɔmemoratione
deferimꝰ. vt qui iuſticie noſtre
fiduciã nõ habemꝰ eiꝰ qui tibi
placuerit meritis et p̃cibꝫ ad
iuuemur. P. Ad hebreos. v.

Fratres. Omnis pontifex
ex hominibꝫ aſſumptꝰ
ꝓ hominibꝫ ɔſtituitur in hijs
que ſunt ad deũ vt offerat do-
na et ſacrificia pro pctĩs. Qui
ɔdolere poſſit hijs qui ignorãt
et errant. Qm̃ ⁊ ip̃e circũdatꝰ
eſt infirmitate. Et ꝓpterea de-
bet quẽadmodũ ꝓ ꝑplo. ita eti-
am ꝓ ſemetip̃o offerre ꝓ pctĩs
Nec quiſquã ſumat ſibi ho-
norẽ: ſed qui vocatur a deo tã
quã aaron. Sic ⁊ xp̃us nõ ſe-
metip̃m clarificauit vt ponti-
fex fieret. ſed qui locutus ẽ ad
eũ: Filius meus es tu. ego ho-
die genui te. Quẽadmodũ et
in alio loco dicit. Tu es ſacer
dos in eternum ſcd̃m ordinẽ
melchiſedech. Lectio libri ſapi

Ecce ſacerdos entie. xliiij
magnus qui in diebꝫ ſu
is placuit deo: et inuentus eſt
iuſtus. et in tp̃e iracũdie factꝰ
eſt recõciliatio. Nõ eſt inuẽtus
ſimilis illi ꝙ cõſeruaret legẽ ex
celſi. Ideo iureiurãdo fecit illũ
dñs creſcere ĩ plebẽ ſuã. Bene
dictionẽ oĩm gentiũ dedit illi ⁊
teſtamentũ ɔfirmauit ſup ca
put eius. Cognouit eũ in bene
dictionibꝫ ſuis: et ɔſeruauit il
li miſericordiã ſuã. et inuenit
gratiã coram oculis dñi. Ma
gnificauit eũ in cõſpectu regũ.
et dedit illi coronã glorie. Sta
tuit illi teſtamẽtũ eternũ. et de-
dit illi ſacerdotiũ magnũ. ⁊ be
atificauit illũ in gloria fun-
gi ſacerdotio. et habere laudẽ
in noĩe ip̃ius. et offerre illi in-
cenſum dignũ in odorem ſua-
uitatis. Lectõ libri ſapiẽtie. l.

Ecce ſacerdos magnus ꝗ
in vita ſua ſuffulſit do-
mũ. et in diebus ſuis corrobo-
rauit templũ. Tẽpli etiã altitu
do ab ip̃o fundata eſt. duplex
edificatio: et excelſi parietes tẽ
pli. In diebꝫ ip̃ius emanaue-
rũt putei aquaꝝ. et quaſi ma
re adimpleti ſũt ſupra modũ.
Qui curauit gentẽ ſuã: et libe
rauit eã a perdicione. Qui ꝑua-
luit amplificare ciuitatẽ. Qui
adeptus eſt gloriã in ɔuerſa-
tionẽ gentis. et ingreſſum do-
mus atrij amplificatꝰ ẽ. Qua
ſi ſtella matutina in medio ne
bule. et quaſi luna plena ĩ di-
bus ſuis lucet. Et quaſi ſol re
fulgens ſic ille refulſit in tem
plo dei. Quaſi arcus refulgẽs
inter nebulas glorie. Et quaſi

flos roſaꝝ in diebus verni. Et
quaſi lilia que ſunt in trãſitu
aque · et quaſi thus redolẽs in
odorẽ ſuauitatis. Ad thimo-
theũ. ij · thymo · iiij ·

Kariſſime · Teſtificor corã
deo ĩ xp̃o iheſu: qui iudicatur⁹
eſt viuos et mortuos p̱ aduẽ
tũ ip̃ius ⁊ regnũ eius · Predi-
ca verbũ · inſta oportune ĩpor-
tune argue obſecra increpa ĩ
oĩ patiẽtia et doctrĩa. Erit enĩ
tp̃us cũ ſanã doctrinã nõ ſu-
ſtinebũt: ſed ad ſua deſideria
coacerbabũt ſibi magiſtros
prurientes auribus · et a veri-
tate quidem auditũ auertent
ad fabulas aũt cõuertentur.
Tu ergo vigila in omnibꝫ la
bora · opus fac euangeliſte im
ple miniſteriũ tuũ · Sobrius
eſto. Ego enĩ iam delibor tẽpus
reſolutiõis mee inſtat . Bonũ
certamen certaui curſum ꝯſũ
maui: fidẽ ſeruaui De reliquo
repoſita ẽ michi corona iuſti-
cie quã reddet michi dñs in il
la die iuſtus iudex. Non ſolũ
aũt michi ſed et hijs qui dili-
gũt aduentũ eius. Ad hebre-
os · vij

Fratres. Plures
facti ſunt ſacerdotes ſe-
cũdũ legẽ. Jdcirco ꝙ morte p̱
hiberent̃ p̱manere. Jheſuſ au
tẽ eo ꝙ maneat ineternũ ſem
piternũ habet ſacerdotiũ. Un
de imp̱petuũ ſaluare poteſt ac-
cedẽs p̱ ſemetip̃m ad deũ ſem
per viuẽs ad interpellãdũ pro
nobꝫ · Talis enĩ decebat vt no
bis eſſet pontifex ſanctuſ inno
cens impollutus ſegregatus a
pc̃oribꝫ et excelſior factus eſt
in celis. Qui nõ habet quoti-
die neceſſitatẽ quẽadmodũ ſa
cerdotes prius p̱ delictis ſuis
hoſtias offerre · deinde p̱ popu
lo. Hoc enĩ fecit ſemel ſe offe-
rendo · Dñs noſter ihũs xp̃us.

Lectio libri ſapi · xlvij · ⁊ · xxiiij ·

Dedit dñs ꝯfeſſionẽ ſan-
cto ſuo et excelſo ĩ verbo
glorie · de oĩ̃i corde ſuo lauda
uit dñm · et dilexit deũ qui fe-
cit nos · Dedit illi cõtra inimi-
cos potentiã · et ſtare fecit cãto
res ꝯtra altare et in ſono eoꝝ
dulces fecit modos. Et dedit ĩ
celebrationibꝫ decus · et orna-
uit tempa vſqꝫ ad ꝯſumatio-
nẽ vite. Chriſtus purgauit pec
cata ip̃ius et exaltauit ineter-
nũ cornu ip̃ius · Sapiẽtia lau
dabit aĩam ſuã: et in dño ho
norificabitur · et in medio po-
puli ſui glorificabitur · ĩ eccle-
ſijs altiſſimi aperiet os ſuũ · et
in ꝯſpectu virtutis illius glori
abitur. Jn medio populi lau-
dabitur: et in plenitudine ſan
cta ãmirabitur · et in multitu-
dine electoꝝ habebit laudẽ · et
inter benedictos benedicetur

Lectio libri ſapientie

Dilectus deo ⁊ hominibꝫ
cuiꝰ memoria in benedi
ctione ē. Similē fecit illū domi=
nus in gloria ſcōꝝ· et magni=
ficauit eū in timore inimicoꝝ
⁊ ī vbis ſuis mōſtra placauit·
Glorificauit illū in ꝯſpectu re
gū: ⁊ iuſſit illi coronā ꝑſl ſui· ⁊
oſtendit illi gloriā ſuā In fide
et leuitate ipiꝰ ſcm̄ fecit illū· et
elegit eū ex oī carne. Audiuit
eni vocē ipiuſ ⁊ induxit illū in
nube· et dedit illi cor ad p̄cepta
et legē vite ⁊ diſciplinē. Lectio
libri eccleſi· xxiiij·
Riga= bo ortū plantatōnū ⁊ in
ebriabo partus mei fructꝰ. Et
ecce factꝰ ē michi trames abū=
dās et fluuius meus appiqua
bit ad mare Qm̄ doctrinā q̄ſi
antelucanū ipius illumīo oī=
bus· et enarrabo illā uſqꝫ ī lō=
ginquū. Penetrabo oēs infe=
riores ptes terre et inſpiciam
oēs dormiētes ⁊ illuminabo o=
mnes ſperātes in dn̄o. Adhuc
doctrinā q̄ſi ꝓphetā effundā· ⁊
relinquā illā qrentibꝫ ſapien
tiā et non deſinā in progenies
eoꝝ vſqꝫ ī euū ſcm̄. Videte qm̄
nō ſolū michi laboraui: ſꝫ ⁊ oī
bus exquirētibꝫ veritatem in
hijſ placitū ē ſpūi meo q̄ ſunt
ꝓbata corā deo et hominbꝫ cō
cordia fratrū et amor ꝓxioꝝ.
Lectio libri ſapiētie· vij.
Optaui et datus ē michi
ſenſus· inuocaui et venit ī me
ſpūs ſapiētie. et ꝑpoſui illā re=
gnis ⁊ ſedibꝫ· Et diuitias ni=
chil eſſe dixi in ꝯparatōe illiꝰ
Nō ꝯpaui illi lapidē p̄cioſū:
qm̄ om̄e aurū ī ꝯpatōe illius
arena ē exigua ⁊ tāq̄ꝫ lutū eſti
mabitur argētū ī ꝯſpectu illiꝰ
Sup ſalutē ⁊ om̄em ſpeciē dile
xi eā· ⁊ ꝑpoſui ꝓ luce habere il=
lā q2 inextinguibile ē lumē il=
liuſ. Venerūt aūt michi om̄ia
bona pariter cū illa ⁊ innume
rabilis honeſtas p manꝰ illi=
us. Et letatus ſum in om̄ibꝫ·
qm̄ antecedebat me iſta ſapiē=
tia ⁊ ignorabā qm̄ oīm mater
eſt· quā ſine fictione didici ⁊ ſi=
ne inuidia ꝯīico bonis illiꝰ· et
honeſtatē illius nō abſcondo
Infinitus eni theʒaurus ē ho
minibꝫ quo qui vſi ſunt ptici
pes facti ſūt amicicie dei· Lectō
libri ad hebreos· xiij·
Fratres. Doctrinis vari=
is ⁊ peregrinis nolite abduci.
Optimū ē eni gratia ſtabilire
cor· nō eſcis que nō ꝓfuerunt
Ambulātibꝫ ī eis habemꝰ al=
tare: de quo edere nō habēt po
teſtatē· q tabnaclo nō deſerui=
unt. Quoꝝ eni aīaliū infert
ſanguis ꝓ peccatis in ſancta p
pontificem· hoꝝ corpa cremā=
tur extra caſtra. Propter qd̄ ⁊
iheſus vt ſanctificaret per ſan
guinē ſuū populū extra portā

paſſus ē. Exeam⁹ igitur ad eū
extra caſtra improperiū eius
portātes. Nō habem⁹ hic ma=
nentē ciuitatē ſʒ futurā inqui
rimus. Per ipſm ergo offera=
mus hoſtias laudis ſemꝑ deo
id ē fructū labiorꝫ ꝯfitentiū no
mini eius. Beneficentie aūt et
ꝯīuionis nolite obliuiſci. Ta
libus eni hoſtijs ꝓmeret deo.
Grad. Ecce ſacerdos magnus
qui in diebus ſuis placuit deo. ṽ.
Non eſt inuentus ſil'is illi qui cō=
ſeruaret legē excelſi. Gr. Iurauit
dñs et non penitebit eū tu es ſacer
dos in eternū ſcđm ordinē melchi
ſedech. ṽ. Dixit dñs dño meo ſe=
de a dextris meis. Gr. Inue=
ni dauid ſeruū meum oleo ſancto
meo unxi eū manus eni mea auxi
liabitur ei et brachiū meū ꝯforta=
bit eū. ṽ. Nichil ꝓficiet inimicus
in eo ⁊ fili⁹ iniquitatis nō nocebit
eū. Gr. Os iuſti meditabitur
ſapientiā. et lingua eius loquetur
iudiciū. ṽ. Lex dei in corde ipſius
et nō ſupplantabūtur greſſus eius
Gr. Sacerdotes eius induāt ſa
lutare. et ſancti eius exultatione ex
ultabūt. ṽ. Illuc ꝓducam cornu
dauid paraui lucernā xp̄o meo.
Alla. ṽ. Iurauit dñs et nō pe=
nitebit eū tu es ſecerdos ineternū
ſcđm ordinē melchiſedech. Alla.
ṽ. Inueni dauid ſeruū meū oleo
ſcō meo unxi eū. Alla. ṽ. Iſte ē
qui ante deū magnas uirtutes ope
ratus eſt et oīs terra doctrina ei⁹
repleta eſt. Alla. ṽ. Iuſtū dedu
xit dñs per uias rectas et oſtendit
illi regnū dei. Alla. ṽ. Elegit te
dñs ſibi in ſacerdotē magnū i po
pulo ſuo. Alla. ṽ. Iſte eſt ſan=
ctus homo qui placuit dño deo in
diebus ſuis et i tēplo dei tui ſol re
fulſit. Alla. ṽ. Iſte ſanctus di
gne in memoriā uertitur hominū
qui ad gaudia tranſit angelorum
Tract⁹. Beatus vir qui timet
dūm i mādatis eius cupit nimis.
ṽ. Potens in terra erit ſemē eius
generatio rectorꝫ benedicetur.
ṽ. Gloria et diuitie in domo ei⁹ et
iuſticia eius manet in ſeculū ſeculi
Proſa de cōfeſſore ⁊ pontifice
Ad laudes ſal. De ſimplici ꝯfeſſo
re. Dilc̄us deo. Scđm lucā. xij
In illo tpe. Dixit ihūs diſcipu
lis ſuis. Sint lūbi veſtri p̄ci=
cti ⁊ lucerne ardētes i manibꝫ
vrīs. Et vos ſil'es hoībꝫ expectā
tibꝫ dūm ſuū qū reuertat a nu
ptijs. ut cū venerit ⁊ pulſaue=
rit cōfeſti apiēt ei. bti ſerui illi
quos cū venerit dñs inuene=
rit vigilantes. Amē dico vob
q̄ p̄ciget ſe et faciet illos diſcū
bere ⁊ trāſiēs miniſtrabit illis
Et ſi venerit i ſcđa vigilia: et
ſi i tercia vigilia venerit. ⁊ ita
inuenerit. beati ſunt ſerui illi.
Hoc autem ſcitote quoniam
ſi ſciret paterfamilias qua ho
ra fur veniret vigilaret vtiqꝫ:
et nō ſineret pfodi domū ſuā.
Ideo ⁊ vos eſtote parati quia

qua hora nō putatis filiꝰ ho=
minis veniet· Ait aūt ei petrꝰ
Dn̄e ad nos dicis hāc parabo
lā an ad oēs? Dixit aūt do=
minus. Quiſputas eſt fidelis
diſpenſator et prudens: quem
ꝯſtituit dn̄s ſuper familiā ſuā
vt det illis in tp̄e tritici menſu
rā. Beatus eſt ille ſeruus: quē
cū venerit dn̄s īuenerit ſic fa
cientē. Amen dico vobis quia
ſup oīa que poſſidet ꝯſtituet
eū. Secundū matheū·xxiiij:
IN illo tp̄e. Dixit ih̄us diſcipu
lis ſuis. Uigilate quia neſcitis
qua hora dn̄s veſter venturꝰ
ſit. Illud aūt ſcitote· qm̄ ſi ſci
ret paterfamilias q̄ hora fur
venturus ſit vigilaret vtiqꝫ
et non ſineret pfodi domū ſu
am. Ideo et vos eſtote parati
quia qua hora nō putatis fi=
lius hoīs venturus ē. Quiſ
putas eſt fidelis ſeruus ⁊ pru=
dens quem ꝯſtituit dn̄s ſuper
familiā ſuam vt det illis in tē=
pore cibū. Beatus ille ſeruus
quē cū venerit dn̄s inuenerit
ſic facientē. Amē dico vobis
quoniā ſuper oīa bona ſua
ꝯſtituet eū· Scđm math·xxv·
IN illo tempore. Dixit ih̄s di=
ſcipulis ſuis parabolā hanc·
Homo quidā pegre pficiſcēs
vocauit ſeruos ſuos: et tradi
dit illis bona ſua· et vni dedit
quiqꝫ talēta· alij aūt duo· alij
vero vnū vnicuiqꝫ ſcđm ꝓpriā
virtutē ⁊ pfectus ē ſtati. Abijt
aūt q̄ quiqꝫ talenta acceperat
et operatꝰ ē in eis: ⁊ lucratꝰ eſt
alia quiqꝫ· ſilr̄ ⁊ qui duo acce=
perat lucratus ē alia duo. Qui
aūt vnū accepat: abiēs fodit
in terrā ⁊ abſcōdit pecuniā do
mini ſui. Poſt multū vero tē=
poris venit dn̄s ſeruoꝝ ſuoꝝ ⁊
poſuit rationē cū eis. Et acce=
dens q̄ quiqꝫ talēta acceperat:
obtulit ei alia quiqꝫ talēta di
cēs· Dn̄e talēta quiqꝫ tradidi
ſti michi ⁊ alia q̄nqꝫ ſuplucra
tus ſū· ait illi dn̄s. Euge ſerue
bone ⁊ fidelis q2 ſup pauca fu=
iſti fidelis ſupra multa te ꝯſti=
tuā intra ī gaudiū dn̄i tui. Ac
ceſſit aūt ⁊ qui duo talēta ac=
ceperat· et ait. Dn̄e duo talēta
tradidiſti michi· ecce alia duo
ſuplucratus ſum. Ait illi dn̄s
eius. Euge ſerue bone ⁊ fidelis
q2 ſupra pauca fuiſti fidelis ſu
pra mlt̄a te ꝯſtituam intra in
gaudiū dn̄i tui. Scđm lucā
IN illo tp̄e. Dixit i· d· ſ· pabolā
hāc. Homo quidā nobilis a=
bijt ī regionē lōgiquā accipe
ſibi regnū et reuerti. Uocatis
aūt decē ſeruis ſuis· dedit illis
decē mnas· ⁊ ait ad illos. Ne=
gociamī dū venio. Ciues aūt
eius oderunt illū et miſerūt le
gatōnē poſt illū dicētes. No=
lumꝰ hūc regnare ſup nos. Et

Et factū eſt vt rediret accepto
regno: iuſſit vocare ſeruos ſu
os quibꝫ dedit pecuniā ſuā ut
ſciret quantū quiſqꝫ negocia=
tus eſſet. Venit aūt primus di
cēs. Dn̄e mna tua decē mnas
acquiſiuit. Et ait illi. Euge ſer
ue bone et fidelis quia in modi
co fuiſti fidelis· eris poteſtatem
habēs ſupra decē ciuitates. Et
alter venit dicēs. Domīe mna
tua fecit quinqꝫ mnas. Et hu
ic ait· Et tu eſto ſup quīqꝫ ciui
tates. Et alter venit dicēs. Do
mine ecce mna tua quā habui
repoſitā in ſudario· timui eni
te quia homo auſterus es tol
lis qđ non poſuiſti· et metis qđ
non ſeminaſti. Dicit ei· De ore
tuo te iudico ſerue nequā Sci
ebas eni q̄ ego homo auſte=
rus ſum tollens qđ non poſui
et metēs qđ non ſeminaui. Et
quare nō dediſti pecuniā meā
ad menſam et ego veniens cū
vſuris· vtiqꝫ exegiſſem illā. Et
aſtātibꝫ dixit· Auferte ab illo
mnam ⁊ date illi q̄ decē mnas
habet. Et dixerūt ei. Dn̄e decem
mnas habet. Dico aūt vobis
quia omī habenti dabitur et
abūdabit· ab eo aūt qui non
habet et id qđ habet auferetur
ab eo· Scđm lucam· xi·
In illo tpe. Dixit iheſus diſci=
pulis ſuis· Nemo accēdit lu=
cernā et in abſcōdito ponit ne
qꝫ ſub modio: ſed ſup cādela=
brū: ut qui ingrediūtur lumē
videāt· Lucerna corporis tui ē
oculus tuus. Si oculus tuus
fuerit ſimplex: totum corpus
tuū lucidū erit. Si autē nequā
fuerit: etiā totū corpus tuū te
nebroſū erit. Vide ergo ne lu=
mē qđ i te ē tenebre ſint. Si er
go corpꝰ tuū lucidū fuerit: nō
habēs aliquā ptē tenebrarū:
erit lucidū totū. Et ſicut lucer
na fulgoris illuminabit te·

Secundū matheum· v·

In illo tpe· Dixit i· d· ſ· Vos e=
ſtis ſal terre. Qđ ſi ſal euanu=
erit in quo ſalietur ad nichilū
valet vltra niſi vt mittatur fo
ras ⁊ cōculcet ab hoībꝫ. Vos
eſtis lux mūdi· nō poteſt ciuitas
abſcōdi ſupra montē poſita.
Neqꝫ accendūt lucernā ⁊ po=
nūt eā ſub modio ſed ſup cā=
delabrū vt luceat omnibꝫ qui
in domo ſunt. Sic luceat lux
veſtra coram hominibꝫ vt vi
deant opera veſtra bona ⁊ glo=
rificent patrem veſtrū qui i ce
lis eſt. Offr̄. Veritas mea ⁊ mi
ſericordia mea cum ipſo· et in noīe
meo exaltabitur cornu eius.

Offr̄. Inueni dauid ſeruū me
um et oleo ſancto meo unxi eum·
manus eni mea auxiliabitur ei et
brachium meum ꝯfortabit eum.

Offr̄· Deſideriū aīe eiꝰ tribuiſti
ei dn̄e ⁊ voluntate labiorum eius

non fraudaſti eum poſuiſti in ca=
pite eius coronam de lapide precio
ſo. Secretum. Sancti. N. cõ=
feſſoris tui atq; põtificis que
ſumus dñe veneranda ſolen=
nitas pietati tue reddat acce=
ptum ſacrificiũ vt per hãc ſa=
lutarẽ hoſtiã et veniam cõſe=
quamur et gratiã. De cõfeſ=
ſore et non pontifice. Secre.
Sancti N. confeſſoris tui q̃=
ſumus domine pia nobis nõ
deſit oratio que munera no=
ſtra tibi ꝯciliet et tuam nobis
indulgẽtiam ſemp obtineat.
Com. Beatus ſeruus quẽ cum
venerit dñs inuenerit vigilantem
amẽ dico vobis ſup omnia bona
ſua cõſtituet eum. Com. Domi=
ne quinq; talenta tradidiſti michi.
ecce alia quinq; ſuplucratus ſum.
euge ſerue bone ⁊ fidelis q: in pau
ca fuiſti fidelis ſupra multa te con
ſtituã intra in gaudiũ dñi tui.
Com. Fidelis ſeruus ⁊ prudens
quẽ ꝯſtituit dñs ſupra familiã ſuã
vt det illis in tpe tritici mẽſurã.
Cõ. Semel iuraui in ſancto meo
ſemẽ eius in bñdictiõe erit. ⁊ thro=
nus eius ſicut ſol in ꝯſpectu meo. ⁊
ſicut luna perfecta ⁊ fidelis teſtis in
celis. Cõpl. Beati. N. confeſ
ſoris tui atq; pontificis dñe p̃
cibꝫ ꝯfidentes qs̃ clementi=
am tuã. vt per ea que ſumpſi
mus eterna gaudia ꝯſeq̃mur
De confeſſore nõ ponti. Cõpl.
Refecti dñe benedictione ſo=
lenni qs̃ vt per interceſſionẽ
ſci cõfeſſoris tui N. medicina
ſacramenti ⁊ corporibꝫ ꝓſit ⁊
mentibꝫ. De pluribus ꝯfeſſo
ribus. Introitus. Sacerdotes
Keſta que= dei. Oro.
Dᵃſumus omps deus vt ſi=
cut nos ꝯfeſſorꝫ tuorũ N ⁊ N
natalicia celebrantes nõ deſe
runt ita iugiter ſuffragijs co
mitentur. Lectõ li. ſapi. xxxiiij
Spiritus timentiũ dñm
queritur et in reſpectu il=
li⁹ benedicit. Spes eni in ſalu
tẽ et oculi dñi diligẽteſſe Qui
timet dñm nichil trepidabit. ⁊
nõ pauebit qm̃ ipẽ ſpes eius ẽ
Timentiũ dñm beata eſt ani=
ma ad quẽ reſpiciẽt ⁊ q̃ forti=
tudo ei⁹. Oculi dñi ſup metu=
ẽtes eũ ꝓtector potẽtie firmamẽ
tũ virtutis: tegimẽ ardoris vm
braculũ meridianum ⁊ p̃uari
catio offenſiõis. adiutoriũ ca
ſus. exaltans aĩam ⁊ illuĩnãs
oculos. dãs ſalutẽ vite et be=
nedictõnẽ. Gr. Sacerdotes tui
Euange. Sint lũbi vr̃i p̃cin.
Offr. Exultabũt ſci. Secretũ.
Munera plebis tue qs̃ dñe
ſanctorꝫ tuorꝫ fiant grata ſuf
fragijs ⁊ ꝑ quorꝫ ꝯmemoratõ
ne tuo nomini offerũtur ipo=
rũ digna efficiãtur et meritis.
Cõ. Dico vobis amicis meis ne
terreami ab hijs qui vos ꝑſecũtur

Compl. natalicijs ſanctoꝝ
tuoꝝ et ſacramẽti tui dñe mu=
nere vegetati·q̄s ut bonis qui
bus nũc fouemur ꝑfruamur
eternis. P d̃· De virgĩe ꝛ mar
tire· Introitus.
Audeamus om̃es in domi=
no diem feſtũ celebrãtes in hono=
re· N· virginis de cuius paſſione
gaudent angeli et collaudant filiũ
dei· ps̃· Eructauit coꝛ meũ verbũ
bonũ dico ego opera mea regi.
Ilexiſti iuſticiam· Introi·
et odiſti iniquitatẽ ꝓpterea
vnxit te deus deus tuus oleo leti=
cie pre conſoꝛtibus tuis· ps̃· Eru=
ctauit coꝛ meum verbum bonum.
Oquebar de teſti= Introi.
monijs tuis in conſpectu re=
gum et non confundebar et medi=
tabar in mandatis tuis que dile=
xi nimis· ps̃· Beati immaculati ĩ
via qui ambulant in lege domini
E expectauerũt Introit⁹
peccatoꝛes ut ꝑderent me te=
ſtimonia tua domine intellexi· om
nis ꝯſummatiõis vidi finẽ· latum
mãdatũ tuũ nimiſ· ps̃· Bti imma
Vltum tuum de= Introit⁹
precabuntur om̃es diuites
plebis adducentur regi virgĩes p⁹
eam· proxime eius offerentur tibi
in leticia et exultatione· ps̃· Eru=
ctauit coꝛ meum verbum bonum·
Ognoui domĩe Introit⁹
quia equitas iudicia tua et
in veritate tua humiliaſti me. con

fige timoꝛi tuo carnes meaſ a mã
datis tuis non me expellas· ps̃·
Beati immacula· Oratõ.
Eus qui nos hodie· N·
virginis et martiris tue ãnua
ſolẽnitate letificas concede ꝓ=
picius vt eius adiuuemur me
ritis cuius caſtitatis irradia=
mur exẽplis. Alia de v̾gĩe ꝛ nõ
martire.
Ndulgentiã nobis
dñe q̄ms beata. N· virgo im=
ploꝛet· que tibi grata ſemꝑ ex
titit et merito caſtitatis et tue
ꝓfeſſiõe v̾tutis. Ad choꝛinth·
Ratres. De virgĩbꝫ p̄re
ceptũ dñi nõ habeo· ꝯſiliũ
aũt do tanq̃ꝫ miſcd̾iam ꝯſecu=
tus a deo· vt ſim fidelis. Exiſti=
mo aũt hoc bonum eſſe ꝓpter
inſtantem neceſſitatẽ· q̄m bo=
nũ eſt hoĩ ſic eſſe. Alligatuſ es
vxoꝛi· noli q̄rere ſolutionem.
Solutus es ab vxoꝛe· noli q̄=
rere vxoꝛẽ. Si aũt acceperis v=
xoꝛẽ nõ peccaſti. Et ſi nupſerit
v̾go nõ peccauit. Tribl̾ationẽ
tñ carniſ habebũt huiuſmodi
Ego aũt vob̃ parco· Hoc ita=
qꝫ dico frẽs· Temp⁹ breue eſt
Reliquũ ẽ vt qui habent vxo=
res ſint tanq̃ꝫ nõ habẽtes ꝛ q̃
flent tanq̃ꝫ nõ flẽtes· et q̃ gau
dẽt tanq̃ꝫ nõ gaudẽtes· et qui
emũt tanq̃ꝫ nõ poſſidẽteſ. Et q̃
vtũtur hoc mõ tãq̃ꝫ nõ vtãtur
Preterijt eni figura hui⁹ mũdi
Volo aũt voſ ſine ſollicitudi=

ne eſſe. Qui autem ſine vxore
eſt ſollicitus ē q̄ dn̄i ſunt quō
placeat deo. Qui aūt cū vxo=
re ſollicitus eſt que ſunt mūdi
quō placeat vxori ⁊ diuiſus ē
Et mulier innupta ⁊ virgo co
gitat que dn̄i ſunt vt ſit ſan=
cta corpe et ſpū. In xp̄o iheſu
dn̄o noſtro. Lectio libri ſapi
entie· eccleſiaſt· lj·
Confitebor tibi dn̄e rex ⁊
collaudo te deū ſaluatorē me
um. Confitebor nomī tuo ma
gno: quoniā adiutor ⁊ prote=
ctor factus es michi· et libera=
ſti cor meū a pditione a laq̄o
lingue inique: et a labijs ope=
rantiū mendaciū· Et in ꝯſpe=
ctu aſtantiū factꝰ es michi ad
iutor. Et liberaſti me ſecundū
multitudinē miſericordie no=
minis tui a rugiētibꝫ p̄para=
tis ad eſcā· de manibꝫ querē=
tiū animā meā . Et de multis
tribulationibꝫ que circūdede
runt me· ⁊ a p̄ſſura flame que
circūdedit me· et in medio ig=
nis nō ſum eſtuata de altitudi
ne ventris inferi· ⁊ a līgua co=
inquinata et a verbo menda
cij· a rege iniquo: ⁊ a lingua in
iuſta liberaſti me· laudabit uſ
qꝫ ad mortem anima mea do=
minum· et vita mea appropin
quans erat in inferno deorſū·
Circumdederunt me vndiqꝫ·
et non erat qui adiuuaret. Re
ſpiciēs erā adiutoriū hoīm et
non erat. Memorata ſum mi
ſericordie tue dn̄e: et coopera=
tionis tue q̄ a ſeculo ſunt qm̄
erimus ſuſtinētes te et liberas
eos de manu odientiū. Dn̄e de
us noſter· Lectio libri ſapiē=
tie· eccleſiaſt. xxiiij·
Sapiētia laudabit aīam
ſuā ⁊ in dn̄o honorabit̄ ⁊ ī me
dio pp̄li ſui gloriabitur ⁊ in ec
cleſijs altiſſimi apiet os ſuū ⁊ ī
ꝯſpectu virtutis illius gloria=
bitur et in medio pp̄li ſui exal
tabitur ⁊ in plenitudīe ſancta
ā̄mirabit̄. Et ī multitudīe ele=
ctoꝝ habebit laudē· ⁊ inter bn̄
dictos benedicetur dicēs· Ego
ex ore altiſſimi pdiui p̄moge=
nita ante oēm creaturā. Ego
quaſi libanꝰ nō inciſus vapo
raui habitatōem meā· ⁊ qua=
ſi balſamū nō mixtū odor me
us. Ego q̄ſi therebītuſ extendi
ramos meos· et rami mei ho=
noris ⁊ gratie. Lcō li· ſapiētie.
Sapiētia vicit mali viij·
ciā· attingit ergo a fine
vſqꝫ ad finē fortiter ⁊ diſponit
oīa ſuauiter· hāc amaui ⁊ exq̄
ſiui a iuuentute mea· Et q̄ſiui
michi ſponſam aſſumere ⁊ a=
mator factꝰ ſū forme illiꝰ. Ge
neroſitatē illiꝰ glorificat ꝯtu
berniū habens dei· ſed ⁊ omīū
dn̄s dilexit eam· Doctrix ē eni
diſcipline dei.

Ad corinthios·ij·corinth·vj.
Fratres. Qui gloriatur
i dño glorietur. Nõ enī
qui ꝯmendat ille ꝓbatus eſt·
ſed quē deus ꝯmendat. Utinā
ſuſtineretis modicū quid inſi
pientie mee·ſed et ſupporta=
te me. Emulor enim vos dei e=
mulatione·Deſpondi eni vos
vni viro virginē caſtā exhibe
re xp̄o. Lcō libri ſap. eccl'·vl·
Domine deus meus exal
taſti ſup terrā habitati=
onē meā·Et ꝑ morte defluenti
deprecata ſum. Jnuocaui do
minū patrē dñi mei ut nō dere
linquat me in die tribulatōis
mee·in tp̄e ſuperboꝝ ſine adiu
torio laudabo nomē tuū aſſi
due·et collaudabo illud in cō
feſſione ⁊ exaudita ē orō mea
Liberaſti me a perditiōe·et eri
puiſti me de tēpe iniquo. ꝓpte=
rea cōfitebor et laudē dicā ti=
bi et benedicā nomini tuo do=
mine deus noſter. Lectio libri
ſapientie·eccl'·xxvj·
Gratia mulieris ſedule
delectabit virū ſuū: et oſſa illi=
us impīguabit Diſciplia illi⁹
data ē ei. Mulier ſenſata ⁊ taci
ta nō ē immutatio erudite aīe
Gratia ſup gratiā mulier ſā=
cta ⁊ ponderata. Oīs aūt pon=
deratō nō ē digna ꝯtinētis aīe
Sicut ſol oriens mundo in al
tiſſis dei·ſic mulieris bone ſpe

cies in ornamentū dom⁹ ſue·
Lucerna ſplēdēs ſup cādela=
brū ſcm̄ et quatuor ſpecies fa=
ciei ſup etatē ſtabilē. Colūna
aurea ſup baſes argenteas et
pedes firmi ſup plātas. Stabi
litas mulieris fundamēta eter
na ſupra petrā ſolidatam et
mādata dei in corde mulieris
ſancte. Grad. Dilexiſti iuſti=
ciā et odiſti iniquitatem· V̄. Pro
pterea unxit te deus deus tuus o=
leo leticie. Gradu. Diffuſa
eſt gratia in labijs tuis ꝓpterea be
nedixit te deus in eternū· V̄. Pro
pter veritatem ⁊ manſuetudinem
et iuſticiam ⁊ deducet te mirabili=
ter dextera tua. Gra. Propter
veritatem et manſuetudinē et iu=
ſticiam·et deducet te mirabiliter de
xtera tua· V̄. Audi filia et vide et
inclina aurem tuā quia cōcupiuit
rex ſpeciem tuam. Grad. Adiu
uabit eam deus vultu ſuo deus in
medio eius non ꝯmouebitur. V̄
Specie tua et pulcritudine tua in=
tende ꝓſpere ꝓcede et regna· Gr
Specie tua et pulchritudine tua
intende proſpere procede et regna
V̄. Propter veritatem et manſu=
etudinem et iuſticiam et deducet
te mirabiliter dextera tua· Alla
V̄. Diffuſa eſt gratia in labijs tu=
is propterea benedixit te deus in
eternum. Alla· V̄. Jnuenta v=
na precioſa margarita dedit oīa
ſua negociator ⁊ ꝯparauit eam.

Alla. v. Egregia ſpōſa chri-
ſti implora pro nobiſ ad dñm ihe
ſum xp̄m. Alla. v. Omnis glo
ria eius filie regiſ ab intus in fim
briis aureis. Alla. v. Adducē-
tur regi virgineſ poſt eā ꝓxime eiꝰ
offerentur tibi in leticia. Alla.
v. Specie tua et pulchritudīe tua
intende ꝓſpere procede et regna.

De virgine. Alla. v. Emulor
enim vos dei emulatione deſpō-
di vos uni viro virginē caſtā exhi
bere deo xp̄o. Alla. v. Vultū tu
um deꝓcabūtur oēs diuites ple-
bis filie regū ī honore tuo. Alla.
v. Adorabo ad templū ſanctū tu
um et cōfitebor noī tuo. Tracꝰ.

Audi filia et vide et inclina au
rem tuā quia concupiuit rex ſpeciē
tuam. v. Vultū tuū deꝓcabūtur
oēs diuites plebis filie regū in
honore tuo. v. Adducentur regi
virgines poſt eam proxime eiꝰ of-
ferentur tibi. v. Adducentur in le
ticia et exultatione adducentur in
templum regis. Proſa. Exultēt
filie ſyon. Scdm matheū. xxv.

In illo tp̄e. Dixit iheſus diſci-
pulis ſuis parabolā hāc. Si-
mile eſt regnū celoꝝ decem vir-
ginibꝫ. que accipientes lāpa-
des ſuas: exierunt obuiā ſpō
ſo et ſponſe. Quinqꝫ aūt ex e-
is erant fatue ⁊ quinqꝫ prudē
tes. Sed quīqꝫ fatue acceptis
lampadibꝫ non ſumpſerunt
oleū ſecū. Prudentes vero ac
ceperunt oleū in vaſis ſuis cū
lampadibꝫ. Moram aūt faci-
ente ſponſo dormitauerūt om
nes ⁊ dormierunt. Media autē
nocte clamor factus ē. ecce ſpō
ſus venit: exite obuiā ei. Tunc
ſurrexerūt oēs v̄gines ille ⁊
ornauerunt lampades ſuas.
Fatue aūt ſapientibꝫ dixerūt
Date nobis de oleo veſtro: qꝛ
lāpades nr̄e extiguūt. Reſpō-
derūt prudenteſ dicentes. Ne
forte nō ſufficiat nobis et vo-
bis. ite potius ad vendētes ⁊ e-
mite vobis. Dū autem irēt e-
mere venit ſponſus: et que pa
rate erāt intrauerūt cū eo ad
nuptiaſ. et clauſa ē ianua. No
uiſſime vero venerūt et reliq̄
virgines dicentes. Dñe domi-
ne aperi nobis. At ille reſpon-
dens ait. Amen dico vobis ne
ſcio vos. Vigilate itaqꝫ: quia
neſcitis diem neqꝫ horā.

In illo tp̄e. Scdm matheū. xiii.
Dixit iheſuſ diſcipulis ſu
is parabolā hanc. Simile ē re
gnū celoꝝ theſauro abſcondi
to in agro quē qui inuenit ho
mo abſcondit: et pre gaudio
illius vadit et vendit vniuer-
ſa que habet et emit agrū illū.
Iterū ſimile eſt regnū celorū
homini negociatori querenti
bonas margaritas. Inuenta
aūt vna ꝓcioſa margarita: a-
biit ⁊ vendidit oīa q̄ habuit:

et emit eam. Iterũ ſimile eſt
regnum celoꝝ ſagene miſſe in
mare· et ex omni genere piſciũ
cõgreganti. Quã cũ impleta
eſſet educẽtes et ſecus litus ſe=
dentes· elegerũt bonos in va=
ſa ſua· malos autẽ foras mi=
ſerũt. Sic erit in cõſũmatione
ſeculi. Exibũt angeli ⁊ ſepara
bũt malos de medio iuſtoꝝ et
mittent eos in caminũ ignis·
ibi erit fletus et ſtridoꝛ dentiũ.
Intellexiſtis hec oĩa: Dicũt ei
Etiã. Ait illis. Ideo omĩs ſcri
ba doctus in regno celoꝝ ſimi
lis eſt homini patrifamilias
qui ꝓfert de theſauro ſuo no=
ua ⁊ vetera. Scd̃m marcũ· xij
In illo tpe. Sedens iheſus cõ=
tra gazophilaciũ· aſpiciebat
quomõ turba iaceret es in ga
zophilaciũ. Et multi diuites
iactabant multa. Cũ veniſſet
autẽ vna vidua pauper miſit
duo minuta qđ eſt quadrãs.
Et cõuocans diſcipulos ſuos
ait illis. Amen dico voƀ quo
niã vidua hec paup plus om
nibꝫ miſit· qui miſerũt in ga=
zophilaciũ. Oẽs eni ex eo qđ
abundabat illis miſerũt. hec
vero de penuria ſua q̃ habuit
miſit totũ victũ ſuum. Offer
Offerentur regi virgines poſt eã
proxime eius offerẽtur tibi Offer
Filie regũ in honoꝛe tuo aſtitit
regina a dextris tuis in veſtitu de=
aurato circũdata varietate.
Diffuſa eſt gratia in la= Offer
bijs tuis ꝓpterea benedixit te deus
ineternũ ⁊ in ſeculũ ſeculi. Offer
Offerentur regi virgines poſt eã
proxime eius offerẽtur tibi in leti
tia et exultatione adducẽtur in tẽ=
plo regi dño. Secre. Suſcipe
dñe munera que in beate M.
virginis ac martiris tue ſolẽ=
nitate deferimus cuius nos cõ
fidimus patrocinio liberari.
Aliud de ṽgie nõ martire ſecr
Hoſtias dñe quas tibi offe=
rimus ꝓpicius reſpice· ⁊ inter=
cedente beata M virgine tua·
vincula peccatoꝝ nr̃oꝝ abſol
ue. Per dñm. Cõ· Diffuſa eſt
gratia in labijs tuis ꝓpterea bene
dixit te deus ineternum. Cõ·
Feci iudiciũ et iuſticiã dñe non
calũniantur me ſupbi ad oĩa mã
data tua dirigebar omnẽ viã ini
quam odio habui. Cõ· Quinqꝫ
prudentes virgines acceperũt oleũ
in vaſis ſuis cũ lampadibus me=
dia autem nocte clamoꝛ factus eſt
ecce ſponſus venit exite obuiã xp̄o
dño. Cõ· Simile eſt regnũ celo
rum homini negociatoꝛi queren=
ti bonas margaritas inuenta aũt
p̃cioſa margarita dedit oĩa ſua et
cõparauit eam. Cõ· Principes p
pſecuti ſunt me gratis et a verbis
tuis formidabit coꝛ meũ letaboꝛ
ego ſuper eloquia tua ſicut qui in=
uenit ſpolia multa concupiuit aĩa

mea teſtimonia tua dñe et dilexit
ea vehementer. Cõ. Dilexiſti iu
ſticiam et odiſti iniquitatem pro=
pterea unxit te deꝰ deus tuus. Cõ.
Confundantur ſuperbi quia in=
iuſte iniquitatẽ fecerũt in me ego
autẽ in mandatis tuis exercebor ĩ
tuis iuſtificationibꝫ ⁊ nõ ꝯfundar
Sancte virginis Cõplenda
ac martiris tue N. precibus cõ=
fidentes qſ dñe. ut per ea que
ſumpſimꝰ eterna gaudia ca=
piamus. De ṽgine nõ marti
Sanctificet nos re Cõpleñ.
dñe qſ tui perceptio ſacra=
menti ⁊ interceſſione beate N.
virginis tue tibi reddat acce=
ptos. P. De pluribus virgi=
Deus qui nos nibꝫ Orõ
ſanctarũ virginũ tuarũ
N. et N. tpali facis cõmemo=
ratione gaudere. concede pro
picius. ut earũ ſuffragantibꝫ
meritis ab imminentibꝫ peri=
culis liberemur. et eternis gau
dijs perfrui mereamur. Per.
Munera dñe que no= Secre.
mini tuo pro ſolẽnitate ſan=
ctarũ virginũ tuarũ N. et N.
offerimus. earum precibus tibi
grata fieri ſuppliciter exora=
mus. Compleñ. Munera tua
dñe ſupplicatione ſanctarum
virginũ N. ⁊ N. a delectationi
bus terrenis nos expediant. ⁊
celeſtibꝫ reficiant alimentis.
Per dñ. De vidua introitus

Gaudeamus omnes in domino.
Proſit plebi tue Oratio
omnipotens deus beate
N. venerãda feſtiuitas. ut cu
ius gaudemus honore prote=
gamur auxilio. Per. Lectio
libri ſapientie. xxxi.
Mulierem fortem quis in
ueniet procul. ⁊ de vltimis fini
bus preciũ eius. Cõfidit in ea
cor viri ſui. et ſpolijs non indi
gebit. Reddet ei bonũ ⁊ nõ ma
lum omnibꝫ diebus vite ſue.
Queſiuit lanam et linũ. ⁊ ope
rata eſt conſilio manuũ ſua=
rũ. Facta eſt quaſi nauis in=
ſtitoris. delonge portans pa=
nem ſuũ. et de nocte ſurrexit.
Deditqʒ predam domeſticis
ſuis. et cibaria ancillis ſuis.
Conſiderauit agrũ ⁊ emit eũ.
de fructu manuũ ſuarũ plan=
tauit vineam. Accinxit fortitu
dine lumbos ſuos. et robora=
uit brachium ſuũ. Guſtauit
et vidit quia bona eſt negocia
tio eius. nõ extinguetur in no
cte lucerna illius. Manũ ſuã
miſit ad fortia. et digiti eius
apprehenderũt fuſum. Manũ
ſuã aperuit inopi. et palmas
ſuas extendit ad pauperẽ. Nõ
timebit domui ſue a frigoribꝫ
niuis. omnes enĩ domeſtici eiꝰ
veſtiti ſunt duplicibus. Strã=
gulatam veſtem fecit ſibi. byſ
ſus et purpura indumentum

eius. Nobilis in portis vir ei⁹
quando ſederit cū̃ ſenatoribꝫ
terre. Syndonē̃ fecit et vendi=
dit·et cingulū̃ tradidit chana
neo. Fortitudo et decor indu=
mentū̃ eius·⁊ ridebit in die no
uiſſimo. Os ſuū̃ aperuit ſapi
entie·et lex clementie ei⁹ in lin
gua eius. Cōſiderauit ſemitaſ
domus ſue· et panem ocioſa
non comedit. Surrexerū̃t fi=
lij eius·et beatiſſimā̃ p̄dicaue=
runt. Vir eius et laudauit eā̃·
Multe filie cō̃gregauerū̃t di=
uitias·tu ſup̄greſſa es vniuer
ſas. Fallax gratia et vana eſt
pulcritudo. Mulier timē̃s deū̃
ip̄a laudabitur. date ei de fru
ctu manuū̃ ſuarū̃· et laudent
eam in portis opera eius· Gꝛ
Audi filia· All'a Egregia ſponſa
Proſa Eya mater nos· Euāge
Simile eſt regnum celoꝝ the=
ſauro abſcondito. Offꝛ Fi=
lie regum in honore. Secretū̃
Suſcipe dn̄e munera que in
beate N ſolēnitate deferimus
cuius nos cōfidimus patroci
nio liberari. Per Cō· Simile eſt
regnū̃ celorum. Complenda
Sancte N famule tue p̄cibꝫ
confidentes queſumuſ dn̄e·ut
per ea que ſumpſimus eterna
gaudia capiamus. P.
Incipiunt miſſe per ſingulos
dies in ebdomada· Et primo
die dn̄ico de ſancta trinitate

officium. Benedicta ſit ſancta
trinitas: ut ſupra in loco pro=
prio. Feria ſcd̃a de ſapientia
Lex domini irrep̄henſibilis
cōuertens animas teſtimo=
nium dei fidele ſapientiā̃ preſtans
paruulis. p̄s Celi enarrant glo=
riam dei et opera manuū̃ eius an=
nū̃ciat firmamentū̃. Oratio
Deus qui p̄ coeternā̃ tibi
ſapientiā̃ hominē̃ cū̃ nō̃
eſſet cōdidiſti· p̄ditū̃qꝫ miſeri=
corditer reformaſti·preſta q̄s
ut eadem pectora noſtra te in=
ſpirante tota mente amem⁹·
et ad te toto corde curramus.
Lectio ep̄l'e beati iacobi ap̄li·j
Fratres. Scientes q̄ꝛ p̄ba
tio fidei veſtre patientiā̃
operat̄. Patientia autē̃ opus
p̄fectū̃ habet ut ſitis p̄fecti ⁊ in
tegri: in nullo deficientes. Si
quis autem veſtrū̃ indiget ſa
pientia·poſtulet illā̃ a deo·qui
dat omnibꝫ affluenter· et nō̃
improperat ⁊ dabitur ei. Po=
ſtulet autē̃ in fide nichil heſi=
tans. Grad· Domine domi=
nus noſter quā̃ admirabile eſt no
mē̃ tuū̃ in vniuerſa terra· v̓ Quo
niā̃ eleuata eſt magnificentia tua
ſuper celos. Alleluia v̓ Lauda
anima mea dn̄m laudabo dn̄m in
vita mea pſallā̃ deo meo quā̃ diu
ero. Euāge· Reſpiciens ih̄ūs
in celū̃ dixit Cōfitebor. require
in dn̄ica ante ſeptuageſimā̃.

Reuela oculos meos et Offr̄
cōſiderabo mirabilia tua dn̄e ut do
ceas me iuſticiā tuam da michi in
tellectum ut diſcam mādata tua.
Sanctificetur qs̄ Secre:
dn̄e huius oblationis noſtre
munus tua cooperante ſapi=
entia·ut tibi placere poſſit ad
laudem ⁊ nobis ꝓficiat ad ſa
lutem. Cō Seruite dn̄o in ti=
more et exultate ei cum tremore ne
quando iraſcatur dn̄s et ne pereā=
tis de via iuſta· Cōplē· Infun
de qs̄ dn̄e deus p hec ſancta
que ſumpſimus cordibꝫ nr̄is
lumen tue ſapientie· ut te ve=
raciter agnoſcamus et fideli=
ter diligamus. P. Feria ter=
cia de angelis introitus·
Benedicite om̄es angeli eius
potentes virtutes qui faci=
tis verbū eius ad audiendā vocē
ſermonū eius· ps Benedic ani=
ma mea domino. Oratio
Perpetuū nobis dn̄e qs̄
tue miſerationis preſta
ſubſidiū· quibus et angelica
preſtitiſti ſuffragia nō deeſſe.
Lectio libri apocalipſis·xix·
In diebꝫ illis. Dixit michi an
gelus. Scribe beati qui ad ce=
nā nuptiarū agni vocati ſūt
Et dixit michi. Hec verba dei
vera ſunt·et cecidi ante pedes
eius ut adorarem eū. Et dixit
michi. Uide ne feceris·cōſeruꝰ
enim tuus ſum·et fratrū tuo=
rum habentiū teſtimonium·
Ihesum deū adoro· Grad·
Benedicite dn̄o oēs angeli eius
potentes virtutes qui facitis ver=
bū eius v̄ Benedic aīa mea dn̄o
et omnia interiora mea nomē ſan
ctum eius. Alla v̄ Laudate do
minū omnes angeli eius laudate
eū omnes virtutes eius· Euāge
Aſcendit ihesus iheroſolimā
uſqꝫ ibi Erat autē quidā ho
mo require feria ſexta poſt In
uocauit. Offr̄ Stetit angelus
iuxta aram templi habens thuri=
bulum aureū in manu ſua ⁊ data
ſunt ei incenſa multa ⁊ aſcendit fu
mus aromatum in cōſpectu dei.
Hoſtias tibi dn̄e lau Secr̄·
dis offerimus ſuppliciter dep̄=
cantes·ut eaſdem angelico ꝓ
nobis intercedente ſuffragio·
et placatus accipias et ad ſa=
lutē noſtrā ꝑuenire cōcedas.
Benedicite om̄es angeli dn̄i Cō
dn̄o hymnū dicite et ſuperexaltate
eum in ſecula. Cōpleā Reple=
ti dn̄e bn̄dictione celeſti·te ſup
plices imploramus·ut qd̄ ſin
guli celebramꝰ officio·ſancto
rū angelorꝫ nobis ꝓdeſſe ſen=
tiamus auxilio· P do. Feria
q̄rta de ſancto ſpiritu introitꝰ
Dum ſanctificatus fuero i vo
bis congregabo vos de uni=
uerſis terris et effundam ſup vos
aquā mūdam ⁊ mūdabimini ab
omnibꝫ inquinamentis veſtris et

dabo vobis ſpiritum nouum. ps
Benedicam dñm in omni tēpore
ſemp laus eius in ore meo. Oro
Deus cui omne cor patet.
et omnis volūtas loquitˀ
et quē nullū latet ſecretū. puri
fica per infuſionē ſancti ſpiri=
tus cogitationes cordis no=
ſtri. ut te perfecte diligere et di=
gne laudare mereamur. P

Ad corinthios. j. cor. xij
Fratres. Unicuiqz veſtrū
data eſt manifeſtatio ſpiritˀ
ad vtilitatē. alij quidē p ſpiri=
tū datur ſermo ſapientie. alij
ſermo ſcientie ſcdm eundē ſpi
ritū. alij fides in eodē ſpiritu.
alij gratia ſanitatum in vno
ſpiritu. alij operatio virtutū.
alij pphetia. alij diſcretio ſpiri
tuū. alij genera linguarū. alij
interp̄tatio ſermonū. Hec au
tem omnia operaˀ vnus atqz
idem ſpiritus. diuidens ſingu
lis prout vult. Grad. Beata
gens cuius eſt dñs deus eorū po=
pulus quē elegit in hereditatē ſibi
v̄ Verbo domini celi firmati ſunt
et ſpiritu oris eius omnis virtus
eorum. Alla v̄ Emitte ſpiritū
tuū et creabūtur et renouabis fa=
ciem terre. Tractus tpe qua=
dragesimali Laudate domi=
nū omnes gentes et collaudate eū
omnes populi. v̄ Quoniā confir=
mata eſt ſup nos miſericordia eiˀ
et veritas domini manet ineternū

In illo Scdm iohannē. xiiij.
tpe. Dixit ihesus diſcipulis ſ.
Si diligitis me mādata mea
ſeruate. et ego rogabo patrem
meū. et aliū paraclitū dabit
vobis ut maneat vobiſcū in
eternū. ſpiritū veritatis quem
mūdus non poteſt accipere. qꝛ
non videt eum nec ſcit eū. Uos
autē cognoſcetis eū. qꝛ apud
vos manebit et in vobis erit
Emitte ſpiritū tuum et Offr
creabūtur et renouabis faciē ter=
re ſit gloria dñi in ſecula. Secr.
Nec oblatio qs dñe cordis
nrī maculas emūdet. ut ſpūs
ſancti digna effici mereaˀ ha
bitatio. Cō Spiritus vbi vult
ſpirat et vocē eius audis et neſcis
unde veniat aut quo vadat.
Concede qs oṗs Cōplen.
deus ſpiritū nos ſanctū votiſ
pmereri ſedulis. quatenus ei=
us gratia ab omnibus libere
mur temptationibz. ⁊ peccato
rū noſtroꝝ indulgentiā pcipe
re mereamur. P. Feria quin
ta de caritate introitus.
Deus in loco ſancto ſuo deus
qui inhabitare facit vnani
mes in domo ipſe dabit virtutē et
fortitudinē plebis ſue. ps Exur=
gat deus et diſſipentur ini. Oro
Oṗs ſempiterne deus qui
iuſticiā tue legis in cor=
dibz credentiū digito tuo ſcri
bis. da nobis fidei ſpei et cari=

tatis augmentū·et ut merea=
mur aſſequi qđ promittis fac
nos amare qđ p̄cipis. Per.
Ad corinthios·j·cap·xiij·
Fratres. Caritas patiens
eſt·benigna eſt· caritas
nō emulatur·nō agit ꝑperā·
non inflatur·nō eſt ambicio=
ſa·nō querit que ſua ſunt·nō
irritatur·nō cogitat malū·nō
gaudet ſup iniquitate· cōgau
det autē veritati. Omnia ſuf=
fert·omnia credit· oīa ſperat
omnia ſuſtinet. Caritas nūq̄
excidit. Gr Ecce quā bonum et
quā iocundū habitare fratres in
vnū. v Sicut vngentū in capite
qđ deſcēdit in barbā barbā aaron
v Mandauit dn̄s benedictionē ⁊
vitā uſq; in ſeculū. Alla v Di
ligam te dn̄e virtus mea dn̄s fir=
mamentū meū et refugiū meum.
In illo Scđm iohannē·xiij·
tpe. Dixit i·d·s· Filioli mei ad
huc modicū tempus vobiſcū
ſum. Quereꝛis me et ſicut dixi
iudeis quo ego vado vos non
poteſtis venire. Et ego dico vo
bis modo. Mandatū nouū do
vobiſ ut diligatiſ inuicem ſic
dilexi vos·ut et vos diligatis
inuicē· In hoc cognoſcēt oēs:
q2 mei eſtis diſcipuli·ſi dilectō
nem habuerint ad inuicem.
Meditabar in mādatis Offc
tuis que dilexi valde et leuabo ma
nus meas et mandata tua que di
lexi. Secr· Emitte dn̄e q̄s
ſpiritū ſanctū qui et munera
p̄ſentia tuū nobis efficiat ſa=
cramentū·et ad hoc p̄cipien=
dū corda noſtra purificet. P.
Tu mandaſti mādata tua Cō
cuſtodiri nimis utinā dirigantur
vie mee ad cuſtodiendas iuſtifica
tiones tuas. Cōpleñ. Spiritū
nobis dn̄e tue caritatis infū
de·ut quos vno pane celeſti ſa
tiaſti·tua facias pietate cōcor
des. Feria ſexta de ſancta cru=
Nos autē glo= ce introitus·
riari oportet in cruce dn̄i no
ſtri iheſu xp̄i in quo eſt ſalus vita
et reſurrectio noſtra p quē ſaluati
et liberati ſumus. Ps Deus miſe
reatur noſtri et benedicat nobis il
luminet vultū ſuū ſup nos ⁊ miſe
Deus Orō reatur noſtri·
qui vnigeniti filij tui do
mini nr̄i iheſu xp̄i p̄cioſo ſan
guine viuifice crucis vexillū
ſanctificare voluiſti·cōcede q̄s
nos qui eiuſdem ſancte crucis
gaudemus honore tua quoq;
facias vbiq; ꝓtectione gaude
re. P. Ad philippenſes·ij·
Fratres. Xp̄us factus eſt
pro nobis obediēs vſq;
ad mortē: mortē autē crucis.
Propter qđ et deus exaltauit
illū ⁊ donauit ei nomen qđ eſt
ſup om̄e nomē·ut in noīe ihe
ſu omne genu flectat· celeſtiū·
terreſtriū ⁊ infernoꝝ. et om̄is

lingua cōfiteatur· q2 dn̄s no=
ſter iheſus xp̄s eſt in gloria dei
patris· Grad· Xriſtus factus
eſt ꝓ nobis obediens uſq3 ad mor
tem mortē autem crucis. v̄ Pro=
pter qđ et deus exaltauit illum et
dedit illi nomen quod eſt ſuper om
ne nomen. Alleluia v̄ Dulce
lignū dulces clauos dulcia ferens
pondera que ſola fuiſti digna ſuſti
nere regem celorū ⁊ dn̄m· Proſa
O crux lignū. Tractus Lau=
date dn̄m omnes gentes laudate
eum omnes populi v̄ Quoniā cō
firmata eſt ſuper nos miſericordia
eius et veritas domini manet ine
ternū. Scđm matheum·xx·
In illo tp̄e. Aſcendens iheſus
iheroſolimā aſſumpſit duo=
decim diſcipulos ſuos ſecreto·
et ait illis. Ecce aſcendimus
iheroſolimā ⁊ filius hominis
tradetur principibꝫ ſacerdotū
et ſcribis· et cōdemnabunt eū
morte·et tradent eū gentibus·
ad illudendū et flagellandū et
crucifigendum·et tercia die re
ſurget. Offꝛ Protege domine
plebem tuā per ſignū ſancte crucis
ab omnibꝫ inſidijs inimicoꝝ om
niū ut tibi gratā exhibeamus ſer=
uitutem et acceptabile tibi fiat ſa=
crificium noſtrū· Secr Hec ob
latio queſumus dn̄e ab om=
nibus nos purget offenſis· q̄
in ara crucis immolata etiā
totius mundi tulit offenſam

iheſus xp̄us dn̄s noſter. Qui
tecum. pfatio Qui ſalutē hu
mani generis. Cō Nos autē
gloriari oportet i cruce domini no=
ſtri iheſu xp̄i. Compleñ·
Refecti cibo potuq3 celeſti que
ſumus omnipotēs deus·ut ab
hoſtium defendas formidine
quos redemiſti p̄cioſo ſangui
ne filij tui dn̄i noſtri iheſu xp̄i
Qui. Sabbato de dn̄a et pri
mo in aduentu domini·
Rorate celi deſuper et nubes
pluant iuſtum aperiatur ter
ra et germinet ſaluatorem. Ps
Celi enarrāt gloriā dei ⁊ opera ma
nuū eius annūciat firmamentū.
Deus qui de beate Oratio
marie v̓ginis utero ver
bum tuū angelo annūciante
carnē ſuſcipere voluiſti·preſta
ſupplicibꝫ tuis·ut qui vere eā
dei genitricem credimus·eius
apud te interceſſionibꝫ adiu
uemur. P dn̄. Epl'a Locutus
eſt dn̄s ad achaz dicens. Gr
Tollite portas principes veſtras.
All'a v Prophete ſancti p̄di=
cauerunt naſci ſaluatorem de vir=
gine matre ſancta maria. All'a
v̄ Ab arce ſyderea gabriel into=
nuit verbū miſſum diuinitus ma
rie cōcinuit ait illa ſum ancilla pu
ella humilima·regis huius defers
cuius mandata ſalubria·ut ancil
le mādat ille de ſuperna curia·fiat
potens licet carēs cōiugali copula

Ad hec verba non ſupba ſed mire
flagrantie mox intrauit lux diui=
na marie p̄cordia. Ergo pia o ma
ria te laudātes poſcimus. Ora pa
trē nrā te matrē natus audit opti=
mus. hora mortis det ut fortis ſit
cōtritio. Ne damnemur ſed ut le
temur in celeſti palacio. Amen di=
cat mente tota plebs cruore xp̄i lo
ta ut ſit ſemper ſine nota. o dulcis
maria. Proſa Mittit ad virgi=
nem; Euange. Miſſus eſt an
gelus gabriel; Hec omnia vi
delicet Ep̄la Grad. Euāgeliū
cū Cōmunione. reqrire feria
quarta dñica tercia de aduen=
tu dñi. Offr̄ Aue maria gra=
cia plena dominus tecum benedi=
cta tu in mulieribus et benedictus
fructus ventris tui. Secretū
Altari tuo dñe ſuperpoſita
munera ſpiritus ſanctus be=
nignus aſſumat. q̄ beate ma=
rie ſemp̄ virginis viſcera ſplē
dore ſue virtutis repleuit. P.
Ecce virgo cōcipiet et pa= Cō.
riet filiū et vocabitur nomen eius
emanuel. Compleñ. Omnipo
tens ſempiterne deus. qui coe
ternū tibi filiū pro ſalute mū
di ſecundū carnē ſpiritu ſan=
cto concipiendū. angelico mi
ſterio beate marie ſemper vir=
gini declaraſti. adeſto p̄picius
populo tuo. ut ad eius natiui
tatem pace conceſſa liberiori=
bus animis occurramus. P

eundem eiuſdem. De domina
a natiuitate dñi vſqꝫ ad feſtū
purificationis marie. Salue
ſancta parens. v̄ Poſt partū vir
go inuiolata p̄man. Oratio
Deus q̄ ſalutis eterne bea
te marie virginitate fe=
cunda. humano generi p̄mia
preſtitiſti. tribue queſumꝰ. ut
ipſam p̄ nobis intercedere ſen
tiamus. per quā meruimꝰ au=
ctorem vite ſuſcipere. Domi=
num noſtrū iheſum xp̄m fi=
liū tuū qui tecū viuit ⁊ regnat
Ep̄la Quāto tempore heres
paruulus eſt. cum euangelio
require dñica infra octauam
natiuitatis dñi. Gr. Benedi=
cta et venerabilis. Allā v̄ Poſt
partū virgo inuiolata p̄manſiſti
dei genitrix intercede pro nobis.
Euāge. Erant ioſeph et ma=
ria. finis Ex multis cordibꝫ.
Felix nāqꝫ es ſacra vir= Offr̄
go maria et om̄i laude digniſſima
quia ex te ortus eſt ſol iuſticie xp̄s
deus noſter. Secre. Muneribꝫ
noſtris queſumus dñe placa
te ſuſceptis. ⁊ intercedente pro
nobis beata dei genitrice ma=
ria celeſtibꝫ nos mūda miſte=
rijs ⁊ clemēter exaudi. P eū.
p̄fatio per octauā natiuitatis
dñi. Quia p̄ incarnati verbi.
Poſt octauā dicitur Et te in
veneratione beate ma. Cō.
Beata viſcera marie virginis q̄

portauerūt eterni patris filium.
Complen̄. de beata virgine.
Hec nos cōmunio dn̄e pur=
get a crimine. et intercedente bea
ta dei genitrice virgine maria
celestis remedij faciat esse cō=
sortes. P. De domina post pu
rificationis et post sanctā tri=
nitatem introitus.
Salue sancta parens enixa
puerpera regem qui celū ter
rāqꝫ regit in secula seculoꝝ. ps
Sentiant omnes tuū leuamē qui
cūqꝫ celebrant tuā cōmemoratio=
nem. Concede nos Orō
famulos tuos qs̄ do=
mine deus noster. ꝑpetua men
tis ⁊ corporis sanitate gaude=
re. ⁊ gloriosa beate marie sem
per virginis intercessione a p̄=
senti liberari tristicia ⁊ futura
ꝑfrui leticia. P dn̄m: Lectio
libri sapientie. xxiiij.
Ab initio et ante secula crea
ta sum. et vsqꝫ ad futurū secu
lum non desinam. et in habi=
tatione sancta corā ipō mini
straui. Et sic in syon firmata
sum. ⁊ in ciuitate sanctificata
similiter requieui. et in iheru=
salem potestas mea. Et radi=
caui in populo honorificato. ⁊
in partes dei mei hereditas il=
lius. et in plenitudine sancto=
rum detentio mea. Grad̄.
Benedicta et venerabilis es vir
go maria que sine tactu pudoris
inuenta est mater saluatoris. v̄
Virgo dei genitrix quē totus non
capit orbis in tua se clausit visce=
ra factus homo. All'a v̄ O cō=
solatrix pauperū maria tuis preci
bus auge virtutū munerū in cari
tate xp̄i quos tu de mortis manibꝫ
ꝑ filiū humilimū mater eripuisti.
Alleluia v̄ Aue benedicta ma
ria ihesu xp̄i mater et filia et flos
pudoris ros dulcoris dos amoris
O maria celi via virgo candens li
lium stella maris appellaris ora
tuū filiū Sydus splendoris mater
saluatoris tu dignare dep̄care vir=
go mater filiū ne demergat sed ab
stergat labē ꝑrsus criminū. o ma
ria oī plena gratia. All'a v̄ Fe
lix nāqꝫ es virgo maria et oī laude
dignissima qꝛ ex te ortus est sol iu
sticie. All'a v̄ Aue maria vir=
go celi regina mūdi et dn̄a suscipe
tuoꝝ deuotas laudes seruorum.
All'a v̄ O maria rubens rosa
delicatū liliū dulcis mitis ⁊ formo
sa summū celi gaudiū. tu xp̄i stel=
la lucida. tu vitis copiosa exaudi
nos miseros ⁊ ora ꝓ nobis pia et
perduc nos ad filiū tuū virgo ma
ria summi celi gaudiū et spes in te
sperantiū. o virginū maria all'a al
leluia tibi canentes subleua cru=
lans aurora virgo maria.
Alleluia v̄ Virga yesse floruit
virgo deum et hominē genuit pa=
cem deus reddidit in se reconcili=
ans yma summis.

Alleluia V Maria dei genitrix
et virgo phēnnis intercede pro no
bis. Alľa V Salue dulcis o ma
ria que es ſtella matutina roſa flo
rens ſine ſpina tuū pro nobiſ ora
filium ut ſanctoꝝ ineternū nobis
donet conſortium. Alleluia V
Imperatrix egregia ihesu mater
et filia ad noſtra ſuſpiria porrige
ſuffragia alľa vite via grauia de=
relictorum vita ſancta maria.
Alľa V Subueni mater pia o=
ra dominū filium tuū pro populo
tuo ex te enim nobis naſci digna=
tus eſt. Tract⁹ Laus tibi xp̄e
filio marie tu nobis aſſiſte preca=
mur in hac die quotidie rex pie re
ſpice et p̄ces noſtras ad te dirige.
V O virgo glorioſa mater gratio
ſa tota ſpecioſa roſa formoſa p̄ cū=
ctis virtuoſa ſtella luminoſa au=
di et exaudi decantātes ſtantes te
qꝫ collaudantes maria mater gra
tie. V Adiuua nos ſancta dei ge=
nitrix maria ora ꝓ populo p̄ce pia
interueni ꝓ clero dans ſolacia. V
Intercede ꝓ deuoto femineo ſexu
ſentiant oēs tuū iuuamen ama=
men ſolamen ſubleuamen amen.
Proſa Lauda maria. Offic
Aue maria gratia plena domi=
nus tecum benedicta tu in mulieri
bus ⁊ benedictus fructus ventris
tui. Scd̄m lucam xi.
In illo tempore. Loquente ihe
ſu ad turbas. extollens que=
dam mulier vocem de turba
dixit illi. Beatus venter qui te
portauit et vbera que ſuxiſti.
At ille dixit. Quinimo: Beati
qui audiūt verbū dei et cuſto=
diunt illud. Offic Recordare
virgo mater dum ſteteris in con=
ſpectu dei ut loquaris ꝓ nobis bo=
na ⁊ ut auertat indignationē ſuā
a nobis. Secre. Qua domine
propiciatione et beate marie
ſemper virginis interceſſione
ad perpetuā queſumus atꝫ p̄=
ſentem hec oblatio nobis ꝓ=
ficiat proſperitatē et pacē. P.
p̄fatio Et te in veneratione.
Aue regina celorum mater Co.
regis angelorū o maria flos vir=
ginum velut roſa vel lilium funde
preces ad filiū pro ſalute fidelīū.
Sumptis domine Complen.
ſalutis nr̄e ſubſidijs. da que=
ſumus beate marie ſemp vir
ginis patrocinijs nos vbiqꝫ
protegi. in cuius veneratione
hec tue obtulimus maieſtati.
De domina tempore paſchali
introitus. Salue ſancta parēs.
Proſit nobis Oratio
Omnipotens pater et p̄=
cipue inter hec feſta paſchalia
filij tui ſolennia cōtinuata dei
genitricis virginis marie me
moria. que aſtitit vulnerata
caritate in cruce pendenti. et
aſtat nunc regina a dextris in
celo regnanti. dn̄o noſtro ihe
ſu xp̄o filio tuo. Qui tecū.

Lectio actuū apoſtolorum·j·
IN diebus illis· Reuerſi ſunt
apoſtoli iheroſolimā a mon=
te qui vocatur oliueti qui eſt
iuxta iheruſalem ſabbati ha
bens iter. Et cum introiſſent
in cenaculum· aſcenderūt vbi
manebant petrus et iohānes
iacobꝫ et andreas· philippus
thomas bartholomeus ⁊ ma
theus iacobus alphei ⁊ ſymō
zelotes et iudas iacobi. Hij
omnes erant pſeuerantes in
oratione vnanimiter cū mu=
lieribꝫ et maria matre iheſu
et fratribꝫ eius· Allā v̄ Sur=
gens iheſus et occurrens mulieri=
bus ait auete tunc acceſſerūt et te=
nuerūt pedes eius· Allā v̄ Ange
lus dn̄i deſcendit de celo ⁊ accedens
reuoluit lapidem ⁊ ſedebat ſup eū.
v̄ Reſpondens autē angelus dixit
mulieribꝫ quē queritis ille autem
dixerūt iheſum nazarenū Allā
v̄ Virga yeſſe floruit· quere an=
te. Scd̄m vero allā ſemper di=
catur de die ebdomade paſcha
lis·ut ſi dn̄ico die tenet̄ de bea
ta virgine. Scd̄m allā erit de
die paſche· ſi ſecūda feria di=
catur de ſecūda feria ſecundū
allā et ſic cōſequēter ut ſupra
notatū eſt. Proſa Mane pri=
ma ſabbati ſurgēs· Alia proſa
Virgini marie laudes. Scd̄m
IN illo tp̄e· iohannem·xix·
Stabāt iuxta crucem maria
mater ihū et ſoror matris eiꝰ
maria cleophe et maria ma=
gdalene. Cū vidiſſet ergo ma
trem iheſus ⁊ diſcipulū ſtan=
tem quē diligebat·dicit matri
ſue· Mulier ecce filiꝰ tuus· De
inde dicit diſcipulo. Ecce ma=
ter tua. et ex illa hora accepit
eam diſcipulus in ſuā· Offr̄
Recordare virgo mater dn̄ ſtete·
Propiciare nobis Secre·
queſumus omnipotens deus
illius agni oblatōne acceptiſ
ſima et beate marie pia inter=
ceſſione quē ipſa genuit ppe=
tua virginitate. Dn̄m nr̄m·
pfatio Et te in veneratione·
Regina mundi et domina Cō·
virgo maria perpetua intercede p
noſtra pace et ſalute que genuiſti
xp̄m dn̄m ſaluatorem omniū allā
allā· Complen· Per hec ſacra
menta paſchalia nos tibi de
mētiſſime deus beate virginis
marie oratio ſancta conciliet
que nobis panē angelorꝫ ⁊ ce
leſtem alimoniam generauit
Dn̄m noſtrū· Alie orationes
que etiam dicitur tēpore aſcē=
ſionis domini· Oratio
Deus qui per vnigeniti fi=
lij tui reſurrectōnem vel
aſcenſionē familiā tuam leti
ficare dignatus es · concede
nobis famulis tuis · ut per
venerabilem eiuſ genitricem
virginem mariam et reſur=

rectionis uel aſcenſionis glo-
riã et eterne capiam⁹ gaudia
vite. Per eundem. Secretũ.
Hoſtias nobis queſum⁹ do-
mine p̃ſentis ſacrificij quas
pro glorioſa reſurrectione uel
aſcenſione filij tui offerimus·
intercedente beata maria nr̃e
deuotioni pficiãt et ſaluti. P.
Munera diuina Compleñ.
que ſumpſim⁹ dñe pro reſur
rectione uel aſcẽſione filij tui
dñi noſtri qd̃ cõtinent in nob
dignãter cõpleant· et cõplen-
do beate marie p̃cibus nos in
melius deducant. P eundem.
Tempore paſchali de omnibꝫ
ſanctis Orõ
Criſtianam
queſum⁹ dñe ꝓpicius re
ſpice plebem tuã· et quã paſca
libus dignatus es renouare
miſterijs· intercedentibꝫ omni
bus ſanctis tuis a temporali-
bus culpis dignanter abſol-
ue. P. Alia de omnibus ſan
ctis tempore aſcenſionis.
Conſerua queſumus dñe
ſperantes in te· ⁊ effice vo
luntatem tuã in nobis· ut cla
rificati gloria aſcenſionis do
mini noſtri iheſu xp̄i merea-
mur a dextris tuis cũ omnibꝫ
ſanctis delectari. Per eũdem.
Da queſumus dñe Secre.
nos ſemper p hec miſteria pa
ſchalia uel aſcenſionis gratu
lari· et intercedente beata dei ge
nitrice virgine maria ut cõti-
nua noſtre reparationis ope-
ratio· ppetue nobis fiat cau-
ſa leticie. P eundem. Cõpleñ.
Preſta qs̃ omnipotẽs deus
ut huius paſchalis uel aſcen-
ſionis feſtiuitatiſ mirabile ſa
cramẽtũ· meritis omniũ ſan-
ctoꝝ tuoꝝ temporalem nobis
tranquillitatẽ obtineat· et vi-
tam conferat ſempiternã. P.
De omnibus ſanctis Oratio
Propiciare nobis queſu-
mus dñe famulis tuis
per ſancte dei genitricis virgi-
nis marie et beatoꝝ apoſtolo-
rum petri et pauli· ſanctorũqꝫ
martirũ wẽceſlai ſtaniſlai flo
riani adalberti· necnõ et oĩm
ſanctoꝝ merita glorioſa ⁊ eo
rũ pia ⁊ aſſidua interceſſione
ab omnibꝫ ſemp ꝓtegamur
aduerſis. Secre. Suſcipiat
clemẽtia tua dñe qs̃ de ma-
nibus noſtris munus obla-
tũ· et per ſancte dei ⁊ genitricis
virginis marie ⁊ beatoꝝ apo-
ſtoloꝝ tuoꝝ petri ⁊ pauli· ſan-
ctoꝝ martirum wenceſlai ſta
niſlai floriani atqꝫ adalberti·
necnõ et omniũ ſanctoꝝ tuo-
rũ orationes ab omnibꝫ nos
mũdet peccatis. Complenda
Diuina libantes miſteria q̃
pro ſancte dei genitricis et vir
ginis marie et beatorũ apo-
ſtolorũ petri et pauli· ſanctorũqꝫ

martirum wenceſlai ſtaniſlai
floriani adalberti· necnon et
omniū ſanctoꝝ veneratione
tue dn̄e obtulimus maieſtati
q̄s ut per ea veniam merea=
mur peccatoꝝ· et celeſtis gratie
donis reficiamur. Per eūdē·
De omnibꝫ ſanctis Oratio
Concede q̄s oīps deus· ut
intercessio nos ſancte dei
genitricis ꝛ v̓ginis marie om
niūqꝫ ſanctoꝝ beatorū ſpiri=
tuū patriarcharū ꝓphetarū·
apl'oꝝ martirū ꝛ cōfeſſoꝝ vir
ginū viduarū ꝛ omniū electo
rū tuoꝝ hic et vbiqꝫ letificet · ꝛ
adiuuet· ut dū eorū merita re=
colimꝰ patrocinia ſentiamꝰ
P eundem. Secre· blatis
q̄s dn̄e placare muneribuſ
et intercedentibꝫ omnibꝫ ſan
ctis tuis a cūctis defende peri=
culis: Cōpleñ· Que ſumpſi=
mus dn̄e omniū ſanctoꝝ tuo
rum veneratione̅ celebrantes
ſacramēta celeſtia preſta q̄s
ut qd̓ tpaliter gerimꝰ eternis
gaudijs cōſequamur. Per.
Oīps ſem= Pro ep̄o Orō
piterne deus q̄ facis mi=
rabilia magna ſolus· ꝑtende
ſuper famulū tuū N· antiſtitē
noſtrum et ſup cūctos illi cō=
miſſos ſpiritū gratie ſaluta=
ris· et ut in veritate tibi cōpla
ceat ꝑpetuū ei rorem tue bene=
dictionis infunde. P eū. Secr̄

Hoſtias dn̄e famuloꝝ tuoꝝ
placatus infunde· ut qd̓ in ho
nore nominis tui deuota men
te pro eis celebramus profice
re tibi ſentiant ad ſalutem·
Quos celeſti recreaſti Cōplñ
munere ꝑpetuo comitare p̄ſi=
dio· et quos fouere non deſi=
nis dignos ſempiterna redē=
ptione concede. Pro rege Do
minus fortitudo. require dn̄ica
ſexta poſt trinitatis. Oratio
Deus regnorum omniū et
xp̄iani maxime imperij:
da ſeruo tuo N· regi nr̄o triū
phum veritatis ſue ſciēter ex
tollere· ut qui cōſtitutione eſt
princeps tuo munere ſit potēs
Ep̄la Subditi eſtote. require
dn̄ica tercia poſt paſcha. Gr̄
Saluum fac ſeruum· require fe=
ria ſexta poſt Inuocauit· All'a
Domine in virtute tua· require
quarta poſt trinitatiſ· Euāge
Abeūtes phariſei· require in
viceſima tercia dn̄ica· Offr̄
Populum humilem· Feria ſex=
ta poſt Letare· Secre· Suſci=
pe domine p̄ces et hoſtias ec=
cleſie tue ꝓ ſalute famuli tui
N· regis noſtri ſupplicantis et
in protectione fideliū populo=
rum antiqua brachij tui mi=
racula opare· ut ſuperatis ini
micis ſecura tibi ſeruiat liber
tate· Per. Cō· Dn̄s virtutum
ipſe eſt rex glorie· Compleñ·

Deus qui ad ꝑdicandū eter
ni regni euangeliū· xp̄ianorū
regnū dilataſti· pretende famu
lo tuo N regi noſtro arma ce
leſtia· ut pax eccleſiarū nulla
turbetur tempeſtate bellorū. P
Alia oratio pro rege
Queſumus omnipotens de-
us· ut famulus tu⁹ rex noſter
N· qui tua miſeratione ſuſce
pit regni gubernacula virtu-
tum etiā omniū a te ꝑcipiat
incrementa quibꝫ decenter or
natis· et viciorū monſtra deui
tare et hoſtes ſuperare· et ad te
qui via veritas ⁊ vita es gra
cioſus valeat ꝑuenire. Per.
Munera queſumus Secre·
dn̄e oblata ſanctifica· ut ⁊ no
bis unigeniti tui corpus ⁊ ſan
guis fiat et regi noſtro ad ob
tinendū anime corporiſqꝫ ſa-
nitatē ⁊ ꝑagendū iniūctū offi
ciū te largiente uſqꝫquaqꝫ ꝓ-
ficiant· P. Compleñ Huius
dn̄e perceptio ſacramenti pecca
torum noſtrorū maculas ab-
ſtergat· et regem noſtrū ad ꝑ-
agendū ſibi iniūctum officiū
reddat idoneum. Pro ſemet
ipſo officiū· Inclina dn̄e aurē.
require in dn̄ica decimaquita
Omnipotens ſem Oratio
piterne deus tue gratie
pietatē ſupplici deuotione depo
ſco· ut omniū malorū meorū
vincula abſoluas· cunctiſqꝫ
meis criminibꝫ et peccatis igno-
ſcas· et me indignū peccatorē
ad miniſteriū ſuū dignū effici
as· et ſacrificium de manibus
meis placide ac benigne ſuſci-
pias· electorūqꝫ ſacerdotū me
participem facias· ⁊ de ꝑceptis
tuis in nullo me oberrare ꝑ-
mittas. Per Eſdre· i·
In diebus illis. Dixit eſ-
dras. Domine deus me-
us cōfundor et erubeſco leua-
re faciem meā ad te· quoniā
iniquitates noſtre multipli-
cate ſunt ſup caput nr̄m· et de
licta noſtra creuerūt uſqꝫ ad
celū a diebus patrū noſtrorū.
Sed et nos ip̄i peccauim⁹ gra
uiter uſqꝫ ad diem hanc. Ini
quitatibꝫ noſtris ipſi traditi
ſumus· ipſi ⁊ reges noſtri ⁊ ſa
cerdotes noſtri in manus re-
gum terrarū· et in gloria dn̄i
et in captiuitatē ⁊ rapinā ⁊ in
cōfuſionē vultus ſicut in hac
die· Gr̄ Ab occultis meis mun-
da me· require feria tercia poſt
oculi· All'a Eripe me de inimicis.
require dn̄ica ſeptima trini-
tatis. Euāge· Dixit iheſus ad
quoſdam· require dn̄ica un-
decima poſt trinitatis· Offi̅
Miſerere mei domine ſecundum
magnam miſericordiā tuam dele
iniquitatem meam. Secre.
Deus qui te ꝑcipis a pecca
toribꝫ exorari tibiqꝫ ſa

crificium contriti cordis offer
ri hoc ſacrificium quod indi=
gnus meis manibꝫ offero ac
ceptare dignare· et ut ipſe tibi
hoſtia et ſacrificium eſſe me=
rear miſeratus cōcede· qui per
miniſterij huius exhibitionē·
peccatorū meorū percipiam re=
miſſionē. Per. Co. Ab occul=
tis meis munda me domine et ab
alienis parce ſeruo tuo. Cōpleñ·
Deus qui viuorū es ſalua=
tor omniū· qui non vis mor=
tem peccatorꝫ nec letaris in per
ditione morientiū· te ſupplici=
ter deprecor· ut per hec ſancta que
ſumpſi concede michi veniam
peccatorū ut admiſſa defleam
flenda poſtmodū non admit
tam· ut cū michi extrema dieſ
finiſqꝫ vite mee aduenerit e=
mendatū delictis omnibꝫ me
angeli ſanctitatis ſuſcipiant
Per. Pro peccatis officium
Si iniquitates obſeruaueris
domine dñe quis ſuſtinebit
quia apud te propiciatio eſt deus
iſrael Ps De profundis clamaui
ad te dñe dñe exaudi vocē meam.
Exaudi queſumus Oro
dñe ſupplicū preces ⁊ cō
fitentiū tibi parce peccatis· ut
pariter nobis indulgentiam
tribuas benignus et pacē. P·
Lectio ieremie prophete· xiiij·
In diebus illis. Orauit iere=
mias ad dñm dicens. Si ini=

quitates nr̄e reſponderint no=
bis libera nos dñe. Queſumꝰ
fac propter nomē tuū qm̄ multe
ſunt auerſiones noſtre. Tibi
peccauimus expectatio iſrael·
ſaluator noſter in tempore tri
bulationis. Tu autem in no=
bis es dñe· ⁊ nomen ſanctum
tuū inuocatū eſt ſuper nos· ne
derelinquas nos dñe deus no
ſter· Grad· Propicius eſto do=
mine peccatis noſtris nequādo di=
cant gentes ubi eſt deus eorum V
Adiuua nos deuſ ſalutaris noſter
et propter gloriā nominis tui do=
mine libera nos. Alleluia V
Oſtende nobis dñe miſericordiā
tuam et ſalutare tuū da nobis.
Secundum marcum· xi·
In illo tpe. Dixit iheſus diſci=
pulis ſuis. Habete fidem dei:
Amen dico vobis qꝛ ſi quis
dixerit mōti huic tollere ⁊ mit
tere in mare· et non heſitaue=
rit in corde ſuo ſed crediderit·
Quia quodcūqꝫ dixerit fiat:
fiet ei· Propterea dico vobis
omnia quecūqꝫ orantes peti=
tis credite qꝛ accipietis et ve=
nient vobis· Et cum ſtabitis
ad orandum dimittite ſi quid
habetis aduerſus aliquem· ut
et pater veſter qui in celis eſt:
dimittat vobiſ peccata veſtra
Qđ ſi non dimiſeritis nec pa
ter veſter qui in celis eſt dimit
tet vobis peccata vr̄a. Offr̄

Sicut in holocauſtū arietum et
thauroꝝ et ſicut in milibꝫ agnorū
pinguiū ſic fiat ſacrificiū noſtrū i
cōſpectu tuo hodie ut placeat tibi
quia nō eſt cōfuſio ꝯfidentibus in
Hoſtias tibi Secre· te dn̄e.
dn̄e placationis offerimus·et
ut delicta noſtra miſeratus ab
ſoluas·et nutātia corda tu di
rigas. P. Cō· Amen dico vo=
bis quicquid orantes petitis credi
te qꝛ accipietis et fiet vobis.
Preſta qs̄ eter= Compleñ·
ne ſaluator·ut ꝑcipiētes hoc
munere veniā peccatoꝝ dein=
ceps peccata uitemus. Alia
Parce oratio pro peccatis
dn̄e parce pc̄cis nr̄is· et
quāuis inceſſanter delinquē=
tibꝫ cōtinua pena debeat· pr̄a
qs̄ ut qđ ad ꝑpetuū merea=
mur exiciū tranſeat ad noſtre
correctionis auxiliū. Secre.
Sacrificia tibi dn̄e cū eccle=
ſie p̄cibus immolanda qs̄·
corda noſtra purificent et ad
indulgentiā tue nobis miſe=
ricordie dona cōciliēt·⁊ de ad
uerſis proſpera ſentire ꝑficiāt
Vicia cordis hu= Compleñ·
mani hec dn̄e qs̄ medicina
cōpeſcat·que mortalitatis no
ſtre venit curare lāguores. P
Pro tribulatione introi· Re=
miniſcere miſerationū· Require
dn̄ica ſcd̄a in ieiunio Oratio

Omnipotens ſempiterne
deus meſtorū cōſolatio·
laborantiū fortitudo·ꝑueniāt
ad te p̄ces de quacūqꝫ tribula
tione clamātiū· ut oēs ſibi in
neceſſitatibus ſuis miſericor=
diā tuā gaudeāt affuiſſe·Per
Ep̄la Orauit heſter· Require
feria quarta poſt Reminiſcere.
Gr̄ Adiutor meus· Require in
ſeptuageſima· All'a Oſtende
nobis· ut pro peccatis·Euāge·
Petite et dabitur vobis· Re
quire in rogationibꝫ i medio
euāgelij·Offꝝ Sperent in te oēs
Require feria tercia ante pal=
Deus ſub cu= marū. Secr.
ius oculis omne cor trepidat
et oēs cōſcientie cōtremiſcunt·
ꝓpiciare ꝑ has ſacras oblatō
nes omniū doloribus gemen
tiū et cūctoꝝ medere languori
bus·ut ſicut nemo nr̄m liber
eſt a culpa· ita nemo ſit alie=
natus a venia. P Cōmunio
Redime me deus iſrael ex omni=
bus anguſtijs noſtris. Cōpleñ·
Deus refugiū pauperū· ſpes
humiliū·ſaluſqꝫ miſeroꝝ·ſup
plicationes omniū afflictorū
ꝑ hec ſancta que ſūpſimꝰ cle=
menter exaudi·ut quos inſtā
tia verberū fecit afflictos·diui
ni ſacramēti remediū faciat
cōſolatos. Cōtra malas co=
gitationes·Domine ne longe.
Require palmarū. Oratio

OMnipotens mitiſſime de-
us reſpice ꝓpicius ad p̄-
ces noſtras et libera coꝛ nr̃m
de malarũ temptatiõe cogita
tionũ· ut ſancti ſpũs habitacu
lũ dignũ fieri mereamur. P
Epl'a. Confoꝛtamini in dño.
Dñica· xxj poſt trinitatis· Gr.
Tribulationes coꝛdis noſtri. Fe-
ria quarta poſt inuocauit Al
leluia· Dñe deus ſal'. Dñica· xi·
poſt trinitatis · Scdm lucã· x·
IN illo tp̄e dixit iheſus d· ſ· Ec
ce dedi vobis calcãdi poteſtatẽ
ſuper ſerpentes et ſcoꝛpiones.
Et ſuper om̃em virtutẽ inimi-
ci· et nichil vobis nocebit· Ve
runtamẽ in hoc nolite gaude
re q̄ ſpiritus vobis ſubijciun
tur. Gaudete autem q̄ nomĩa
veſtra ſcripta ſunt in celis.
Offr̃· De ꝓfundis clamaui ad
te domine dñe exaudi vocẽ meam
Secre. Has tibi dñe offerimꝰ
oblatiões p quas aĩas nr̃as
ſancti ſpũs gratia illuminare
digneris. Cõ. Ab occultis me-
is mũda me dñe ⁊ ab alienis par
ce ſeruo tuo. Compl'. Per hoc
ſacrificiũ q̃ſ dñe qđ tue ob-
tulimus maieſtati· ab om̃ibꝰ
coꝛda noſtra temptatiõibus
emunda: Pro ꝯgregatõe:
Introitus Dñe refugiũ. Feria
quarta poſt inuocauit. Orõ.
DEus in quo ſaluationis
ſumma ꝯſiſtit exaudi p̄-
ces quas nos indigni tibi ſup
pliciter fundimus ⁊ mitte ſan
ctum angelũ tuũ de celis qui
hanc cõgregationẽ ⁊ hũc locũ
ab om̃ibꝫ antiqui hoſtis defen
dat inſidijs. Epl'a. Humilia
mini ſub potenti manu· requi
re dñica tercia poſt trinitatis.
Grad. Protectoꝛ noſter. Feria
ſecunda poſt inuocauit. All'a.
Domine refugiũ. require dñica
xij· poſt trinitatis. Euãgeliũ.
Subleuatis ihũs oculis uſqꝫ
ibi Et que miſiſti require i vi
gilia palmarũ. Offr̃. Sicut in
holocauſtũ arie. dñica· vij· trini
Secre. Hec nos q̃ſ dñe ſa-
cra virtute potenti mundatos
ab om̃ibꝫ maligni hoſtis inſi
dijs liberẽt et hũc cũ ſuis inco-
lis locũ ſub tua ꝓtectione con
ſeruent illeſũ. Cõ. Tu dñe fe-
ria ſexta reminiſcere. Compl'.
Sumpſimus dñe ſacri doni
miſteria humiliter dep̄cantes
ut hec eadẽ angelico et omni-
um ſanctoꝝ tuoꝝ p nobis in-
teruenientes ſuffragio et nr̃o-
rũ fiant purgatõ delictoꝝ et cõ
gregationis atqꝫ loci huiꝰ cõ-
tra nequicias dyaboli inexpu
gnabilis et inuicta ſint defen-
ſio· Pro ꝯcoꝛdia officium.
Deus in loco ſancto ſuo. domini
ca· xi poſt trinitatis· Orõ
DEus largitoꝛ pacis et a-
matoꝛ caritatis da ſer-

uis tuis verã in tua volũtate
cõcordiã vt ab oĩbꝫ que nos
pulſant tẽptatiõibꝫ liberemur
Epiſtola. Oratiõem faciebãt
ſacerdotes. Require in die ci=
nerum. vel in quatuor tempo=
ribus. Grad. Oſtende nobis
Feria quarta ipm. Alla. Ecce
quã bonum et quã iocundum ha=
bitare frates in vnum. Euang.
Si quid petieritiſ. Dñica roga
tionũ. Offꝫ. Sperẽt in te oẽs.
Feria tercia ãte. Dñe ne longe.
Secret. His ſacrificijs dñe q̃
ſum⁹ intende placatus vt qui
ꝓprijs oram⁹ abſolui delictis
nõ grauemur externis. Com.
Vouete et reddite. Dñica. xvij.
Compl. Spiritũ nobis dñe
tue caritatis infunde vt quos
vno pane celeſti ſatiaſti: tua
facias pietate ꝯcordes.
Pro pace. Da pacẽ do. Dñica
Deus a quo xviij. Oro.
ſancta deſideria recta cõ=
ſilia ꝛ iuſta ſũt opera da ſer=
uis tuis illã quã mũdus non
poteſt dare pacẽ vt corda ꝛ cor
pora nr̃a mãdatis tuis dedita
et hoſtiũ ſublata formidie tẽ=
pora ſint in tua ꝓtectione tran
quilla Epla. Orationẽ facie=
bãt ſa. Reqre ĩ quatuor tꝑibꝫ
ieiunij. Gr. Letatus ſum. In
dñica letare Alla. Oſtende no=
bis dñe. Euãg Si q̃d petieri.
vſqꝫ ibi Plenũ ſit. Offꝫ. Pre

catus ẽ moyſes. Dñica. xij. trini
tatis. Secretũ. Deus qui cre=
dentes in te ꝑplos nullis ſinis
cõcuti terroribꝫ dignare p̃ces
ꝛ hoſtias dicate tibi plebis ſu
ſcipe vt pax tua pietate ꝯceſſa
et xpianoꝝ fines ab omni ho
ſte faciat eſſe ſecuros. Cõ. Pa
cẽ meã do vobis. Feria. iiij. pen
thecoſten. Cõpl. Deus au=
ctor pacis ꝛ amator quẽ noſſe
viuere cui ſeruire regnare ẽ. ꝓ
tege ab oĩbꝫ impugnatõi
bus ſupplices tuos vt q̃ in tua
defenſiõe ꝯfidim⁹: nullius ho
ſtilitatis arma timeamus.
Pro iter agẽtibꝫ. Eſto michi in
Domica in quinquageſima.
Adeſto dñe ſuppli Oro.
catõibꝫ noſtris ꝛ viã fide
liũ tuoꝝ ĩ ſalutis tue ꝓſperita=
te diſpone vt inter oĩes vie et
vite huius varietates tuo ſem
per ꝓtegantur auxilio. Lectio
In diebꝫ illis libri geneſis.
Profectus ẽ iſrahel cũ oĩibꝫ
que habebat ad puteũ iuram
ti. Et mactatiſ ibi victimis deo
p̄ri ſuo yſaac audiuit eum no
cte ꝑ viſũ vocantẽ ꝛ dicentẽ ſi=
bi Jacob iacob. Qui reſpon
dit. Ecce aſſũ. Ait illi de⁹. Ego
ſũ deus abrahã ꝛ yſaac noli ti
mere. Sꝫ deſcẽde in egiptũ. ego
deſcẽdã tecũ illuc ꝛ reducã huc
ꝛ reuertar tecũ. Gr. Angelis ſu
is. domica inuocauit. Alla.

Oſtēde nobis dn̄e. Dn̄ica p̄ma in aduentu. Scd̄m matheū. x.

In illo tp̄e. Dixit ihūs d. ſ. Eū teſ in vniuerſum mūdū p̄dica te dicētes. Quia appropiquabit regnū celoꝝ. In quācunqꝫ autē ciuitatē intraueritis aut caſtellū interrogate quis ī ea dignus ſit et ibi manete donec exeatis Intrātes aūt domum … Dar hu…

249

[illegible]

da pacē dn̄e ſuſtinētibus te / ut p̄phe tui fideles inueniantur / exaudi p̄ces ſerui tui et plebis tue iſrahel. [illegible] Letatus ſu ī his q̄ dic ſt̄ t

Letatus ſū in his que dicta ſt̄ mi [illegible] ibi

Fiat pax ī virt. et hab. ī turrib. tuis

[illegible] pacem meā do vobis et pacē meā relinquo vobis interim

[illegible] Precatus ē moyſes ī cōſpectu dn̄i dei ſui et dixit / precatus eſt moyſes in cōſpectu dn̄i dei ſui et dixit / quare dn̄e iraſceris ī p̄plo tuo parce ire animi tui / memento abrahā yſaac et iacob / quibus iuraſti dare terrā fluentē lac et mel / et placatus factus ē dn̄s de malignitate quā dixit facere p̄plo ſuo

…pertice gremiis meos. Alleluia. Dn̄ica exurge quare. Secre.

Propiciare q̄ſ dn̄e ſupplicationib; nr̄is. et has oblationes quas tibi offerimus p̄ fidelib; tuis aſſume vt viā illorū et p̄cedente gratia tua dirigas ⁊ ſubſequēti comitari digneris vt de actu atqꝫ incolumitate illoꝝ ſcd̄m miſcdie tue p̄ſidia gaudeam. P. Cō. Tu mandaſti. Dn̄ica. xix. trinitatis Compl. Sumpſimus dn̄e celeſtia ſacramenta q̄ſ ut ad

…proſperitatē itineris fideliū tuorū p̄ficiāt ⁊ ad ſalutaria cuncta perducāt. De tribꝫ regibꝫ

Reges tharſis et inſule munera offerent reges arabū ⁊ ſabba dona adducent et adorabunt eū oēs reges terre. Ps. Deus iudiciū tuū regi da ⁊ iuſticiam tuā filio regis. Oratio.

Deus qui tres magos o… …par melchiar bal… …ua ſancta cunabu… …tis venerarentur… ſtella duce duxiſti ⁊ … …pedimēto reduxiſti… …lo tuo. In in itine… …us eſt p̄ hoꝝ trium… …is interceſſiones et … …uritatē et p̄ſperitatē … quatenus ipo vero … …tella et vero lumine … loca deſtinata eos perueniē concedas. Epl̄a.

Surge illuminare iheruſalē cū euangelio vt in die epyphanye. Alla. v. Ab oriēte venerūt magi ſequētes ſtellā inuenerūt dominum. alla. Prosa.

Maieſtati ſacroſancte militāſ cū triūphāte iubilet eccleſia. Ne vereſetur laus in ore ne fraudetur mēs ſapore quo deguſtet ſuauia.

Bonū parit virgo florem nouū monſtrat ſtella ſolē currūt ad p̄ſepia. Reges regi et non vagi ſed p̄ſagi gaudent agi ſtella duce p̄ uia

uis tuis verā in tua volūtate
cōcordiā vt ab oībz que nos
pulſant tēptatiōibz liberemur
Epiſtola. Oratiōem faciebāt
ſacerdotes. Require in die ci-
nerum. vel in quatuor tempo-
ribus. Grad. Oſtende nobis
Feria quarta ipm. Alla. Ecce
quā bonum et quā iocundum ha-
bitare fratres in vnum. Euang.
Si quid petieritiſ. Dñica roga
tionū. Offr. Sperēt
Feria tercia āte Dñe
Secret. ijs ſacrifi
ſum⁹ intende placat
pprijs oram⁹ abſol
nō grauemur extern
Vouete et reddite. Dñ
Compl. Spiritū n
tue caritatis infunde
vno pane celeſti ſat
facias pietate ↄcordi
Pro pace. Da pacē d
Deus a quo xvij
ſancta deſideria recta co-
ſilia ⁊ iuſta ſūt opera da ſer-
uis tuis illā quā mūdus non
poteſt dare pacē vt corda ⁊ cor
pora nr̄a mādatis tuis dedita
et hoſtiū ſublata formidie tē-
pora ſint in tua ꝓtectione tran
quilla Epl̄a. Orationē facie-
bāt ſa. Reqre i quatuor tpibz
ieiunij. Gr. Letatus ſum. In
dñica letare Alla. Oſtende no-
bis dñe. Euāg Si qd̄ petieri.
vſqz ibi Plenū ſit. Offr. Pre

tatus ē moyſes. Dñica. xij. trini
tatis. Secretū. Deus qui cre-
dentes in te ꝑplos nullis ſinis
cōcuti terroribz dignare ꝑces
⁊ hoſtias dicate tibi plebis ſu
ſcipe vt pax tua pietate ↄceſſa
et xp̄ianoꝝ fines ab omni ho
ſte faciat eſſe ſecuros. Cō. Pa
cē meā do vobis. Feria. iiij. pen
thecoſten. Cōpl. Deus au-
ctor pacis ⁊ amator quē noſſe

In diebz illis libri geneſis.
Profectus ē iſrahel cū omībz
que habebat ad puteū iuramē
ti. Et mactatiſ ſibi victimis deo
pr̄i ſuo yſaac audiuit eum no
cte ꝑ viſū vocantē ⁊ dicentē ſi-
bi Jacob iacob. Qui reſpon
dit. Ecce aſſū. Ait illi de⁹. Ego
ſū deus abrahā ⁊ yſaac noli ti
mere. Sz deſcēde in egiptū. ego
deſcēdā tecū illuc ⁊ reducā huc
⁊ reuertar tecū. Gr. Angelis ſu
is. dominca inuocauit. Alla.

Oſtēde nobis dn̄e. Dn̄ica p̄ma
in aduentu· Scd̄m matheū·x·
In illo tp̄e. Dixit ihūs d·ſ. Eū
tes in vniuerſum mūdū p̄dica
te dicētes. Quia appropiqua-
bit regnū celoꝝ· In quācunqꝫ
autē ciuitatē intrauerītis aut
caſtellū interrogate quis ī ea
dignus ſit et ibi manete donec
exeatis Intrātes aūt domum
ſalutate eā dicentes. Pax hu
iuc domui Et ſiquidē fuerit do
mus digna veniat pax veſtra
ſuper eā. Si aūt non fuerit di
gna pax veſtra reuertetur ad
vos. Et quicunqꝫ nō receperit
vos· neqꝫ audierit ſermones
veſtros. Exeuntes foras de do
mo: vel de ciuitate excutite pul
uerē de pedibꝫ vr̄is. Amē dico
vobis tolerabili⁹ erit terre ſo
domoꝝ ⁊ gomorreoꝝ in die iu
dicij quā illi ciuitati· Offr·
Perfice greſſus meos· Require
dn̄ica exurge quare· Secre·
Propiciare qm̄s dn̄e ſuppli-
cationibꝫ nr̄is· et has oblati
ones quas tibi offerimus p̄ fi
delibꝫ tuis aſſume vt viā illo
rū et p̄cedente gratia tua diri-
gas ⁊ ſubſequēti comitari di-
gneris vt de actu atqꝫ incolu-
mitate illoꝝ ſcd̄m miſcdie tue
p̄ſidia gaudeam⁹· P· Cō. Tu
mandaſti. Dn̄ica·xix·trinitatis
Compl. Sumpſimus dn̄e ce
leſtia ſacramenta qm̄s vt ad
proſperitatē itineris fideliū tu
orū p̄ficiāt ⁊ ad ſalutaria cun
cta perducāt. De tribꝫ regibꝫ
Reges tharſis et inſu-
le munera offerent re
ges arabū ⁊ ſabba do
na adducent et adora
bunt eū oēs reges terre· Ps. De-
us iudiciū tuū regi da ⁊ iuſticiam
tuā filio regis· Oratio.
Deus qui tres magos o-
rientales caſpar melchiar bal-
thaſar ad tua ſancta cunabu
la vt te miſticis venerarentur
muneribꝫ ſtella duce duxiſti ⁊
ſine omi impedimēto reduxiſti·
Concede famulo tuo· N· in itine-
re qd̄ acturus eſt p̄ hoꝝ trium
magoꝝ pias interceſſiones et
merita ſecuritatē et p̄ſperitatē
et ſanitatē quatenus ipo vero
ſole vera ſtella et vero lumine
ducente ad loca deſtinata eos
peruenire concedas· Ep̄la.
Surge illuminare iheruſalē
cū euangelio vt in die epypha
nye. Alla· v̄· Ab oriēte venerūt
magi ſequētes ſtellā inuenerūt do
minum· alla· Proſa.
Maieſtati ſacroſancte militās
cū triūphāte iubilet eccleſia. Vir
uerſetur laus in ore ne fraudetur
mēs ſapore quo deguſtet ſuauia.
Bonū parit virgo florem nouū
monſtrat ſtella ſolē currūt ad p̄ſe-
pia· Reges regi et non vagi ſed
p̄ſagi gaudent agi ſtella duce p̄uia

Triũ regũ trinũ munus xp̄s ho
mo deus unus trinus in ſubſtan=
tia. Deus trinus in pſonis ado=
ratur tribus donis unus in eſſen=
tia. Mirram ferunt thus et aurũ
pluſ penſantes quã theſaurũ typũ
ſub quo veritas. Tria dona tres
figure rex in auro deus thure i mir
ra mortalitas. Thuris odor dei=
tatem auri ſplendor dignitatẽ re=
galis potentie. Mirra caro verbo
nupta p qḋ manet incorrupta ca=
ro carẽs carie. Ab helena crux in
uenta hec eadẽ poſt inventa cõgre
gandis regibus. Reges olim pe
regrini ornant urbem cõſtantini
allatis corporibus. Tandem in=
de ſunt traſlati cõmendati ciuita=
ti cui nomen ambroſia. Per in=
uentos ter tranſlatos nutũ dei ſibi
datos colit hos colonia. Ortus
cedit occidenti q tres reges ter in=
uenti excolunt coloniã. Nunquã
locum mutaturi nec ut oli reuerſu
ri ſunt per viã aliã. Colũt reges
pter regem ſummũ regis ſeruant
legem coloni colonie. Nos in fide
ſumus viui hij ſunt primi fontis
riui gẽtiũ primitie. Tu nos xp̄e
ex hac valle duc ad vitã recto calle
per hoꝝ veſtigia. Ubi pris ubi tui
amoris ſacri frui mereamur ſpecie
Offr. et Cõmu. ut in die epi=
phanie. Secre. Deus qui es
cõditor ſanctoꝝ et dirigis iter
iuſtorũ dirige ãgelũ pacis cũ
famulo tuo. N. qui eum ad
locum deſtinata cum iocundi
tate proſperitate et ſanitate et
pace: ⁊ ſine impedimento cum
ſalute corporis ⁊ anime ducat
et reducat. et ut ei nocere non
poſſint antiqui hoſtes. procul
ſint ab eo omiũ malignoꝝ in
ſult⁹ ſucceſſor ⁊ comes digne=
tur ei eſſe ſpũs ſanctus. P do.
Cõpl. Omps ſempiterne de=
us qui miſiſti filiũ tuum dñm
noſtrũ ihm̃ xp̄m de ſynu tuo i
uterũ virginiſ marie ut homo
fieret. et factus eſt homo paſſ⁹
et ſepultus Et miſiſti ſanctos
angelos tuos ad ſepulcrũ ut
non cuſtodirẽt: ſꝫ ut teſtimõiũ
phiberent ſue veriſſime reſur=
rectionis. ꝑcor te mitiſſime de
us: ut mittere digneris eoſ dẽ
angelos ſanctos tuos ut ſint
circa famulum tuũ. N. die ac
nocte: ut ſecurus ſit rebꝫ ⁊ cor=
pore. In xp̄o iheſu domino no
ſtro. Pro amico Introit⁹
Juſtus es dñe. Dominica. xvj
Omps ſempiterne Oro.
de⁹ miſerere famulo tuo
et eũ dirige ſcdm tuã clemen=
tiam in viam ſalutis eterne et
te donante tibi placita cupiat
et tota virtute pficiat P do.
Epl'a. Si ꝑoccupatus. Grad
Saluũ fac ſeruum. Feria. vj poſt
Jnuocauit me dominus. All'a
ꝟ. Jn te domine ſperaui non con=
fundar ineternum in iuſticia tua

libera me. Scd̃m iohannem.
IN illo tempore. Dixit ihũs di
ſcipulis ſuis. Amen dico vo=
biſ qui credit in me opera que
ego facio et ip̃e faciet· et maio
ra horꝝ faciet q2 ad patrẽ va=
do. Et quodcũqz petieritis pa=
trẽ meũ in noĩe meo hoc faciã
Offr̃. Ad te domine leuaui ani:
Dominica prima in aduẽtu.
Secre· Proficiat qͥs domi
ne hec oblatio quã tue ſuppli=
ces offerim⁹ maieſtati ad ſa=
lutem famuli tui vt tua pui=
dentia eius vita inter aduerſa
et pſpera vbiqz dirigatur·
Cõ. Illumiña faciẽ. Require in
lxx. Cõpl'. S umentes dñe p=
petue ſalutis ſacramĩta tuã de
p̃camur clementiã vt p ea fa=
mulũ tuũ ab omni aduerſita
te cuſtodias. P. Pro fami
liaribus· Oratio.
DEus qui caritatis dona
p gratiã ſancti ſpiritus tuoꝝ
corda fideliũ infundis· da fa=
mulis et famulabꝫ tuis p qui
bus tuã deprecamur clemen=
tiã ſalutem mentis ⁊ corporis
vt et te tota virtute diligãt et
que ſibi placita ſunt tota dile
ctione perficiant. Secre. Mi=
ſerere queſum⁹ domine famu
lis et famulabꝫ tuis p quibꝫ
hoc ſacrificiũ laudis tue offe=
rimus maieſtati· vt p hec ſan=
cta ſuperne benedictõis gr̃am

obtineant ⁊ gloriã beatitudis
eterne acquirãt· Cõpl'. D iui
na libãtes miſteria queſum⁹
domine vt hec ſalutaria ſacra
menta illis om̃ibꝫ pficiãt ad
pſperitatẽ ⁊ pacẽ p quoꝝ dile=
ctione hec tue obtulimus ma
ieſtati. Pro ſalute viuorũ·
Introitus. Sicut oculi ſeruoꝝ:
Feria ſcd̃a poſt· xl· Oratio·
PRetende domine fidelibꝫ
tuis dexterã celeſtis auxi
lij vt et te tota mẽte ⁊ toto cor
de perquirant· et que digne po=
ſtulant cõſequi mereantur.
Epl'a. Non ceſſamus p· In pe
nultima dñica. Gr̃. Cõuertere
domine· require dñica vj· trinit̃
All'a. Oſtende nobis· Domini=
ca p̃ma in aduẽtu· Euã. Sub
leuatis ihũs oculis· vſqz ibi·
Et quẽ miſiſti iheſũ xp̃m· In
vigilia palmaꝝ. Offr̃. Sperẽt
in te qui. Feria· iij· ante palma=
rũ. Secre. Propiciare domi
ne ſupplicationibꝫ noſtris et
has oblationes q̃s tibi p in=
columitate fideliũ tuoꝝ offeri=
mus benign⁹ aſſume· et vt nul
lius ſit irritũ votũ nulliuſ va
cua poſtulatio preſta queſu=
mus vt quod fideliter petim⁹
efficaciter conſequamur. Cõ.
Amen dico vobis· require domi
nica. xxiij. Compl'. Da fideli=
bus tuis qͥs domine in tua
fide et ſinceritate cõſtantiam·

vt hoc celeſti ſacramẽto firma
ti: nullis temptationibus ab
eius integritate vellantur.

Pro infirmis Introi. De ne-
ceſſitatibus. Feria ſexta poſt .xl.

Omp̄s ſempiterne Oro.
deus ſalus eterna creden
tiũ exaudi nos ꝓ infirmis fide
libꝫ tuis pro quibꝫ miſericor-
die tue imploramus auxiliũ.
vt reddita ſibi ſanitate grati-
arũ tibi in eccleſia tua referãt
actiones. Jacobi apl'i .v.

Kariſſimi. Triſtatur ali-
q̄s ex vob. oret equo ani
mo et pſallat. Infirmatur ali
quis ex vobis inducant p̄ſbi
teros eccl'ie: vt orẽt ſuper eũ vn-
gentes eũ oleo in nomine dñi
Et oratio fidei ſaluabit infir-
mũ. ⁊ alleuiabit eũ dñs. Et ſi i
peccatis ſit dimittẽtur ei. Cõfi
temĩ alterutrũ peccata veſtra
et orate ꝓ inuicem vt ſaluemi
ni. Gr. Miſerere mei deus. Fe
ria .iii. pꝰ oculi. Alla. v̄. Qui
ſanat contritos corde et alligat cõ
tritiones eoꝝ. Euang. Surgẽs
iheſus de ſynagoga. Feria .v.
ante letare. Offr. Benedic aĩa
Feria ſexta poſt inuocauit.

Secr. Deus ſub cuius nuti-
bus vite noſtre momenta de
currũt. ſuſcipe preces et hoſti-
as fideliũ tuoꝝ ꝓ quibꝫ egrotã
tibus miſcdiam tuã exoramꝰ
vt de quoꝝ periculo metuimus
de eoꝝ ſalute letemur. Cõmu.
Intelligite. Feria quarta poſt
inuocauit. Cõpl'. Deus infir
mitatis humane ſingulare p̄ſi
diũ auxilij tui ſup infirmos fi
deles tuos oſtẽde virtutem. vt
hij ſingulari remedio adiuti:
eccleſie tue ſancte incolumes
repreſentari mereantur.

Pro pluuia. Omĩa que feci-
ſti. Ante Dñe ne longe. Oro.

Deus in quo viuimꝰ mo-
uemur et ſumus. pluuiã
nobis tribue ɔgruentẽ. vt p̄-
ſentibꝫ ſubſidijs ſufficiẽter ad
iuti ſempiterna fiducialiꝰ ap-
petamꝰ. Lectio ihere'ie ꝓphete.

In diebꝫ illis. Locutus ẽ ihe-
remias dicẽs. Nunquid ꝓijci-
ens abiecisti iudã. aut ſyõ ab
hominata ẽ aĩa tua? Quare er
go percuſſiſti vt nulla ſit ſani-
tas? Expectamꝰ pacẽ et nõ eſt
bonũ. tp̄s curatiõis ⁊ ecce tur-
batio. Cognouimꝰ dñe impi
etates noſtras ⁊ iniquitates
patrũ noſtroꝝ q2 peccauimus
tibi. Ne des nos in opprobriũ
ꝓpter nomen tuũ. neqꝫ facias
nobiſcũ ɔtumeliã. Soli glo-
rie tue recordare: ne irritũ fa
cias fedus nobis. dñe deꝰ no-
ſter. Gr. Oculi omĩũ. Feria .v.
poſt oculi. Alla. Confitemini.
vt i vigilia paſce. Scd'm ma-
theũ .xv.
In illo tp̄e dixit ihe-
ſus diſcipulis ſuis. Miſereor

turbe quia iam triduo ſuſti=
nent mecū: et nō habent quid
manducēt. Et ſi dimiſero eos
ieiunos deficient in via. Et di=
xerūt diſcipuli. Unde ergo no
bis in deſerto panes tāti vt ſa
turemuſ turbam tantam? Et
ait illis iheſus. Quot panes
habetis? At illi dixerunt. Se=
ptem et paucos piſciculoſ. Et
precepit turbe vt diſcumbe=
rent ſuper terram · et accipi=
ens ſeptē panes et piſces gra
tias agens fregit et dedit diſci
pulis et diſcipuli dederūt popu
lo · et comederūt omnes et ſa=
turati ſunt. Et qđ de fragmen
tis ſupfuit tulerunt ſeptē ſpor
tas plenas. Erāt aūt qui mā
ducauerūt quaſi quatuor mi
lia exceptis paruulis ꝛ mulie
ribus. Et dimiſſa turba aſcen
dit in naviculā et diſcipuli eiꝰ
Offu · Sicut in holocauſtū: Dñi
ca trinitatis. Secre Oblatis
qȝ̄s dñe placare muneribus
et oportunū nobis pluuie ſuf=
ficiētis tribue auxiliū. Cō Tol
lite portas. Dñica. xviij. Cōpl.
Celeſtibꝫ refecti ſacramētis
qȝ̄s dñe: vt terrā quā videmꝰ
noſtris iniquitatibꝫ tabeſce=
re cōgruentiū facias irrigari
inundatōne pluuiaꝝ · P do.
Pro ſerenitate Sicut oculi
ſer · Feria · ij pꝰ Inuocauit
Ad te dñe clamāteſ. Oro
exaudi ꝛ aeris ſerenitatem tri
bue ſupplicantibus · vt qui iu
ſte ꝑ pctīs noſtris affligimur
miſcđia tua ꝑueniente clemē=
tiā ſentiamus. Iheremie pro
In diebꝫ illis · phete · trenoꝝ · ij
Locutus eſt iheremias dicēs.
Cōſurge lauda iheruſalem in
nocte in pricipio vigiliarum
Effunde ſicut aquā cor tuū in
ↄſpectu dñi. Leua ad eum ma
nus tuas ꝑ animabꝫ puulo=
rū tuoꝝ q̄ defecerunt in fame
in capite omniū ↄpitoꝝ. Uide er
go dñe et ↄſidera quē vindemi
aueris ita. Ergo ne comedēt
mulieres fructū ſuū. Paruu=
los ſuos ad menſura palme
Lapſa ē i lacū vita mea · ꝛ po=
ſuerūt lapidē ſup me: inūda=
uerūt aque ſup caput meum.
Dixi perij. Inuocabo nomen
tuū dñe de lacu nouiſſimo · vo
cē meā audiſti · ne auertas fa=
ciē tuā a ſingultu meo et cla=
moribꝫ meis appropinquaſti
in die quoniā inuocaui te · di
xiſti ne timeas. Iudicaſti cau
ſam anime mee · domine deus
meus. Secūdum lucam · viij.
In illo tempore. Factū eſt vna
dierum · et iheſuſ aſcēdit in na
viculā et diſcipuli eius · Et ait
ad illos · Tranſfretemus trans
ſtagnū. Et aſcenderūt. Naui=
gantibus aūt illis obdormi=
uit · Et deſcendit procella vēti

in ſtagnum et compellebãtur fluctibus: et periclitabantur. Aſcendentes autẽ et ſuſcitaue runt eum dicentes. Preceptor perimus. At ille ſurgens incre pauit ventum et tempeſtatem aque et ceſſauit. et facta eſt trã quillitas. Dixit autẽ illis. Ubi eſt fides vr̃a: q̃d timetis? Mira ti ſunt inuicem dicentes Quis putas hic eſt: quia ventis im- perat et mari et obediunt ei?

Secretũ. Preueniat nos que ſumꝰ domine gratia tua et ſub- ſequatur et has oblatões q̃s pro peccatis noſtris. ⁊ pro ob- tinenda aeris ſerenitate nomi tuo ſacrandas offerimus be nignius aſſume. vt cunctis no bis proficiãt ad ſalutem.

Complen. Queſumꝰ omni- potens deꝰ. vt per hec ſumpta miſteria inundantiam choer ceas ymbrium et hylaritatem tui vultus nobis impartiri di gneris. Per dñm noſtrum.

Tempore colloquij. Intro Sicut oculi ſeruorꝝ. Oratio

Infunde queſumus do- mine famulis tuis ſpiri tum veritatis et pacis. vt que tibi placita ſunt toto corde co gnoſcãt. et agnita tota virtu te ſectentur. Epiſtola. Non ceſſamus. Require in penulti- ma dominica. Euangelium: Petite et dabitur vobis. Re- quire in rogationibꝫ ĩ media euangelij. Secre. Reſpiciat queſumus domine clementiã tuam ſeruorum tuorꝝ munera et gratiam tue miſeratõnis il lis impende vt ea q̃ recta ſunt ĩ oculis tuis. veraciter diligãt. et fiducialiter loquãtur. Qui cum deo. Compl'. Da famu- lis tuis domine: vt ſancta tua que ſumpſimus eos ĩ tua vo- luntate confirment. et verita- tis tue verbi predicatores effi ciant. Per domi. Pro mor talitate hominũ. Introitus. Salus populi. Feria quĩta poſt oculi. Oratio.

Deus qui non mortẽ ſed penitentiam deſideras peccato rũ populum tuum queſumus ad te ↄuerte ꝓpicius. vt dũ ti- bi deuotus extiterit iracundie tue ab eo flagella amoueas. Ep'la. Orauit ihere. Require pro peccatis cum grad. et cum euangelio ibidem. Alla. ℣. Qui ſanat contritos corde et alli- gat contritiones eorꝝ. Offũ. Pre catus eſt moiſes. Secr̃. Suſci pe domine queſumus hoſtiã redemptionis humane et ſa- lutem nobis mentis et corpo- ris operare placatus. Cõmu. Inclina aurem tuã accelera ut eru- as me. Compl'. Exaudi nos deus ſalutaris noſter. et inter- cedente beata maria ſemper

virginē·populum tuū ab ira=
cundie tue terroribus libera·
et miſericordie tue fac largita
te ſecurum Per dn̄m· **Ad be
nedicendas ſponſas· Introi·**
Domine refugium· **feria tercia
poſt·** Inuocauit me **Oro**
Exaudi nos omps̄ et mi
ſericors deus vt quod noſtro
miniſtratur officio tua benedi
ctione potius impleatur. **Ad
chorinthios·j·chorinth·vj·**
Fratres Neſcitis quoniā
corpora veſtra membra
ſunt chriſti. Tollens ergo mē=
bra chriſti faciam mēbra me=
retricis. Abſit. An neſcitis qm̄
qui adheret vxori vnum cor=
pus efficitur cum ea· Erunt in
quit duo in carne vna. Quo
niam qui adheret deo vnꝰ ſpi
ritus eſt cum eo. Fugite forni=
cationem. Omne enim peccatū
quodcūqȝ fecerit homo extra
corpus eſt. Qui aūt fornica=
tur in corpus ſuum peccat. An
neſcitis quoniā membra ve=
ſtra templū ſunt ſpiritus ſan
cti qui in vobis eſt quē habe=
tis a deo et non eſtis veſtri? Em
pti eni eſtis p̄cio magno. Glo=
rificate ⁊ portate deū in corde
veſtro· **Gr·** Dirigatur oratio·
**Require feria tercia poſt inuo
cauit·** Alla· Dn̄e deus ſalutis.
Require dn̄ica·xi·Trinitatis·
In illo **Secūdū matheū·xix·**
tpe Venit iheſus in fines trāſ
iordanem: et ſecuta eſt eū tur=
ba et curauit eos. Et acceſſerūt
ad eū phariſei temptantes eū
dicētes. Si licet homini dimit
tere vxorem. quacunqȝ ex cau
ſa? Qui reſpondens ait. Nō le
giſtis: qꝛ qui fecit hoīes ab in=
itio maſculū ⁊ feīam fecit? Et
dixit Propter hoc relinquet
homo patrē ⁊ matrē ⁊ adhere
bit vxori ſue· et erūt duo ī car
ne vna. Itaqȝ iā nō ſunt duo
ſed vna caro. Quos deus ꝯiū
xit homo nō ſeparet. **Offr·** In
te dn̄e ſpe. **Secre.** Suſcipe qm̄s
dn̄e ꝑ ſacra cōnubij lege mu=
nus oblatū vt cuius largitor
es operiſ eſto quoqȝ diſpoſitor
Cōmu· Cū inocarē ex· **Require
feria tercia poſt inuocauit.
Cōpl·** Qm̄s omps̄ deus inſti
tuta ꝓuidentie tue pio fauore
te comitare· vt quos legitīa
ſocietate ꝯnectis· longeua pa
ce cuſtodias P dn̄. **Pro pe=
titōne lacrimarum· Oratio·**
Omps̄ ſempiterne deꝰ q̄ ſi
tienti ppl̄o tuo fōtē viuētis
aque de petra ꝓduxiſti educ de
cordis nr̄i duricia ꝯpūctōis la
crimas· vt pcc̄a nr̄a plangere
valeamꝰ remiſſionēqȝ eoꝝ te
miſerāte recipe mereamur.
Secretū Fac oblatōnem q̄s
domine deꝰ noſter quā tue ma
ieſtati ꝑ pcc̄is nr̄is offerimus·

propicius reſpice et dux de o=
culis lacrimarum flumĩa qui
bus debita flammarum incen
dia valeant extingui. Compl'
Sacramentũ domĩe tue lar=
gitatiſ quod ſuupſimꝰ ad ve
niam noſtrorũ proficiat pecca
torum et tue miſerationĩs ſem
per tribuat ſolaciũ. Per dñm.

Pro p̃latis benefactorum.

Omp̃s ſempiterne Oratõ
deus qui faciſ mirabilia
magna ſolus·pretende ſup fa
mulos tuos et ſuper cũctos il
lis ↄmiſſos ſpiritũ gratie ſa=
lutaris et vt in veritate tibi cõ
placeant perpetuum eĩs rorem
tue benedictionis infunde.
Secre. Hoſtias tibi domine
famulorꝝ tuorꝝ et omniũ illis
cõmiſſorꝝ placatuſ impende vt
quas in honore tui nominis
deuota mente ꝓ eis celebramꝰ
ꝓficere ſibi ſentiãt ad medelã.
Compl'. Quos celeſti refeciſti
munere ꝑpetuo domine comi
tare preſidio·et quos fouere
non deſinis dignos fieri ſem=
piterna redemptione concede.

Pro omni gradu eccleſie.

Exaudi queſumus Orõ
domine pro omĩ gradu
eccleſie ſupplicum preces ⁊ de=
uoto tibi pectore famulantes.
ꝑpetua defenſione cuſtodi· vt
nullis perturbationibꝫ impe=
diti liberã ſeruitutẽ tuis ſemp
exhibeamus officijs. Per dñ.
Secr̃. Suſcipe domine preces
et hoſtias ꝓ omni ſancte eccle
ſie tue gradu·et eos ſanctorũ
tuorum p̃cibus in cũctis pro=
tege boniſ. Compl'. Qua nos
domine medicinalis operatio
a cunctis clementer exuat deli
ctis et famulos tuos in cũctis
ſacris officijs ↄſtitutos tuis
faciat inherere mandatiſ. P

Pro humilitate. Oratio.

DEus qui ſuperbiſ reſiſtis
et gratiã preſtas humili
bus·auge in nobis vere hũili
tatis virtutem·cuius in ſe vni
genitus formam exhibuit vt
nunquã indignationem tuã
prouocemus elati·ſed potius
pietatis tue capiamns dona
ſubiecti. Secretum. Hec ob=
latio domĩe queſumus remiſ=
ſionem peccatorꝝ omniũ et ve=
re humilitatis obtineat grati
am ſimulqꝫ a cordibꝫ noſtris
concupiſcentiam carnis et o=
culorum ambitionemqꝫ ſecu
li auferat·quatinus coram te
ſobrie iuſte pieqꝫ viuamus et
premia conſequi mereamur
eterna· Complen. Huius do
mine perceptio ſacramenti pec
catorũ noſtrorũ maculas de=
tergat et noſ ad celeſtia regna
perducat. Per dominum no=
ſtrum. Pro caſtitate ſequi
tur Oratio.

Ure igne ſpiritus ſancti re
nes nr̃os ⁊ coꝛ noſtrũ do
mine· vt tibi caſto coꝛpoꝛe ſer
uiamus et puro coꝛde placea
mus. Secre. Dirumpe domi
ne vincula peccatoꝝ noſtroꝝ
vt ſacrificare tibi hoſtiã lau-
dis abſoluta libertate ac mũ-
da mente poſſimus· tribue qđ
ante tribuiſti· et ſalua nos per
indulgentiã quos ſaluare di
gnatus es per gratiã. Cõpl:
Sancti ſpũs gratia queſu-
mus domine coꝛ noſtrum cle-
menter expurget et per huius
miſterij ſacramentũ in nobis
carnalium delectationũ flam
mas extinguat potenter. P do
Pro familia tua Oratio
Rege queſumꝰ dñe fami-
liã tuã ⁊ intercedẽtibꝫ o-
mnibꝫ ſanctis tuis gratie tue
dona in ea multiplicent· vt ab
omnibus libera offenſis et tẽ
poꝛalibus nõ deſtituatur auxi-
lijs et ſempiternis gaudeat in
ſtitutis. Secretũ Suſcipe do
mine munus oblatũ· et inter-
cedentibus ſanctis tuis con-
ſerua familiam tuam atqꝫ ab
omnibus quas meretur ad-
uerſitatibus redde ſecuram vt
tranquilitate percepta omniũ vi
ſibiliũ et inuiſibiliũ inimico-
rũ inſidijs libera· et deuota ti-
bi mente deſeruiat.
Comp Subiectam tibi fami
liam domine intercedentibus
ſanctis tuis ꝓpiciatio celeſtis
amplificet· vt preſentis vite pe
riculis exuatur: et perpetuis do
nis firmetur. P dñm. Pro
benefactoꝛibus· Introitus.
Diſperſit dedit pauperibus. Orõ
Deus q̃ poſt baptiſmi ſa-
cramentum ſecundã ab
lutõnem peccatoꝝ elemoſinis
indidiſti reſpice ꝓpicius ſuper
famulos ⁊ famulas tuas pro
quoꝝ operibus gratie offerũ-
tur· fac eos p̃mio btõs quos
feciſti pietate deuotos· vt reci-
piãt pro paruis magna· pro
terrenis celeſtia· pro tempoꝛa
libus premia ſempiterna.
Lectio iſaye ꝓphete· xix·
In tempoꝛe illo referetur tibi
munus exercituum domino· et
rex foꝛtis dominabitur. In il-
la die erit altare domini in me
dio terre· et ꝯgnoſcetur domi
nus ab egipto· ⁊ colẽt eũ in ho
ſtijs et muneribus ⁊ vota vo-
uent dño ⁊ ſoluẽt· et reuerten-
tur ad dñm ⁊ ſanabit eos. In
illa die erit benedictio ſimili-
ter in medio terre cui benedi
xit dominus exercituũ dicens.
Benedictus populus meus et
opus manuum meaꝝ heredi-
tas mea iſrahel· Dicit dñs oĩ-
potens. Građ. Diſpſit dedit pau
peribꝫ· Allˀa. Te decet ym. Euan·
Sedẽs ihũs ꝯtra gazo· in ꝯũi

Offñ. Domine deus ſalutis.

Secr. Suſcipe q̄s domine ꝑpicius pro fidelibꝫ tuis munꝰ oblatum et quos feciſti deuotoſ ꝑ agapē fac eoſ tibi ꝑ munus eſſe beatos. Co. Amen dico vobis quicquid orantes peti.

Compl. Sumpſimus domine tua ſcā miſteria tibi gratias referentes queſumus immēſam clementiā tuā ut nobꝭ ꝓficiant ad medelam et fidelibus tuis qui nobis largiti ſūt elemoſinas ſuas proueniant ſimul et ad ſalutem mentis et corporis. P dominū noſtrum.

Pro inimicis noſtris. Oratō

Deus pacis caritatiſ amator et cuſtos. Da om̄ibꝫ inimicis noſtriſ pacem caritatemqꝫ perfectam veramqꝫ cūctorum eis tribue remiſſiōem peccatorum noſqꝫ ab eorū inſidijs potenter eripe. P dñm.

Secr. Oblatis q̄s dn̄e placare muneribꝫ et nos ab inimicis noſtris clementer eripe et eis indulgentiā tribue delictorꝫ.

Compl. Hec nos cōmunio domine eruat a delictis et ab inimicorꝫ defendat inſidijs. P.

Contra malos iudices.

Eccleſie tue q̄s Oratio domine preces placatꝰ admitte ut deſtructis aduerſitatibus et erroribus vniuerſis ſecura tibi ſeruiat libertate

Secre. Protege nos q̄ſumus domine tuis miſterijs ſeruiētes vt diuinis rebꝫ et corpore tibi famulemur et mente. P.

Complē. Q̄s domine deus noſter vt quoſ diuina tribuis participatōne gaudere humanis non ſinas ſubiacere periculis. Pro demoniatis. Oratō

Deus qui per vnigenitum tuū excluſa dominatione dyabolica populū fidelem adoptaſti. expelle q̄s a famulo tuo dyabolice illuſionis inſidias et eū illibatū ab impugnatōibꝫ conſerua. Secr.

Munera noſtre humilitatis pro tuitōe famuli tui .N. oblata q̄s domine dignāter aſſume et ab eius oppreſſiōe omnē maligni ſpiritus poteſtatē exclude. P. dn̄.

Cōpl. Celeſtis hic paniſ quē ſumpſimus domine et nobis indulgentiā tribuat. et famulū tuū ab āntiqui hoſtis illuſione defendat.

Contra paganos. Orō.

Omnipotens ſempiterne deus in cuius manu ſunt om̄es poteſtates et omnia regna reſpice ꝓpiciꝰ in auxiliū xp̄ianorū vt gētes qui in ſua feritate cōfidunt dextera tue potētiōis cōterantur. Secretū. Sacrificium q̄s domine ymmolamꝰ ꝓpicius intende et propugnatores tuos a paganorꝫ eruas.

nequicia et in tue ꝓpiciatõnis
ſecuritate conſtituas· P·
Cõpl'. Protector noſter aſpi
ce deus ⁊ ꝓpugnatores tuos
ab omni paganoꝝ defende pe=
riculo· vt ab omnibꝫ pertur=
bationibꝫ erepti liberiſ tibi mẽ
tibus ſeruiamus· P dñm no·
Pro peſte animaliũ· Orõ.
DEus qui laboribus ho=
minũ de mutis animali=
buſ ſolacia ſubrogaſti: ſuppli
ces te rogamus vt ſine quibꝫ
non alitur humana ꝯditõ no
ſtris facias vſibꝫ non perire.
Secre. Sacrificijs dñe placa
tus oblatis opem tu vẽturam
noſtris neceſſitatibꝫ clemẽter
impende· Compl'. Auerte q̃=
ſumus domine a fidelibꝫ tu=
is miſeratos cũctos errores ⁊
ſeuientiũ morboꝝ depelle ꝑnici
em vt quos merito flagellas
deuios foueas tua miſeratõe
correctos. De oĩbꝫ ſanctis.
ACũctis nos domi= Orõ
ne mentis et corporis de=
fende periculis et intercedente
glorioſa dei genitrice virgine
maria cũ ſcĩs aplĩs tuis petro
et paulo et beatis martiribus
tuis wẽceſlao ⁊ ſtaniſlao põ=
tifice glorioſo et omĩbus ſan=
ctis ſalutẽ nobis tribue beni=
gnus et pacem· vt deſtructis
aduerſitatibꝫ et erroribus v=
niuerſis eccĩa tua ſecura tibi
ſeruiat libertate. Secre Obla
tis q̃ſ dñe placare muneri=
bus et intercedente beata dei ge
nitrice virgine maria cũ ſan=
ctis tuis apoſtolis petro ⁊ pau
lo et beatis martiribꝫ tuis wẽ
ceſlao ſtaniſlao pontifice glo
rioſo et omĩbus ſanctis a cũ=
ctis nos defende periculis P dñ
Compl'. Sumat ⁊ muniat nos
q̃ſ dñe diuini ſacramẽti mu
nus oblatũ et intercedẽte glo=
rioſa ſemꝑ virgĩe dei genitri=
ce maria cũ beatiſ apoſtolis tu
is petro et paulo ⁊ beatis mar=
tiribus tuis wenceſlao ⁊ ſta=
niſlao pontifice glorioſo et oĩ
bus ſanctis a cũctis nos peri=
culis reddat expiatos et ad=
uerſitatibus expeditos· P eũd
Pro viuis ⁊ mortuis. Orõ
Omꝑs ſempiterne deꝰ q̃ vi
uoꝝ dñaris ſimul ⁊ mor=
tuoꝝ oĩumqꝫ miſereriſ quoſ tu
os fide ⁊ opere futuros eſſe ꝑno
ſcis te ſuppliciter exoramus vt
ꝓ quibus preces effundere de
creuimus quoſqꝫ vel preſens
ſeculum adhuc in carne reti=
net· vel futurũ iam exutos cor
pore ſuſcepit pietatis tue clemẽ
tia omnium delictorũ ſuorum
veniã et gaudia conſequi me
reantur eterna. Per dominũ·
Secr. Deus cui ſoli cognitꝰ
eſt numeruſ electorũ in ſupna
felicitate locãdus tribue q̃ſ

ffᵃ tãa quĩta ſabbo

vt per hec ſancta que agimus
vniuerſos quoſqȝ in oratōnē
comendatos ſuſcepimus ⁊ o-
mniū fideliū nomina beate p̄
deſtinationis liber aſcripta re-
tineat. Cōpl᷑. Purificent nos
queſumus omnipotens deus ſa-
cramenta que ſumpſimus et
preſta vt hoc tuū ſacramentū
non ſit nobis reatus ad penā
ſed interceſſio ſalutaris ad ve
niam· ſit ablutio ſcelerū ſit for
titudo fragiliū ſit cōtra om̄ia
mundi pericula firmamentū:
ſit viuoꝝ atqȝ mortuoꝝ fide-
liū remiſſio om̄iū delictoꝝ. P.

Pro benefactoribus. Oratō

Pietate tua q̄ſ domine
noſtroꝝ ſolue vincula pec
catoꝝ vt intercedente btā ma
ria ſemp virgine cū omnibꝫ
ſanctis tuis dn̄icū apoſtolicū
et om̄em ordinem eccleſiaſti-
cum et regem cū ſuiſ fidelibus
Et cūctū populū xp̄ianū in o-
mni ſanctitate cuſtodi. Om̄eſ
qȝ fraternitate affinitate fa-
miliaritate nobis iunctos · et
omnes xp̄ianos a vicijs pur-
ga virtutibꝫ illuſtra· pacē ⁊ ſa
lutē nobis tribue· Hoſtes vi-
ſibiles et inuiſibiles remoue·
aeris tēperiē indulge· fruges
terre ↄcede· carnalia deſideria
repelle· infirmis noſtris ſani-
tatem reſtitue· iter agentibus
proſperitatem concede· inimi
cis noſtris ac diſcordantibus
caritatem largire· incredulos
ↄuerte· errātes corrige· ſymo-
niacam hereſim et om̄es here
ſes et ſciſmata in eccleſia ſan-
cta katholica deſtrue· et omni
bus fidelibꝫ viuis ⁊ defunctis
vitam pariter ⁊ requiem ſem
piternā cōcede. Secr᷑. Deus
qui ſingulari corporis tui ho-
ſtia totiuſ mundi delicta ſolui
ſti· hac oblatiōe placatuſ ma
culas ſcelerū noſtroꝝ abſter-
ge. dn̄m apoſtolicū et cūctum
gradū eccliaſticum: regem no-
ſtrū cū omnibꝫ ſuis ab omni
peccato et periculo defende· ſalu
tē nobis aeris temperiem fru
ges terre· pacemqȝ tribue· bo-
na nobis facientibꝫ mercedē
impende · omnibus fidelibꝫ vi
uis et defunctis premia eterna
cōcede. Cōmpl᷑. Sumpta q̄-
ſumus domie ſacramenta ce-
leſtia crimina noſtra detergāt
dominū apoſtolicū et cunctū
gradum eccleſiaſticū regē no
ſtrum cum om̄ibus fidelibus
ſuis· et populū xp̄ianū cuſto-
diant· aeriſ temperiem fruges
terre nobis obtineant· om̄em
qȝ prauitatem ⁊ infirmitatem
ſeu hoſticam rabiē atqȝ ſub-
itaneam mortem meritis bea-
te marie ſemper virginis et o-
mnium ſanctorum tuorum a
nobis ꝓcul repellāt ⁊ om̄ibus

fidelibꝫ viuis et defunctis pro
ſint ad veniam pro quorum
tibi ſunt oblata ſalute.
De lancea dñi miſſa. Et iſta te-
netur poſt dñicam. Quaſi mo=
do geniti. Vel q̄ñ placet. Introi
Foderunt manus meas ⁊ pe
des meos dinumerauerunt
oīa oſſa mea et ſicut aqua effuſus
ſum ps. Factū eſt cor meū ſicut ce=
ra liqueſcens in medio ventris tui
Deus qui pro ſalu Orō
te mundi paſſus es et de
corde tuo aquā ⁊ ſanguinem
p lanceā militis emanare iuſ
ſiſti. ꝯcede ꝓpicius vt ſacratiſſi
mi corporis tui veneranda per
foſſio peccatoꝝ noſtroꝝ ſit ple
na remiſſio. Qui. Zacharie p
Et di= phete. xij. et. xiij.
xit dominus. Effundā ſu
per domū dauid et ſuper habi
tatores iheruſalē ſpiritū gra=
tie ⁊ p̄cū Et aſpicient ad me quē
ꝯfixerunt. et plangent ſuper
eū planctu: quaſi vnigenitū.
Et dolebūt ſuper eū: vt doleri
ſolet in morte p̄mogeniti. In
die illa magnus erit planctꝰ
in iheruſalem ſicut planctꝰ ad
remmon in campo magedon
Et planget terra: familie ⁊ fa
milie ſeorſum Familie domus
dauid ſeorſum. et mulieres e=
orū ſeorſum. Familie domꝰ na
than ſeorſum. et mulieres eoꝝ
ſeorſum. Familie domꝰ leui ſe
orſum. et mulieres eoꝝ ſeorſū
Omnes familie reliquie et fami
lie ſeorſum et mulieres eoꝝ ſe
orſū. In illa die erit fons pa=
tens domui dauid et habitan
tibꝫ iheruſalem in ablutōem
peccatoris ⁊ menſtruate. Et di
cent ei. Quid ſūt plage iſte in
medio manuū tuaꝝ? Et dicet
hijs Plagatꝰ ſum ī domo eoꝝ
qui diligebāt me. Framea ſu
ſcitare ſuper paſtorē meū. et ſu
per virū coherentē michi. Di=
cit dñs exercituū. Percute pa
ſtorē et diſpergentur oues gre
gis. Alla. v̄. Angelus michael
deſcendit de celo et apparebit cū glo
rioſis inſignijs et laudibus domi
nice paſſionis. Aliud. Alla.
Surrexit paſtor bonus qui poſu=
it animā ſuā p ouibus ſuis ⁊ pro=
grege ſuo mori dignatꝰ ē. Proſa
Hodierne feſtū lucis. Scdm io=
In illo tempore. Ro= hānē. xix
gauerunt iudei pylatū vt frā=
gerentur crura eoꝝ. ⁊ tolleren
tur. Venerūt ergo milites. ⁊ p̄=
mi quidem fregerūt crura ⁊ al
terius qui cū eo crucifixus eſt.
Ad ihm̄ aūt cum veniſſent vt
viderūt eū iā mortuū: nō fre=
gerunt eius crura. Sed vnus
militum lancea latus eius a=
peruit et continuo exiuit ſan=
guis et aqua. Et qui vidit te
ſtimonium perhibuit. et ve=
rum eſt teſtimonium eius

Facta ſunt enim hec ut ſcptu-
ra impleretur. Os nō cominu
etis ex eo. Et iterū alia ſcriptu
ra dicit. videbūt in quē traſſi-
xerunt. Credo dicitur. Offꝫ.
Videbunt in quē tranſfixerūt cū
mo uerentur fundamenta terre ſol
obſcuratur corpora ſanctorum de
monumētis reſurgent ut crux cum
gaudio gemmis clauoꝝ p univer
ſum mūdū radiaret all'a. Secr.
Sanctificet noſ dn̄e deus no
ſter hoc ſanctū et immacula-
tum ſacrificiū veſpertinū qđ
unigenitus filius tuus in cru
ce obtulit ꝓ ſalute mūdi obla
tionē nouā p quā tot⁹ mūd⁹
contremuit ⁊ expauit. Prefat.
Qui ſalutem humani ge. Com.
Apphende arma et ſcutū clauos
et lanceam dn̄e et dic aīe mee ſaluſ
tua ego ſum Compl'. Dn̄e ihe
ſu xp̄e qui temetipm in cruce
holocauſtū immaculatū deo
patri ⁊ ſpontaneū obtuliſti. q̄
ſumus ut eiuſdē ſacrificij ⁊ ob
latio veneranda indulgentiā
nobis obtineat ⁊ gloriā ſem-
piternā. Et famulum. Nota
hanc ſupraſcriptā miſſam ſi
aliquis tenere extra tpus pa-
ſcale voluerit tunc dicitur in-
fraſcriptū Gradu. Inſurrexe
runt in me viri iniqui abſqꝫ miſe-
ſericordia queſierūt me occidere et
non pepercerunt in faciē meā ſpu-
erunt. et lāceis ſuis vulneraverūt
me et contuſſa ſunt oſſa mea. V̄. Ego
aūt eſtimabā me tanquā mortuū
ſup terrā ⁊ dederūt i eſcā meā fel ⁊ i
ſiti mea potauerūt me aceto. Tra
ctus ſubſequens dicitur tēpo-
re ſeptuageſimali et quadra-
geſimali. Dixerunt impij intra
ſe non recte cogitantes circūuenia
mus virum iuſtum qm̄ contrari⁹ eſt
operibus noſtris promittit ſe ſci-
entiā habere dei filium dei ſe no-
minat et gloriatur patrē ſe habere
deum. V̄. Videamus ſi ſermones
illius veri ſunt et ſi ſit verus filius
dei liberet illum de manibꝫ noſtris
morte turpiſſima condemnemus eū.
V̄. Tanquā nugaceſ eſtimati ſunt
ab illo ⁊ abſtinet ſe a vicijs noſtriſ
tanquā ab immundicijs et prefert
noniſſima iuſtoꝝ. In depoſitio-
ne defuncti alicuiuſ mortui.
ſequitur Introit⁹.
Si enim credimus q̄
iheſus mortuus eſt et
reſurrexit ita et deus
eos qui dormierunt per ihm̄ addu
cet cum eo. Ps. Et ſicut in adā oēs
moriuntur ita ⁊ i xp̄o om̄es viuifi
cabuntur Oratio.
Deus indulgentiaꝝ dn̄e
da aīe famuli tui cui⁹ āniuer
ſariū depoſitionis diē commemo
ramus refrigerij ſedē quietis
beatitudinē eterne lum̄is cla-
ritatē. Ad theſſalonic. iiij.
Fratres Nolumus vos
ignorare de dormientibꝫ

non ut cõtriſtemini ſicut ⁊ ce-
teri·qui ſpem nõ habẽt. Si eni
credimus ꝙ iheſus mortuus
eſt et reſurrexit·ita et deus eos
qui dormierũt p iheſũ addu-
cet cũ eo. Hoc enim vobis di
cimus in verbo dñi·quia nos
qui viuimꝰ qui reſidui ſumꝰ·
aduentu dñi nõ pueniemus
eos qui dormierũt. Quoniã
ipẽ dñs in iuſſu et in voce ar-
changeli·et in tuba dei deſcen-
det de celo. Et mortui q̃ in xp̃o
ſunt reſurgent primi. Deinde
nos qui viuimus: qui reliqui
mur· ſimul rapiemur cũ illis
in nubibus·obuiã xp̃o in ae-
ra·et ſic ſemp cũ dño erimus
Itaqꝫ cõſolamini inuicem in
verbis iſtis. Gr. Si ambulem
in medio umbre mortis nõ time-
bo mala quoniã tu mecũ es dñe.
V̄ Virga tua ⁊ baculus tuus ip̃a
me conſolata ſunt. Tractus Si
cut ceruus deſiderat· uel Cogno-
uiſti dñe· require in vigilia pa
ſche. Sc̃dm iohannem·xj·
In illo tpe. Dixit martha ad
iheſum·Dñe: ſi fuiſſes hic fra
ter meus nõ fuiſſet mortuus·
ſed et nũc ſcio·qꝛ quecũqꝫ po-
poſceris a deo·dabit tibi deus.
Dicit illi iheſus. Reſurget fra
ter tuꝰ. Dicit ei martha. Scio
quia reſurget in reſurrectõne
in nouiſſimo die. Dicit ei ihe-
ſus. Ego ſum reſurrectio ⁊ vi
ta· Qui credit i me: etiã ſi mor
tuus fuerit viuet. Et omnis q̃
viuit et credit in me: nõ morie
tur ineternũ. Credis hoc? Ait
illi. Vtiqꝫ dñe. Ego credidi qꝛ
tu es xp̃s filius dei viui qui in
hũc mundũ veniſti. Offꝫ
O pie deus qui primũ hominem
ad eternã gloriã reuocaſti· paſtor
bone qui ouem pditam pio hume
ro ad ouile reportaſti· iuſte iudex
dũ veneris iudicare·libera de mor
te animas eoꝝ quas redemiſti. V̄
Ne tradas beſtijs animas cõfidẽ
tes tibi ne derelinquas eas in finẽ
V̄ Dñe iheſu xp̃e iudex mortuoꝝ
una ſpes mortaliũ qui moriẽs mo
rientiũ cõdoluiſti interitui· ne in-
tres in iudiciũ cũ fidelibꝫ tuis· ne
damnemur cũ impijs in aduentu
diſtricti iudicij. Secr. Propi-
ciare dñe ſupplicationibꝫ no-
ſtris pro aĩa famuli tui· cuiꝰ
hodie ãnua dies agitur· pro
qua tibi offerimus ſacrificiũ
laudis· ut eã ſanctoꝝ tuoꝝ cõ
ſortio ſociare digneris. Cõ.
Animas de corpore quas aſſũ-
pſiſti dñe fac eas gaudere cũ ſan-
ctis tuis in gloria. requiem eternã
dona eis dñe. Cõpleñ. Incli-
na dñe p̃cibꝫ noſtris aurẽ tue
pietatis ⁊ anime famuli tui re
miſſionẽ tribue omniũ pecca-
toꝝ·ut vſqꝫ ad reſurrectionis
diẽ in lucis amenitate requie
ſcat. P xp̃m dñm noſtrum·

Incipit miſſa defunctorum.
Requiem eternã dona eis
domine et lux ꝑpetua lu-
ceat eis. p̄s Te decet ym
nus deus in ſyon ⁊ tibi reddetur vo
tum in iheruſalem exaudi oratio
nem meã ad te om̄is caro veniet.
Cõmemoratio animarũ qua
rum dies tercius. Oratio
Queſum⁹ dñe aĩe famuli
tui N. cuius obitus diẽ
terciũ ſeptimũ triceſimũ cõme
moram⁹. ſanctorꝝ atq; electo-
rũ tuorꝝ largire digneris con
ſortiũ et rorẽ miſericordie tue
perhennẽ infundere. Lco yſaie
Hec dicit dñs ꝓphete. lviij
Orietur in tenebris lux
tua. et tenebre tue erunt ſicut
meridies. Et requiem tibi da-
bit dñs deus ſemꝑ. ⁊ implebit
ſplendoribꝫ animã tuã. ⁊ oſſa
tua liberabit. Et eris quaſi or
tus irriguus. et ſicut fons a-
quarũ cuius nõ deficiẽt aque.
Os eni dñi locutũ eſt. Gr
Requiem eternã dona eis dñe et
lux ꝑpetua luceat eis. ℣ Abſolue
dñe animas eorꝝ ab omni vinculo
delictorꝝ. Tractus De profun-
dis clamaui ad te dñe dñe exau-
di vocẽ meã. ℣ Fiant aures tue
intendentes in orationẽ ſerui tui.
℣ Si iniquitates obſeruaueris do
mine domine quis ſuſtinebit. ℣
Quia apud te ꝓpiciatio eſt ⁊ ꝓpter
legẽ tuã ſuſtinui te dñe.

In illo tp̄e Scđm iohannẽ. v
Dixit iheſus diſcipulis ſuis ⁊
turbis iudeorꝝ. Sicut enim pa
ter ſuſcitat mortuos ⁊ viuifi-
cat. ſic et filius quos vult vi-
uificat. Neq; eni pater iudi-
cat quẽq̃; ſed omne iudiciũ de
dit filio. ut oẽs honorificẽt fi-
liũ. ſicut honorificant patrẽ.
Qui eni nõ honorificat filiũ:
nõ honorificat patrẽ qui mi-
ſit illũ. Amen amen dico vo-
bis. quia qui verbũ meũ au-
dit ⁊ credit ei qui miſit me. ha
bet vitã eternã. et in iudicium
nõ venit. ſed tranſit de morte
ad vitã. Offm Domine iheſu
xp̄e rex glorie libera animas om-
niũ fideliũ defunctorꝝ de manu in-
ferni ⁊ de profundo lacu libera eas
de ore leonis ne abſorbeat eas tar-
tarus ne cadant in obſcura ſed ſi-
gnifer ſanctus michael repreſentet
eas in lucem ſanctam. Quã olim
abrahe promiſiſti et ſemini eius.
℣ Hoſtias et p̄ces tibi dñe offeri
mus tu ſuſcipe pro animabꝫ illis
quarũ hodie memoriã agim⁹ fac
eas dñe de morte tranſire ad vitã.
℣ Requiem eternã dona eis domi
ne ⁊ lux ꝑpetua luceat eis. ℣ Re-
demptor animarũ omniũ xp̄iano
rum mitte archangelũ ſanctũ mi-
chaelem ut ille dignetur eas eripe-
re de regionibꝫ tenebrarũ ⁊ perdu-
cat eas in ſynũ abrahe et in lucem
ſempiternam. Quã olim abrahe.

Adeſto dñe ſupplica- Secre-
tionibz noſtris et hanc obla
tionē quā tibi offerimus pro
anima famuli tui cuius obi-
tus diem terciū ſeptimū trice-
ſimū cōmemoramus· placa-
tus ac benignus aſſume. Per
Quam deus depoſcimus pie Cō-
tatem ut eis tribuere digneris lu-
cidas et quietas manſiones Pro
quorū memoria corpus xpi ſumi-
tur dona eis dñe requiem ſempi-
ternā et lux ppetua luceat eis· Pro
quorum memoria ſanguis xpi ſu
mitur dona eis dñe requiem ſem-
piternam· Aliud cōmune
Amen dico vobis veniet hora
Quando mortui audient vocē filij
dei ⁊ reſurgent qui in monumētis
ſunt· Requiem eternā dona eis do
mine ⁊ lux ppetua luceat eis· Quā
do mortui· Aliud cōmune.
Lux eterna luceat eis dñe. Cum
ſanctis tuis ineternum quia pius
es. Requiem eternā dona eis domi
ne et lux ppetua luceat eis· Cū ſan
ctis tuis. Complenda
Omnipotens ſempiterne de-
us collocare dignare animā
famuli tui· cuius obitus pri-
mū ſecundū uel terciū depoſitō
nis diē celebram⁹ i ſynu abra
he yſaac ⁊ iacob· ut cum dies
agnitionis tue aduenerit in-
ter ſanctos et electos tuos eā
reſuſcitari pcipias. Feria ter
cia Ezechielis pphete· xxxvij·

In diebz illis. Facta eſt ſuper
me manus dñi· ⁊ eduxit me in
ſpiritu dñi· et dimiſit me i me
dio campi qui erat plenus oſ
ſibus· et circūduxit me per ea
in gyro. Erant autem multa
valde ſuper faciem campi· ſic-
caqz vehementer. Et dixit ad
me. Fili hominis putas ne vi
uant oſſa iſta? Et dixi. Domi
ne de⁹ tu noſti. Et dixit ad me
vaticinare de oſſibus iſtis. Et
dices eis. Oſſa arida audite
verbum domini. Hec dicit do-
minus deus oſſibus hijs. Ec-
ce ego intromittā in vos ſpi-
ritum ⁊ viuetis. Et dabo ſuper
vos neruos· et ſuccreſcere fa-
ciam ſuper vos carnes· et ſup
extendam in vobis cutem. Et
dabo vobis ſpiritum et viue-
tis. Scdm iohannem· v·
In illo tempore. Dixit iheſus
diſcipulis ſuis ⁊ turbis iudeo-
rum. Amen amen dico vobis
qz venit hora et nūc eſt· quā-
do mortui audient vocē filij
dei· ⁊ qui audierint viuent. Si
cut enim pater habet vitā in
ſemetipſo· ſic et dedit filio vi-
tam habere in ſemetipſo. Et
poteſtatē dedit ei iudiciū facere
quia filius hominis eſt. No-
lite mirari hoc· quia venit ho
ra in qua omnes qui in mo-
numentis ſunt· audient vocē
filij dei. Et procedent qui bona

fecerūt in reſurrectionem vite
Qui vero mala egerūt in re-
ſurrectionē iudicij. Feria q̄rta
Machabeoꝝ · ij · macha · xij ·
In diebꝫ illis. Uir fortiſſimus
iudas collatione facta · duo-
decim milia dragmas argen-
ti miſit in iheroſolimā · offerri
ea ibi pro pccīs mortuoꝝ · Ju
ſte et religioſe de reſurrectione
cogitans. Niſi eni eos qui ce-
ciderāt reſurrecturos ſperaret
ſupfluū et vanū videret orare
pro mortuis. Sed q̄z cōſidera
bat q̄ hij qui cū pietate dor-
mitionē acceperāt · optimā ha
berēt repoſitā gratiā. Sancta
ergo et ſalubris eſt cogitatio
pro defunctis exorare ut a pec-
catis ſoluātur. Scd̄m iohā-
In illo tpe · Dixit ihe nem · vj ·
ſus diſ · ſuis et turbis iudeorū.
Omne qd̄ dat michi pater ad
me veniet · et eū qui venit ad
me nō eijciā foras · quia deſcē
di de celo · non ut faciā volun-
tatē meā · ſed volūtatē eiꝰ qui
miſit me. Hec eſt autē volun
tas eius qui miſit me patris:
ut omne qd̄ dedit michi nō per
dam ex eo · ſed ut reſuſcitem il
lud in nouiſſimo die. Hec eſt
autē volūtas patris mei qui
miſit me · ut omnis qui videt
filiū et credit in eū · habeat vi-
tam eternā. Et ego reſuſcitabo
eum in nouiſſimo die.

Feria · v · Ad corinthios · j · co · xv ·
Fratres. Xp̄us reſurrexit
ex mortuis primicie dor-
mientiū. Quoniā quidē p ho
minem mors et per hominē re
ſurrectio mortuoꝝ. Et ſicut in
adam omnes moriūtur · ita et
in xp̄o omnes viuificabūtur.
Unuſquiſqꝫ autē in ſuo ordi
ne. Per iheſum xp̄m dn̄m no
ſtrum. Scd̄m iohannē · vj ·
In illo tempore. Dixit iheſus
diſcipulis ſuis et turbis iudeo-
rū. Ego ſum panis viuus qui
de celo deſcendi · Si quis man
ducauerit ex hoc pane: viuet
in eternū · Et panis quem ego
dabo caro mea eſt, p mūdi vi-
ta · Litigabāt ergo iudei ad in
uicem dicentes · Quomodo po
teſt hic carnē ſuā dare nobis
ad mānducandū? Amen amē
dico vobis · niſi manducaue-
ritis carnē filij hominis et bi
beritis eius ſanguinē nō habe
bitis vitā in vobis. Qui mā
ducat meā carnē et bibit meū
ſanguinē · habet vitā eternā · et
ego reſuſcitabo eū in nouiſſi-
mo die. Feria ſexta Ad corin
Fratres. thios · j · cor · xv ·
Ecce miſteriū vobis di-
co · Oēs quidē reſurgemꝰ ſed
nō oēs imutabimur · In mo-
mento in ictu oculi in nouiſſi
ma tuba. Canet enim tuba et
mortui reſurgent incorrupti.

et nos immutabimur. Opor-
tet enī corruptibile hoc indue
re incorruptionem: ⁊ mortale
hoc induere immortalitatē.
Cū autē corruptū hoc indue-
rit incorruptionē: et mortale
hoc induerit immortalitatē:
tūc fiet ſermo qui ſcriptus eſt
Abſorpta ē mors in victoria
Ubi ē mors victoria tua? Ubi
eſt mors ſtimulus tuus? Sti-
mulus autē mortis peccatū ē:
virtus vero pcc̄i lex. Deo aūt
gratias qui dedit nobis victo
riā per iheſum xp̄m dn̄m no-
ſtrum. Scd̄m iohannē. vj.
In illo tp̄e. Dixit iheſus diſci-
pulis ſuis et turbis iudeorum
Nolite murmurare inuicē: ne
mo poteſt venire ad me: niſi
pater qui miſit me traxerit eū
et ego reſuſcitabo eū in nouiſ-
ſimo die. Scriptū ē enī in pro
phetis: Et erunt oēs docibiles
dei. Omnis qui audiuit a pa-
tre ⁊ didicit venit ad me: non
quia vidit patrē quiſquā: ni-
ſi is qui eſt ex deo hic vidit pa
trem. Amen amē dico vobis:
qui credit in me habet vitam
eternā. Sabbato apocal. xiiij
In diebꝫ illis. Audiui vocē de
celo dicentē michi. Scribe. bea
ti mortui qui in dn̄o moriunt̄
Amodo enī iam dicit ſpiritus
ut requieſcāt a laboribꝫ meis
Opa enī illoꝝ ſequūtur illos

Scd̄m iohannē. In illo tp̄e.
Dixit iheſus diſ. ſuis ⁊ turbis
iudeoꝝ. Caro mea vere eſt ci-
bus. require de corpore xp̄i.
Pro patre et matre Oratio.
Deus qui nobis patrem ⁊
matrē honorare p̄cepi-
ſti: miſerere clementer anima
bus omniū parentū noſtroꝝ
eoꝝq̄ pcc̄a dimitte: noſq̄ eos
ī eterne claritatis gaudijs fac
videre. Secretū Suſcipe ſa-
crificiū dn̄e qd̄ tibi pro aīabꝫ
omniū parentū nr̄oꝝ offer̄:
eiſq̄ gaudiū ſempiternū ⁊ lo-
cū pacis et lucis tribue: noſq̄
cū eis felicitati ſanctoꝝ cōiun
ge. Cōpleñ. Celeſtis partici-
patio ſacramēti qs̄ dn̄e ani
mabus omniū parentū nr̄oꝝ
requiem et lucē obtineat perpe
tuā: noſq̄ cū illis gratia tua
coronet eterna Pro fratribꝫ
Deus ve- et ſororibꝫ or̄o
nie largitor ⁊ hūane ſa-
lutis amator: qs̄ immēſam
clementiā tuā: ut noſtre cōgre
gationis fratres ſorores pro
pinquos et benefactores qui
ex hoc ſeculo tranſierūt bea-
ta maria ſemp̄ virgine inter
cedente cū oīībꝫ ſanctis tuis
ad ppetue beatitudinis cōſor-
tiū puenire concede. Secretū
Deus cuius miſericordie nō
eſt numerus: ſuſcipe ꝓpicius p̄
ces hūilitatis noſtre ⁊ aīabus

fratrū ſororum ꝓpinquoꝝ et benefactoꝝ quibꝫ tui nominis dediſti cōfeſſionē· ꝑ hec ſacramenta ſalutis nr̄e et beate marie ſemꝑ virginis interceſſionē cūctoꝝ remiſſionem tribue peccatoꝝ· Cōplenda

Deus vita viuentiū· ſp̄s morientiū· ſalus omniū in te ſperantiū· p̄ra ꝓpicius: ut anime noſtre cōgregationis· fratrū ſororū ꝓpinquoꝝ ⁊ benefactorum a nr̄e mortalitatis tenebris abſolute· beata maria ſp virgine intercedente in ꝑpetua luce cū ſanctis tuis letentur:

Pro elemoſina Oratio

Deus cuius miſericordie nō eſt numerus· ſuſcipe propicius p̄ces hūilitatis nr̄e et animabꝫ que nobis in orationē cōmendate ſunt· ⁊ quarū vtimur elemoſinis uel vſi ſumus quibꝫ tui nominis dediſti cōfeſſionē· cūctoꝝ tribue remiſſionē peccatoꝝ. Secre.

Proſit queſumꝰ dn̄e hec ſancta p̄ſentis ſacrificij oblatio· animabꝫ que nobis in orationē cōmendate ſunt· ⁊ quarum vtimur elemoſinis· ut ꝑ nomen ſanctū tuū a perpetui ignis cruciatibꝫ erepte trāſire in requiem mereantur eternam: Cōplenda Proficiat queſumus dn̄e ad indulgentiam animabꝫ famuloꝝ famularūqꝫ tuarum pro quibꝫ tuā dep̄camur clementiā diuini celebratio ſacramenti· ut ꝑ hec ſancta que ſumpſimus· a cōtagijs terrene conuerſationis emūdate· ad celeſtem mereantur ꝑuenire habitationē

Pro epiſcopo Oratio

Deus qui inter apoſtolicoſ ſacerdotes famulū tuū epiſcopū cenſeri feciſti· preſta queſumuſ: ut quoꝝ vicem ad horā gerebat in terris· eoꝝ ꝑpetuo cōſortio letetur in celis.

Offerimus tibi dn̄e Secre. hoſtias placationis ⁊ laudis ut ꝑpetue miſericordie largitate animā famuli tui epiſcopi· in cōgregatione iuſtoꝝ· in lucis eterne facias regione gaudere. Cōplen̄· Queſumꝰ om̄ps deus· ut ꝑ hec ſancta q̄ ſūpſimus aīam famuli tui epiſcopi in cōgregatione iuſtoꝝ eterne beatitudinis iubeas eſſe cōſortē. P. Pro ſacerdote Orō

Concede queſumus omnipotēs deus anime famuli tui ſacerdotis N· felicitatis eterne cōſortiū cui donaſti ſacri altaris tui cōſequi miniſterium. Secretū Munera tibi dn̄e dicanda ſanctifica· ⁊ hijs animā famuli tui p̄ſbiteri N· ab omni labe humane conditionis abſolue· qꝛ tu ſolus totius mūdi deleuiſti peccata. P:

Queſumus omni- Cōpleñ·
potens deus ut anima famuli
tui N ſacerdotis· celeſtis glo=
rie premia ꝯſequatur·cui ſpi
ritualis gratie munera cōtu=
liſti. Pro famulo Oratio
Inclina dn̄e aurem tuā ad p̄=
ces noſtras· quibꝫ miſericor=
diam tuā ſuppliciter depreca=
mur·ut animā famuli tui N·
quā de hoc ſeculo migrare iuſ
ſiſti in pacis ac lucis regione
cōſtituas·et ſanctoꝝ tuoꝝ nu
mero iubeas eſſe cōſortem.
Annue dn̄e nobis Secre.
ut anime famuli tui N hec p=
ſit oblatio· quā immolando
etiā totius mundi tribuiſti re=
laxare delicta. Qui. Cōpleñ·
Preſta qſ̄s dn̄e ut aīa famu
li tui N hijs purgata ſacrifi=
cijs·indulgentiā pariter ⁊ re=
quiem capiat ſempiternam.
Pro famula Oratio
Queſumus dn̄e p tua pie=
tate·miſerere anime fa=
mule tue N·et a cōtagijs mor
talitatis exutam·in eterne ſal
uationis partē reſtitue. Secr̄
Hijs ſacrificijs anima famu
le tue N à peccatis omnibꝫ ex
uatur ·ſine quibꝫ a culpa ne=
mo liber extitit·qſ̄s dn̄e ut per
hec pie placationis officia per
petuā miſericordiā cōſequa t.
Aueniat queſumus Cōpleñ·
dn̄e anima famule tue lucis
eterne conſortiū·cuius perpe=
tue gratie conſecuta eſt ſacra
mentū. Per xp̄m dn̄m. Pro
Omnipo cōſanguineitate
tēs ſempiterne deus cui
nūquam ſine ſpe miſericordie
ſupplicatur·propiciare animabꝫ
fideliū tuoꝝ·ut qui de hac uita
in tui nominis cōfeſſione de=
ceſſerūt·ſanctoꝝ tuoꝝ nume=
ro facias aggregari. Secre·
Propiciare dn̄e qſ̄s aiabꝫ
fideliū tuoꝝ pro quibꝫ tibi ho
ſtias placationis offerimus·
et quia in hac luce in fide pmā
ſerūt catholica· in futura ui=
ta eis pia retributio cōdonet.
Preſta qſ̄s omni Cōpleñ,
potens deus·ut animas fideliū
tuorū ab angelis lucis ſuſce=
ptas in p̄parata habitacula
deduci facias beatorū. Pro
Propiciare fundatoribꝫ
queſumus dn̄e anima=
bus fideliū tuorū et preſta·ut
qui de tuis donis in hoc loco p
uigili cura nomini tuo quoti
diana p̄parauerūt obſequia
ppetua cū ſanctis tuis p frui
mereantur leticia. Secretū.
Hanc ergo oblationē qſ̄s
domine celeſti benedictione p=
ſequere et concede·ut eis ad ſa
lutem perueniant quoꝝ in hoc
loco ſtipendijs noſtra tibi ſer
uitus uegetata miniſtrat.
Cōpleñ· Concede queſumus

omnipotens deus· ut percepta
cõmunio ſingularis aĩabꝫ fa
muloꝝ fideliũ tuorũ ſit ſemper
ſalutaris· ſitqꝫ eis dñe ꝑpetuũ
remediũ qui in hoc ſeculo di=
uini ſeruitij tibi ꝓparauerũt
obſequia· ⁊ nobꝭ famulis tuiſ
temporale ſubſidiũ. Pro fa=
mulis et famulabus Oratio
Deus cui ꝓpriũ eſt miſere=
ri ſemꝑ et parcere· pro=
piciare aĩabꝫ famuloꝝ famu
larũqꝫ tuarũ· et omnia eorũ
peccata dimitte· ut mortis vin
culis abſoluti trãſire mereã=
tur ad vitã. Secr. Animas
famuloꝝ famularũqꝫ tuarũ
ab omnibꝫ vicijs dñe ⁊ pecca=
tis hũane cõditionis hec ab=
ſoluat oblatio que totius mũ
di tulit immolata peccatũ· ihe
ſus xp̃us filius tuus dñs no=
ſter. Qui. Compleñ. Aſcen=
dant ad te dñe p̃ces nr̃e· ⁊ ani
me famuloꝝ famularũqꝫ tua
rum gaudia eterna ſuſcipiãt
ut quos feciſti adoptionis ꝑti
cipes· iubeas eſſe hereditatis
ꝯſortes Pro ſepultis in cim
Deus in cuius terio Oro
miſeratione anime fide
liũ requieſcunt· famulis et fa
mulabꝫ tuis omnibus hic et
vbiqꝫ in xp̃o quieſcentibꝫ da
propicius ſuoꝝ veniã peccato
rũ· ut a cũctis reatibꝫ abſolu
ti tecum ſine fine letentur.
Pro animabꝫ famu= Secr.
lorum tuoꝝ omniũ hic ⁊ vbi
qꝫ in xp̃o quieſcentiũ hoſtiã
dñe ſuſcipe benignus oblatã·
ut hoc ſacrificio ſingulari vi=
culis horrẽde mortis exute· vi=
tam mereantur eternã. Per
Deus fideliũ lumen Cõpleñ
animarũ adeſto ſupplicationi
bus nr̃is ⁊ da famulis ac fa=
mulabꝫ tuis quoꝝ corpa hic
et vbiqꝫ in xp̃o quieſcũt· refri
gerij ſedem· quietis beatitudi=
nem eterni luminis claritatẽ.
P dñm noſtrũ· Pro omni=
Fideliũ deus bus Oratio
omniũ conditor ⁊ redem
ptor animabꝫ omniũ fideliũ
defunctoꝝ remiſſionẽ cũctorũ
tribue peccatorũ· ut indulgen=
tiam quã ſemper optauerunt
pijs ſupplicationibꝫ cõſequã
tur. Qui viuis et regnas.
Hoſtias queſumus Secre.
dñe quas tibi offerimus pro
animabꝫ omniũ fideliũ defun
ctorum ꝓpiciatus intende· ut
quibus fidei xp̃iane meritum
contuliſti· dones eternũ p̃miũ·
Animabus que= Compleñ
ſumus domine omniũ fideliũ
defunctoꝝ oratio ꝓficiat ſup=
plicantiũ ut eas a peccatis om
nibus exuas· et tue redemptio
nis facias eſſe ꝑticipes. Qui
cum deo patre et ſpiritu ſan=
cto viuis et regnas deus.

Incipit miſſa de quinqꝫ vul=
neribus dñi noſtri iheſu xp̃i

Humiliauit Introitus:
ſemetipſum dñs noſter
iheſus xp̄s uſq; ad mor=
tem mortem aũt crucis ꝓpter qḋ ⁊
exaltauit illum et donauit illi no=
men quod eſt ſuper omne nomen.
ps Miſericordias domini ineter
num cantabo· Oratio
Domine iheſu xp̄e fili dei
viui qui de celis ad terrã
deſcendiſti de ſynu patris· ⁊ in
ligno crucis quiq; plagas ſu
ſtinuiſti· ⁊ ſanguinẽ tuũ p̄cio=
ſum i remiſſionẽ pctõꝝ nr̃oꝝ
fudiſti· te humiliter dep̄camur
ut in die iudicij ad dexteram
tuã audire mereamur dicen=
tẽ· venite benedicti patris mei
percipite regnũ. Qui cum eodẽ
patre et ſpiritu ſancto. Lectõ
Zacharie prophete· xij·
Et dicit dñs deus Effun
dam ſuper domũ dauid ⁊ ſup
habitantes iheruſalẽ ſpiritũ
gratie et miſerationis· ⁊ aſpi
cient ad me quem cõfixerunt:
Et plangẽt eum planctu qua
ſi ſup vnigenitũ· et dolebunt
eum ſicut dolere ſolẽt in mor=
tẽ primogeniti. In illa die e=
rit plãctus magnus in iheru=
ſalem· et dicent ei. Que ſunt
plage iſte in medio manuum
tuarum. Et dicet· Hijs plaga
tus ſum in medio eoꝝ qui di=
ligebant me frameã ſuſcita=
re ſuper paſtorẽ meũ· ⁊ ſup vi=
rum coherentem michi. Dicit
dñs exercituũ. Percutiã paſto=
rem ⁊ diſpergent oues gregis.
Dicit dñs ops. Gr̄ Impro
periũ expectauit cor meũ ⁊ miſeriã ſu
ſtinui qui ſimul mecum cõtriſtare
tur et nõ fuit cõſolantẽ me queſiui
et nõ inueni· v̇ Et dederũt in eſcã
meã fel ⁊ in ſiti mea potauerũt me
aceto· Alla v̇ Aue rex tu ſolus
noſtros tollẽs miſeros errores pa
tri obediens ductus es ad crucem
ut agnus manſuetus ad occiſionẽ
tibi gloria oſanna tibi ſup̄me lau
dis geſtatus coronã: Sc̄dm io=
In illo tempore. hannem· xix·
Sciens iheſus quia iam con
ſumpta ſunt ut cõſumaretur
ſcriptura dixit. Sitio: vas er=
go poſitũ erat aceto plenũ. Il
li autẽ ſpongiã plenam yſopo
circũponentes obtulerunt ori
eius. Cũ ergo accepiſſet iheſus
acetũ dixit. Cõſummatũ eſt· et
inclinato capite tradidit ſpi=
ritũ. Iudei ergo qm̄ paraſce=
ue erat ut nõ remanerẽt corpo
ra mortuoꝝ ſabbato· Erat e=
nim illa magna dies ſabba=
ti· rogauerũt pylatũ ut fran=
gerẽtur eoꝝ crura ⁊ tollerẽtur·
venerũt ergo milites· et primi
quidẽ fregerunt crura· ⁊ alte=
rius q̄ crucifixus eſt cũ eo· Ad
iheſũ autẽ cũ veniſſent viderẽt
eũ iã mortuũ· ⁊ nõ fregerẽt eiꝰ
crura· ſed vnꝰ militũ lãcea la
tus eius aperuit· ⁊ cõtinuo exi
uit ſanguis ⁊ aqua Et q̄ vidit

teſtimoniũ phibuit. Et ſcim⁹
quia verũ eſt teſtimoniũ ei⁹.
Inſurrexerũt in me viri Offer
iniqui abſqȝ miſericordia queſie-
rũt me interficere et lancea vulne-
rauerũt me et cõcuſſa ſunt omnia
oſſa mea. Secr. Domine ihe
ſu xp̃e qui p mũdi redemptio-
ne crucis lignũ aſcendiſti. ut
vniuerſus mũdus qui in tene
bris erat illuminaret. illã lu-
cem in aĩa ⁊ corpore nr̃o ſem-
per tribue. p quã in eternã per
uenire mereamur. P. Cõ.
Foderũt manus meas ⁊ pedes me
os dinumerauerũt oĩa oſſa mea.
Domine iheſu xp̃e Cõpleñ.
qui hora diei ſexta pro redem
ptione mũdi crucis patibulũ
aſcendiſti. et ſanguinem p̃cio
ſum in remiſſionem peccatorum
noſtrorũ fudiſti. te humiliter
dep̃camur. ut poſt obitũ nr̃m
paradiſi ianuas gaudiaqȝ in
troire mereamur. P eundem.
Alia oĩo de quiqȝ vulneribȝ
Oĩps ſempiterne deus qui
humanũ genus in filij
tui dñi noſtri iheſu xp̃i quiqȝ
vulneribȝ redemiſti. p̃ſta ſup-
plicibȝ tuis. ut qui eadem qui-
qȝ vulnera quotidie venera-
mur. p p̃cioſum eius ſangui-
nem morte ſubitaneã et eter-
nam euadere mereamur. P e.
Oĩps ſempiterne deus Secr.
tibi hãc hoſtiã immolamus
in honore quiqȝ vulnerũ filij
tui dñi noſtri iheſu xp̃i ſuppli
citer dep̃cantes. ut quos p̃cio-
ſo ſanguine redemiſti. hos a
ſubitanea et ppetua morte li-
berare digneris. P e. Cõpleñ
Sũptis ſacramẽtis de⁹ oĩps:
in honore quiqȝ vulnerũ filij
tui dñi nr̃i iheſu xp̃i miſericor
diã tuã hũiliter imploramus
ut quos p̃cioſo ſanguine filij
tui redemiſti digneris a mor-
te ſubitanea ⁊ a ppetua cuſto
dire. P eun. Marie ad niues
Rorate celi de introitus
ſup et nubes pluãt iuſtũ
aperiatur terra ⁊ germi-
net ſaluatorẽ. Ps Celi enarrant
gloriã dei ⁊ opa manuũ eius ãnũ-
ciat firmamentum. Oratio
Oĩps ſempiterne deus ſolẽ
nitati genitricis filij tui
dñi nr̃i deuote aſſiſtẽtibȝ. aurẽ
tue pietatis inclina. et p̃ſta: ut
cui⁹ glõſa inſignia debito ce-
lebramus honore ei⁹ meritis
et p̃cibȝ p̃ſentis vite ſpacio fe
lici in tuo famulatu decurſu e-
terne ſalutis munere conſole
mur. Epl'a Ab initio et ante.
Gr. A ſummo celo egreſſio eius.
Alla v̄ Saphiro manſit pul-
crior virginis hũilitas niueqȝ can
didior eius fuit caſtitas ergo ſpes
humiliũ amatrix caſtitatis. feſta
colentes niuiũ coniungito beatis
alleluia. Proſa

Eya ſponſa xp̄i gaude corde vo
ce noua laude militans eccle
ſia· Et celeſtis ierarchie iocūdan
tur in hac die dulci cū ſymphonia
Totus orbis colletetur totus cho
rus gratuletur ſupernoꝝ ciuium·
Genitricis illibate ſemper virgi=
nis beate aſſiſtūt feſta niuiū Que
nature contrariū ex auguſto infi=
nitum fructum profert paruula·
Homo deū ſtella ſolem nata pa
trem virgo prolem antiquū iuuē=
cula· ouum creat virgo virum
dum ſol virginale gyrum in eſtate
media. Luſtrat magno cum fer
uore niuē dedit cū algore miſcuit
cōtraria. orem agit in ſtuporē
dum nix datur ꝑter morem incō=
ſuetum patrie Quid ꝑtendit dū
ſcitur ſtatim tellus aperitur tu ꝓ
cultu latrie Huius templi de ſtru
ctura vidit viſione pura pontifex
liberius. Genitricem ꝑcellentem
nocte ſibi colloquentem obedit ce
lerius. Somno vidit cum vxore
matrem xp̄i cū fulgore nobiliſ pa
tricius. Laudans templū con=
ſūmari ⁊ a cūctis venerari exequū
tur citius. Templū pulcrū erexe
rūt et idem cōſecrauerūt virginis
ſub titulo. Qui ſigna clarent pu
ra que ſunt ſūt a natura eius am
miniculo. Quam precemur corde
puro ut non latet in obſcuro no=
ſtros tandem ſpiritus. Sed in re
gno claritatis tū colloces cū beatis
poſt ꝑſentis gemitus Amen.

Euāgeliū Liber generatōnis
iheſu xp̄i. require in natiuita
te ipſius. Offꝫ Diffuſa eſt gra=
tia in labijs: Secretū Clemē
tiſſime pater maieſtati tue ho
ſtias corporis ⁊ ſanguinis ihe
ſu xp̄i filij tui dn̄i noſtri ꝓ pec=
catis noſtris offerentis humi
liter dep̄camur· ut marie eiuſ=
dem filij tui genitricis· ad hec
expianda p̄cibꝫ adiuuemur·
cuius oratoriū hodierna die
in niuiū deſcēſu formaliter ex
preſſiſti. P eundē. Cō· Dile=
xiſti iuſticiā et odiſti iniquitatem.
Corpore et ſangui Cōpleñ·
ne iheſu xp̄i filij tui dn̄i noſtri
refecti queſumus omnipotenſ
deus: ut q̄ ſancto in nobis ope
rante ad illius gaudia veni=
re valeamꝰ in celis cuius ho=
dierna die oratoriū niuiū de=
ſcenſu demōſtrare voluiſti in
terris. Per eundem xp̄m dn̄.
Officiū quarte ferie in dn̄ica
tercia poſt epiphaniā. Ad ro=
manos
Fratres. Sicut
per vnius delictū in con=
demnationē mortis· ſic ꝑ vni
us iuſticiam omnes homineſ
in iuſtificationem vite. Sicut
enī ꝑ inobedientiā vniuſ pctō
res cōſtituti ſunt multi. Ita ꝑ
vniꝰ obedientiā iuſti cōſtituēt
multi. Lex enī ſubintrauit ut
abūdaret delictū· vbi aūt abū
dauit delictū ſuphabūdauit

gratia· At ſicut peccatum re-
gnauit in mortem·ita et gra-
tia regnauit per iuſticiã in vi-
tã eternam. Per iheſum xp̄m
dñm noſtrũ. Scdm lucam
In illo tempore. Factũ eſt eũti-
bus diſcipulis ĩ via dixit qui
dã ad iheſũ. Sequar te quo-
cunqȝ ieris. Et ait illi iheſus.
Vulpes foueas habent· et vo-
lucres celi nidos. Fili⁹ autẽ ho
minis nõ habet ubi caput ſuũ
reclinet· Ait autẽ ad alterum.
Sequere me. Ille autẽ dixit.
Dñe: pmitte me primũ ire ſe-
pelire patrẽ meũ. Dixit ei ihũs
Sine ut mortui ſepeliant mor
tuos ſuos. Tu autẽ vade ⁊ an
nuncia regnũ dei. Et alter ait.
Sequar te dñe ſed primũ per-
mitte me renũciare hijs q̃ do-
mi ſunt. Ait ad illũ ihũs. Ne-
mo mittẽs manũ ſuã ad ara
trũ et reſpiciens retro· aptus
eſt regno dei. Feria ſexta Ad
Fratres. Si romanos
vnius delicto multi ſunt
mortui· multomagis gratia
dei et dñi in gratia vnius ho-
minis iheſu xp̄i in plures ha-
bundauit· Et nõ ſicut p vnũ
peccatũ ita et donũ· Nam iudi
cium ex vno in cõdemnationẽ
Gratia autẽ ex multis delictis
in iuſtificationem· Si enim in
vnius delicto mors regnauit
per vnũ· multomagis habun
dantiã gratie et donationis
et iuſticie accipientes in vita
regnabũt per vnũ iheſũ xp̄m
dñm noſtrum· Scdm lucã
In illo tpe· Dicebat ihũs cui-
dam principi phariſeorũ. Cũ
facis prandiũ aut cenã: noli
vocare amicos tuos ⁊ fratres
tuos neqȝ cognatos neqȝ vi-
cinos diuites· ne forte ⁊ ipi te
reinuitẽt· ⁊ fiat tibi retributio
Sed cum facis cõuiuiũ· voca
paupes debiles cecos claudos
Et beatus eris· quia nõ habẽt
retribuere tibi. Retribuet enĩ
tibi in retributione iuſtorum
Hec autẽ cũ audiſſet quidam
de ſimul diſcũbentibȝ dixit il-
li· Beatus qui mãducabit pa
nem in regno dei· Feria quar
ta dominice vacantis Ep̃la
Fr̃es· ſicut p vnius delictũ oẽs
hoĩes ut ſupra· Mathei·xxj·
In illo tempore· Dixit ihũs di-
ſcipulis ſuis parabolã hanc·
Homo quidã habebat duos
filios· Et accedens ad primũ
dixit· Fili vade hodie operari
in vinea mea· Ille autem re-
ſpondens dixit· Nolo. Poſtea
autem penitẽtia motus abijt·
Accedens autẽ ad alterũ dixit
ſimiliter· At ille reſpondens
ait· Eo domine· Et non iuit·
Quis ex duobus fecit volun
tatẽ patris· Dicũt ei· Primus
Dicit illis iheſus. Amen dico

vobis· quia publicani et me=
retrices p̃cedent vos in regno
deĩ. Venit enĩ ad vos iohan=
nes in via iuſticie et nõ credi=
diſtis ei. Publicani autẽ ⁊ me
retrices crediderunt ei: Feria
ſexta Ad epheſios·
ratres. Cũ audiuiſſetis
verbũ veritatis euangeliũ ſa
lutis veſtre· in quo et creden=
tes ſignati eſtis ſpiritu ꝓmiſ=
ſionis ſancto· qui eſt pignus
hereditatis nr̃e in redemptio=
nẽ acquiſitionis in laude glo=
rie ipſius. Propterea ⁊ ego au
diens fidem veſtrã que eſt in
dño iheſu· et dilectionẽ in oẽs
ſanctos. Nõ ceſſo gratias a=
gens pro vobis· memoriã ve
ſtri faciẽs in orationibꝫ meis
ut deus dñi nr̃i iheſu xp̃i pater
glorie det vobis ſpiritũ ſapi=
entie ⁊ reuelatõnis in agnitio
nẽ eius illumiãtos oculos cor
dis vr̃i· ut ſciatis que ſit ſpes
vocationis eius· ⁊ que diuicie
glorie hereditatis eius in ſan
ctis· et que ſit magnitudo ſup
eminens virtutis eius in nos
qui credidimus ſcd̃m opera=
tionem potentie virtutis eius
quã operatus eſt· In xp̃o ihe=
ſu dño noſtro. Scd̃m marcũ
In illo tp̃e. Egreſſus eſt ihũs
ad mare omniſqꝫ turba cum
eo veniebãt ad eũ et docebat
eos. Et cũ p̃teriſſet vidit leui
alphei ſedentẽ ad theoloneũ· ⁊
ait illi. Sequere me. Et ſurgẽſ
ſecutus eſt eũ. Et factũ eſt dũ
recũberent in domo illius· mul
ti publicani ⁊ pctõres ſil' diſcũ
bebãt cũ iheſu ⁊ diſcipulis ei⁹
Erant autẽ multi qui ⁊ ſeque
bãtur eũ. Et ſcribe et phariſeĩ
videntes qꝛ mãducaret cũ pu
blicanis et pctõribꝫ dicebant
diſcipulis ei⁹. Quare cũ publi
canis et pctõribꝫ mãducat et
bibit? Hoc audito iheſus· ait
illis. Nõ neceſſe habent ſani
medico ſed qui male habent
Nõ enim veni vocare iuſtos:
ſed pctõres. Feria q̃rta dñice
ſeptuageſime Ad hebreos·
ratres. Feſtinem⁹ ingre=
di in illã requiẽ: ut ne in
idipſum incidat incredulita=
tis exemplũ. Viuus eſt enĩ ſer
mo deĩ ⁊ efficax· et penetrabili=
or omni gladio ancipite· et p=
tingens uſqꝫ ad diuiſionẽ aĩe
et ſpũs. Cõpagũ quoqꝫ ⁊ me=
dullarũ ⁊ diſcretor cogitatio
nũ ⁊ intentionũ cordis. Et nõ
eſt ulla creatura inuiſibilis ĩ
cõſpectu eius· Oĩa autẽ nuda
et aperta ſũt in oculis ei⁹ ad
quẽ nobis ſermo. Habemus
ergo pontificẽ magnũ q̃ pene=
trauit celos iheſũ filiũ dei· tene
amus ↄfeſſionẽ eius. Nõ enĩ
habem⁹ pontificẽ qui nõ poſſit
cõpati infirmitatibꝫ nr̃is· te=

ptatū autē per omnia pro ſi-
militudine abſq; peccato. Ad
eamus ergo cum fiducia ad
thronum gratie ut miſericor
diā conſequamur ⁊ gratiā in
ueniamus in auxilio oportu-
no. Per iheſū xp̄m dn̄m no-
ſtrum. Secundū marcum
In illo tempore. Egreſſus ihe-
ſus ibat ꝑ totā galileam· nec
volebat quēq; ſcire. Docebat
autem diſcipulos ſuos ⁊ dice
bat illis. Quomō filius hoīs
tradetur in manus peccatoꝝ ⁊
occident eum· ⁊ tercia die reſur
get. At illi ignorabāt verbū
et timebant eū interrogare.
Et venerūt in capharnaum.
Qui cū domi eſſent interroga
bat eos iheſus dicens. Quid
in via tractabatis? At illi ta-
cebant· Siquidem intra ſe in-
uicem diſputauerant quis eſ-
ſet illoꝝ maior· Et reſidens vo
cauit duodecim et ait illis. Si
quis vult primus eſſe erit om
niū nouiſſimus et omniū mi-
niſter· Et accipiens puerū ſta
tuit eum in medio eoꝝ· Quē
cum cōplexus eſſet ait illis·
Quiſquis vnū ex huiuſmodi
pueris receperit in noīe meo
me recipit· Et quicūq; me ſu-
ſceperit nō me ſuſcipit· ſed eū
qui me miſit· Feria ſexta Lc̄o
epl'e beati iohānis apli:
Rnī· Qui non ·i·iohā·v·

credit filium dei mendacem
facit eū· Quoniā nō credit in
teſtimonio qd̄ teſtificatus eſt
deus de filio ſuo· Et hoc ē teſti-
moniū: qm̄ vitā eternā dedit
nobis deus· Et hec eſt vita que
in filio eiꝰ eſt· Qui habet filiū
habet vitā· Qui nō habet filiū
dei vitā non habet· Hec ſcripſi
vobis ut ſciatis qm̄ vitā ha-
beatis eternā q̄ creditis ī noīe
filij dei· Et hec fiducia quā ha-
bemus ad eū· Quia quecūq;
petierimꝰ ſcd̄m volūtatē eius
audit nos· Et ſcimus qm̄ au-
dit nos quicqd̄ petierimꝰ· ſci-
mus qm̄ poſtulationes habe
mus quas poſtulamus ab eo
Qui ſcit fratrē ſuū peccare pec
catū nō ad mortē petet ⁊ dabit
ei vitā peccanti non ad mortē
Eſt peccatū ad mortē nō ꝑ il-
lo dico roget q̄s· Oīs iniqui-
tas pcc̄m eſt· et ē pcc̄m ad mor
tē. Scimus oīs qui natus ē ex
deo nō peccat· ſed generatio dei
cōſeruat eū ⁊ malignꝰ nō tā-
git eū. Scimus qm̄ ex deo ſu-
mus ⁊ mūdus totus in mali-
gno poſitus eſt. Et ſcimꝰ qm̄
filius dei venit ⁊ dedit nob̄ ſen
ſum ut cognoſcamꝰ deū verū
Et ſcimꝰ qm̄ filius dei venit et
ſcimus in vero filio eiꝰ iheſu
xp̄o. Hic eſt verus deus ⁊ vita
eterna. Scd̄m lucam·ix:
In illo tempore· Factum eſt dū

cõplerentur dies aſſumptio-
nis iheſu et ipſe faciem ſuam
firmauit ut iret in iheruſalem
Et miſit nũcios ante cõſpectũ
ſuũ. Et euntes intrauerũt ci-
uitatem ſamaritanorũ ut pa-
rarent ei cibum. et non recepe-
rũt illũ. quia facies eius erat
euntis iheruſalem. Cũ vidiſ-
ſent autẽ diſcipuli eius iaco-
bus et iohannes dixerũt. Do
mine vis dicimus ut ignis de-
ſcendat de celo et cõſumat il-
los. Et conuerſus increpauit
eos dicens. Neſcitis cuiꝰ ſpi-
ritus eſtis. Filius enĩ hominis
non venit animas ꝑdere ſed
ſaluare. Et abierunt in aliud
caſtellum. Feria quarta do-
minice ſexageſime. Ad hebre-
os. xij.
Fratres. Recogi-
tate dñm iheſum xp̃m q̃
talem ſuſtinuit a peccatoribꝫ
aduerſus ſemetipm cõtradi-
ctionem. ⁊ ne fatigemini ani-
mis veſtris deficientes. Non-
dum enim uſqꝫ ad ſanguinẽ
reſtitiſtis aduerſus peccatũ re-
pugnãtes. ⁊ obliti eſtis conſo
lationis que vobis tanq̃ꝫ fi-
lijs loquitur dicẽs. Fili mi no
li negligere diſciplinã domini
neqꝫ fatigeris cũ ab eo argue
ris. Quẽ enĩ diligit dñs corri
pit. flagellat autẽ omnẽ filiũ
quẽ recipit. In diſciplina pſe
uerate. tãq̃ꝫ filijs vobis ſe of-
fert deus. Quis enĩ filius quẽ
non corripit pater? Qđ ſi ex-
tra diſciplinã eſtis cuius par-
ticipes eſtis omnes: ergo adul
teri ⁊ non filij eſtis. Deinde pa
tres quidem carnis noſtre ha
buimus eruditores et reuere-
bamur eos. Num multoma-
gis obtẽperabimus patri ſpi
rituũ ⁊ viuemus? In xp̃o ihe
ſu dño noſtro. Scđm marcũ
IN illo tempore. Docente ihe-
ſu ad mare cõgregata eſt ad
eũ turba multa ita ut in na-
uim aſcenderẽt in mari. Et oĩs
turba circa mare ſuper terrã
erat. Et docebat illos in para
bolis multa. et dicebat illis in
doctrina ſua. Audite: ecce exijt
ſeminans ad ſeminandũ. et
dum ſeminat aliud cecidit cir
ca viam ⁊ venerunt volucres
et comederũt illud. Aliud aũt
cecidit ſuper petroſa vbi non
habuit terram multam ⁊ ſta-
tim exortum eſt. quoniam nõ
habebat altitudinem terre. Et
quando exortũ eſt ſol exeſtua-
uit. et ex eo q̃ non haberet ra-
dicem exaruit. Et aliud cecidit
inter ſpinas et aſcenderũt ſpi
ne et ſuffocauerũt illud. et fru
ctum non dedit. Et aliud ceci-
dit in terrã bonã et dabat fru
ctum aſcendentem et creſcentẽ
et afferentem vnũ triginta et
vnũ ſexaginta ⁊ vnũ centũ.

Euangeliũ ſabbato poſt In=
uocauit· Scđm marcum· vj·

IN illo tempoꝛe· Cum ſero fa=
ctũ eſſet erat nauis in medio
maris et ihũs ſolus ĩ terra· Et
videns laboꝛãtes eos in remi=
gãdo· Erat enĩ vẽtus cõtrari=
us illis. Et circa q̃rtã vigiliã
noctis venit ad eos ãbulans
ſuper mare et volebat p̃terire
eos. At illi ut viderũt eũ ſuper
mare putauerũt fantaſma eſ
ſe· et exclamauerunt. Oẽs enĩ
eũ viderũt et cõturbati ſũt. et
ſtatim locutus eſt cum eis. Et
dixit illis. Cõfidite ego ſũ no=
lite timere. Et aſcẽdit ad illos
in nauim ⁊ ceſſauit ventus et
plus magis intra ſe ſtupebãt
Nõ enĩ intellexerũt de panibꝫ
Erat enĩ coꝛ obcecatũ eoꝝ. Et
cũ tranſfretaſſent puenerunt
in terrã genezareth ⁊ applicue
runt. Cũ egreſſi eſſent de naui
cõtinuo cognouerũt eũ· Et p
currẽtes vniuerſam regionẽ
illã· Ceperũt in grabatis hos
qui male habebant circũferre
vbi audiebant illum eſſe. Et
quocũqꝫ introibat in vicos ⁊
in villas et in ciuitates in pla
teis ponebant infirmos et de=
p̃cabantur eũ· ut uel fimbriã
veſtimenti eius tangerent. Et
quotquot tangebãt eum ſal=
ui fiebant.

In vigilia plurimoꝛum apo=
ſtoloꝝ introitus·

Intret in conſpectu tuo gemitus.

Exaudi nos deus Oratio
ſalutaris noſter et apo=
ſtoloꝛũ tuoꝛum N· et N· nos
tuere p̃ſidijs· quoꝝ donaſti fi=
deles eſſe doctrinis. Per· do·

Epiſtolã et euangeliũ qđ cõ=
perit de cõmuni ſanctoꝛũ. Gr

Vindica dñe ſanguinẽ· Offr
Exultabũt ſancti in gloꝛia· Secr

Munera domine tue gloꝛifica
tionis offerimus que ut tibi
p nobis grata ſint eoꝛũ que=
ſumus dep̃catio efficiat quoꝝ
ſolennia p̃uenimus· P· Cõ·

Iuſtoꝛum anime· Compleñ·

Sancta tua nos dñe ſumpta
viuificẽt ⁊ intercedentibꝫ ſan=
ctis apoſtolis tuis miſericoꝛ=
die ſempiterne prepareut ex=
piatos· P dñm noſtrum·

Sequūtur quedā votiue ſeu
ſpeciales miſſe. Et primo de fa
cie dñi. Introit⁹. Nos aūt glo
riari oportet in cruce dñi. Oro
DEus q̄ nobis vultus tui
lumīe ſignatis memori=
alē tuū ad inſtantiā veronice
ymaginē ſudario impreſſam
relinquere voluiſti· per crucem
tuā et paſſionē nobis tribue
ꝙ̄s ut illā nunc in terris ꝑ
ſpeculum et in enigmate vene
rari et adorare valeamuſ vt te
facie ad faciē iudicē ſup nos
venientem ſecuri videamus·
Epl'a. Fratres· Recogitate do
minū noſtrū iheſum xp̄m· Re
quire feria quarta dñice· lx.
Grad· Chriſtus factus eſt ꝓ no
bis obediens uſqꝫ ad mortem mor
tem aūt crucis· V· Propter qđ et
deus exaltauit illū et dedit illi no=
mē quod eſt ſuper omne nomē all'a
V· Dulce lignū dulces clauoſ dul
cia ferēs pondera que ſola fuiſti di
gna portare regem celorū et domi=
nū all'a. Sc̄dm lucā· xxi·
IN illo tp̄e· Dixit iheſus diſci=
pulis ſuis· Attendite aūt vo=
bis ne forte grauentur corda
veſtra in crapula et ebrietate
et curis huius vite et ſuperue=
niet in vos dies repentina illa
tanquā laqueus ſupueniet in
om̄eſ qui ſedent ſuper faciē ter
re. Vigilate ergo omni tempo
re orantes vt digni habeami=
ni fugere iſta om̄ia que futu=
ra ſunt et ſtare ante filiū hoīs
Erat autē aliquot diebꝫ do=
cēs in templo· noctibꝫ vero ex
iens morabatur ī monte qui
dicitur oliueti. Et om̄is popu=
lus manicabat ad eū venire
⁊ in templo audire illū. Offr̄
Protege dñe plebem tuā ꝑ ſignū
ſancte crucis ab om̄ibus inſidijs
inimicoꝝ om̄iū ut tibi gratam ex=
hibeamus ſeruitutē ⁊ acceptabile
tibi fiat ſacrificiū noſtrū. Secre.
DEus qui ꝓ mūdi redempti=
one voluiſti a iudeis reproba=
ri et a iuda oſculo tradi vincu=
lis alligari vt agnus innocēs
ad victimā duci et in cōſpectu
pilati offerri· falſiſ quoqꝫ teſti
bus accuſari flagellis ⁊ oppro
brijs moleſtari· conſpui ala=
pis cedi ſpinis coronari et in
cruce leuari· atqꝫ īter latrōes
deputari· clauis et aculeis ꝑfo
rari· felle ⁊ aceto potari et lan=
cea vulnerari· tu dñe ihū xp̄e
per has ſanctiſſimaſ penas tu
as nos ab inferni penis ſal=
ua et ꝑ crucē tuam ſanctā cu=
ſtodi et perduc illuc miſeros
quo perduxiſti latronem cru=
cifixū tibi ꝯfitentem. Cōmu.
Nos aūt gloriari oportet in cruce
Complen. Auxilientur nob̄
q̄ms dñe quīqꝫ paſſiones tue
et defendant ab omni malo ⁊
āguſtia ab oī luctu et miſeria

ab impugnatione corporis et
anime. Scim⁹ eñi in quacũqꝫ
die memoriã eaꝝ habuerim⁹
ſalui erimus et ideo de immen
ſa pietate tua ꝯfiſi per has tu=
as ſanctiſſimas paſſiões te de
ꝓcamur ut nos indignos fa=
mulos tuos celeſti ꝓtegas au
xilio et ꝯtinua ꝓtectione ꝯſer=
ues. Qui viuis ⁊ regnas de⁹ P

Officiũ de miſcdia dei.

Miſerere mei dñe quoniã cõ=
turbatus ẽ oculus meus aĩa
mea et venter meus defecitqꝫ in do
lore vita mea et cõturbata ſunt o=
mnia oſſa mea. ṽ. Saluũ me fac
in miſericordia tua domine nõ cõ
fundar quoniã inuocaui te. Glia.

Oro. Apud miſcdie de=
us qui ꝓter nos deſcen
dẽs ĩ uterũ virgis addictus li
gno ꝑfoſſus clauo. veſtimẽtis
ſuꝑ ſortem dimiſſis liber ſur=
rexiſti a mortuis te ſupplices de
ꝓcamur ut virtute huius com
mercij non immemor ſis po=
pulũ tuũ a vinculis liberando
a morte ꝑpetua eripias. et ĩ re
ſurrectionis gloria inter ſan=
ctos tuos reſuſcitatũ reſpira=
re ꝯcedas. Qui cũ deo. Lectio
eple bti pauli apli ad ro. v.

Fr̃es. Xp̃s cũ adhuc eſſe
mus infirmi ſcdm tpus
pro impijs mortuus. vix enim
ꝓ iuſto quis moritur. Nam ꝓ
bono forſan quis audeat mo
ri: Commendat aũt deus cari=
tatẽ in nobis qm̃ cũ adhuc pec
catores eſſemus xp̃s pro no=
bis mortu⁹ ẽ. Multo ergo ma
gis nũc iuſtificati ĩ ſanguine
ipĩus erim⁹ ab ira per ipm̃. Si
enim cũ inimici eſſemus recõ
ciliati ſumus deo ꝑ mortem fi
lij ei⁹ multomagis recõciliati
ſalui erimus in vita ipĩus nõ
ſolũ aũt ſed gloriamur in deo
per iheſum xp̃m dñm noſtrũ:
per quẽ nunc recõciliatõnẽ ac
cepimus. Grad. Conciliũ ma
lignantiũ obſedit me foderũt ma=
nus meas et pedes meos dinume=
rauerunt om̃ia oſſa mea. ṽ. Nã
et ipĩ ꝯſiderauerũt me ⁊ inſpexerũt
me diuiſerunt ſibi veſtimẽta mea
et ſuper veſtem meã miſerũt ſortem

Alla. ṽ. Domine ne longe fa=
cias miſerationes tuas a me miſe
ricordia et veritas tua ſemꝑ ſuſce=
perũt me qꝫ circumdederunt me ma
la quorũ non eſt numerus alla.

Euange. Scdm iohannem.

In illo tp̃e. Judei ergo quom
am paraſceue erat ut non re=
manerent iu cruce corpa ſab
bato. uſqꝫ ibi Et cõtinuo exi=
nit ſanguis et aq̃. vide in paſ
ſione Feria ſexta circa finem.

Offꝫ. Pilatus tradidit eis ihm̃
ut crucifigeretur flagellis ceſum ⁊
milites plectẽtes cororonã ſpineã
impoſuerũt ſuꝑ caput ei⁹. Secre.

Creator oĩm alimentoꝝ dñe

ante ſecula rex eterne memen
to gregis tui quē effuſiōe cru
oꝛis tui redemiſti· omniū quo=
q; te querētiū voces ꝓpiciat⁹
exaudi et p̄ſta vt hec hoſtia ſa
lutaris et ip̄oꝝ fiat purgatio
delictoꝝ et tue ꝓpiciatio maie=
ſtatiſ. Qui vi· **Prefatio.** Qui
ſalutē humani. **Cō.** Bene
dictus deus ⁊ pater dn̄i noſtri ihū
xp̄i q̄ ſcd̄m miſcdiā ſuā regenera=
uit noſ ī ſpem viuā ꝑ reſurrectōem
ihū xp̄i ex moꝛtuis. **Cōpl'·** Ihū
dn̄e q̄ āte ſecl'a cū p̄re manēs
ꝯditiōemq; humanā ſuſcipi=
ens ab humano diſcipulo ꝓ=
ditus ī moꝛtē ſubiſti ꝑ ꝑditis
exaudi oꝛatōnē ſupplicū vt ſa
cramēta que ſumpſimus ſpi=
ritualibꝫ nos repleant alimē
tis ⁊ corꝑalibꝫ tueantur auxi
lijs P dn̄. **Officium de coro
na domini. Introitus·** Gaude
amus oēs in dn̄o· **v̄** ·Oēs gen=
tes plaudite manibꝫ. **Oratio:**
Preſta qm̄s omp̄s deus
ut qui ī memoriā paſſi=
onis dn̄i noſtri iheſu criſti co=
ronā eius ſpineā veneramur
in terris ab ip̄o gloria et ho=
noꝛe coronari mereamur ī ce=
lis. ꝑ dn̄m no· **Lectio li· ſapiē**
Ferculū ſalomonis qua=
draginta ābiūt ex foꝛtiſ
ſimis ⁊ oēs tenentes gladios
ad bella doctiſſimi vniuſcuiuſ=
q; enſis ſup femur ſuū ꝓpter
timoꝛes nocturnoſ. Ferculū fe
cit ſibi rex ſalomō de lignis li=
bani· colūnas eiuſ argenteas
reclinatoriū aureū· aſcēſū pur
pureū · media caritate ꝯſtra=
uit ꝓpter filiaſ ihrl'em. Egre=
dimini filie ſyō ⁊ videte regem
ſalomonē in dyademate q̄ co
ronauit eū mater in diſpenſa
tōne illius in die leticie coꝛdis
eiuſ· Quā pulcra eſ ſoroꝛ mea
ſponſa mea quā pulcra oculi
tui colūbaꝝ abſq; eo qđ latet
Veni de libano ſponſa veni de
libano coronaberis· **Grad̄·**
Corona aurea ſup caput eiuſ ex
p̄ſſa ē ſigno ſcītatiſ gloria honoriſ
et opus foꝛtitudis. **v̄** .Qm̄ preue
niſti eū in benedictōnibꝫ dulcedis
poſuiſti in capite eius coronā de la
pide precioſo· All'a· **v̄** Dulcis
ſpina xp̄i dulcem pungens verti=
cem q̄ ſola fuiſti digna coronare re
gem celoꝝ et hoīm· **Proſa·**
Celi terra maria et in eiſ oīa
laudant creatorem· Cuius
mira gratia nobis ad p̄ſidia dedit
redemptorē. Qui⁹ inter alia paſ=
ſionis inſignia refulget corona·
Que quōdā ī gloria nūc ī multa
gratia ꝯfert vite dona. A pūctu=
ris liberat noſ dū xp̄s tolerat pū=
cturas ſpinaꝝ· Celi ſidus reſerat
ianuā quam clauſerat regni tene=
brarum· Corona gens miſera in
ter plura libera plectabat. Capi
ti moꝛtifera imprimendo vulnera

xp̄m deridebat. Hic dolor et ob-
probrium plaga et ludibrium in
corona ſita. Bene dant remedi-
um et eternũ gaudiũ in futura vi-
ta. O de⁹ eccleſie ſertũ regis glo-
rie o bona ſpina· e laudantes
hodie p̄ſentis āguſtie ſerues a ru-
ina· Amen. Si placet paſſio di-
catur ferie ſexte· Vel hoc euan
gelium. Scd̄m iohannē.

In illo tempore. Apprehēdit py
latus iheſum et flagellauit et
milites plectentes coronam de
ſpinis impoſuerũt capiti eius.
Et veſte purpurea circundede
runt eum· et veniebant ad eũ
et dicebant. Aue rex iudeorũ.
et dabant ei alapas. Exiuit i-
terum pylatus foras et dixit
Ecce adduco eũ vobis vt co-
gnoſcatis quia nullā cauſam
in eo inuenio. Exiuit ergo ihe
ſus portans coronam et pur-
pureũ veſtimentum. Offer.

Lauda iheruſalē dominũ quia
dabit coronā pro cinere et eris co-
rona glorie in manu domini in dy
adema regni in manu dei. Secre.

Quos milites rex omĩpotens
corrobora vt quos hui⁹ mor-
talitatis miſeria āguſtat bra
uiũ ſuperne beatitudinis appre
hendat P dominũ. Commu·

Letare mater noſtra quia dabit
capiti tuo augmēta gratiarũ ⁊ coro
na inclita proteget te. Complen·

Supplices te rogamus om-
nipotens deus vt hec ſacramē
ta que ſumpſimus pro ſacro-
ſancte corone filie tui cui⁹ ſo-
lennia recenſentes virtutē no
bis perficiant et medelam· P
dominũ noſtrum iheſum.

Sequitur miſſa de tribulatio-
ne beate virginis. Introit⁹.

Vultum tuum deprecabũ
tur omĩes diuites plebis
adducentur regi virgĩes
poſt eam, proxime eius offerentur ti
bi in leticia et exultatione· Ps·
Eructauit cor meum verbũ bonũ
dico ego opera mea regi: Oratio.

Omnipotens clementiſſi-
me deus qui glorioſiſſi-
mam matrem tuam virginē
mariam tuo ſacratiſſimo ſā-
guine in cruce pendens perfu-
diſti et eius cor medullit⁹ tuo
dolore nimio ſauciaſti. Cōcede
vt per lamentabilem eius a te
ſeparationem a tribulatione
preſenti miſericorditer libere-
mur et ad vitam proficiam⁹
ſempiternā· Qui viuis et re·
Lectio yſaye prophete· liij·

In diebus illis· Dixit yſayas
Domĩe quis credidit auditui
noſtro et brachiũ domini cui
reuelatum eſt. Et aſcendit ſi-
cut virgultum corā eo· et ſicut
radix de terra ſitiēti non ē ſpe-
cies ei neq; decor· et vidim⁹ eũ
et non erat aſpectus et deſide-
rauimus eum deſpectũ et no-

niſſimũ viroꝝ virum doloꝛum
et ſcientem infirmitatem et q̃-
ſi abſconditus vultus eius et
deſpect⁹ unde nec reputauim⁹
eũ . Uere languoꝛes noſtros
ip̃i tulit et doloꝛes noſtros ip̃e
poꝛtauit et nos reputauimus
ip̃m leproſum ⁊ percuſſum a
deo et humiliatũ. Ip̃e aũt vul
neratus eſt ꝓpter iniquitates
noſtras attritus eſt ꝓpter ſce
lera noſtra. Diſciplina pacis
noſtre ſuper eum: et eius liuo-
re ſanati ſumus· om̃es nos q̃
ſi oues errauimus vnuſquiſ-
q; in viã ſuam declinauit· ⁊ do-
minus poſuit in eo iniquitatẽ
om̃iũ noſtrum· oblatus eſt q2
ip̃e voluit ⁊ nõ aperuit os ſuũ
Sicut ouis ad occiſionem du
ctus eſt. et quaſi agn⁹ coꝛam
tõdẽte ſe obmutuit· et nõ ape-
ruit os ſuũ . In hũilitate iudi
cium eius ſublatum eſt. Gene
rationem eius quis enarra-
bit· quia abſciſus ẽ de terra vi
uentium ꝓpter ſcelus ꝑpl'i mei
percuſſi eũ et dabit impios ꝑ
ſepultura ⁊ diuitem pro moꝛ
te ſua eo q̄ iniquitatẽ nõ fece
rit nec dolus fuerit in oꝛe eius
et dominus voluit ꝯterere eũ i
infirmitate. Si poſuerit ꝓ pec-
cato animã ſuam videbit ſe-
men longeuũ et voluntas do-
mini ĩ manu eius dirigetur· ꝓ
eo q̄ tradidit ad moꝛtẽ ani-

mam ſuã· et cũ ſceleratis depu
tatus eſt· et ip̃e peccata multo-
rum tulit· pro trãſgreſſoꝛibȝ
oꝛauit vt nõ perirent . Gradũ
Audi filia et vide et inclina aurẽ
tuam quia concupiuit rex ſpeciem
tuam. ṽ· Specie tua et pulcritudi
ne tua intende proſpere procede et
regna. Allˀa. ṽ· O conſolatrix
pauperum maria tuis precibuſ au
ge virtutum numerum in carita-
te xp̃i quos tu de moꝛtis manibus
per filiũ humilimũ mater eripuiſti
Allˀa· Proſa·
Surgit xp̃us cũ tropheo iã
ex agno factus leo ſolenni victoꝛia
Moꝛtem vicit ſua moꝛte reſerauit
ſeras poꝛte ſue moꝛtis gratia·
Hic eſt agnus qui pendebat et in
cruce redimebat totum gregẽ oui-
um· Qui cum nullus condolebat
matrem eius cõſumebat doloꝛis ĩ-
cendiũ· Mater dei quid vidiſti cõ
tẽplando crucẽ xp̃i· Uidi ihe
ſũ ſpoliari et ĩ cruce ſubleuari pecca
toꝝ manibȝ Mater dei quid vidi
ſti contẽplãdo crucẽ xp̃i Uidi val-
de cruentatum haſta latus perfoꝛa
tum viui fontis exitum· Mater
dei quid vidiſti contẽplando crucẽ
xp̃i. Quod ſe mater cõmendauit
et qđ caput inclinauit et emiſit ſpi
ritum· Uirgo mater quid feciſti
poſtquam natum emiſiſti- Ul-
tum clamãs eiulaui qđ ab ip̃o ſe-
parata et in terra me proſtrata tã
vix habebam ſpiritũ· Uirgo ma

ter quid feciſti poſtquã natũ amiſi
ſti. Poſt hec domum deportata ⁊
ex toto cruẽtata ſic iacebã deſolata
repleta meroribꝫ Virgo mater no
li flere iã ſurrexit xp̃us vere ꝑ te ni
mis deſolata ꝑ ip̃m ſũ viſitata Ora
nobis maria ꝓ hoc clemẽs et pia a
ſpectũ xp̃i viuentis et gloria frui re
ſurgentis. In prece nos pia xp̃o
recõcilia que ſola mater intacta es
genitrix verbi dei ſancta. Creden-
dum eſt ex te deum ⁊ hominẽ natũ
reſurrexiſſe glorificatum. Scimus
xp̃m ſurrexiſſe ex mortuis vere con
ſerua mater nos et tuere.

Secundum Johannem.

In illo temp̄e. Stabat aũt iu-
xta crucẽ ih̃ũ mr̃ et ſoror mr̃is
eiꝰ, cleophe et maria magda-
lena. Cum vidiſſet ergo ih̃s
matrẽ et diſcipulũ quẽ dilige-
bat: dicit matri ſue. Mulier ec
ce filius tuus. Deinde dicit di
ſcipulo. Ecce mater tua. Et ex
illa ora accepit eã diſcipuluſ ĩ
ſuam. Poſtea ſciẽs iheſus qꝛ
iam omnia cõſummata ſunt
vt conſũmaretur ſcriptura di
cit. Sitio. vas ergo poſitũ erat
aceto plenũ. Illi aũt ſpongiã
plenã aceto yſopo circũponen-
tes obtulerũt ori eiꝰ. Cũ autẽ
accepiſſet iheſus acetum dixit
Conſummatũ eſt. ⁊ inclinato
capite tradidit ſpiritũ Offꝫ.
Recordare virgo mater dum ſtete
ris in conſpectu dei vt loquaris ꝓ

Secretũ: Suſcipe mitiſſime
iheſu hoſtias a nobis tue ꝓ-
piciatiõis oblatas ob memo
riam eximie turbationis ma-
tris tue ac virgĩs marie. ⁊ ꝯce
de vt per eius ineffabilẽ amo-
rem noſtras tribulatõnes in-
ſpicias aduerſitateſ reſpicias
affectumqꝫ petitionis nr̃e clem̃
ter exaudias. Per dñm. Cõmu:
Aue regia celoꝝ mater regis an
gelorum o maria flos virginũ ve-
lut roſa vel liliũ. funde preces ad
filium ꝓ ſalute fideliũ.
Purificent nos q̃s domi-
ne ſacramẽta que ſumpſimꝰ:
et intercedente pro nobis glo-
rioſa matre tua maria cuius
ſacratiſſimã animam ĩ hora
paſſionis tue medullitus gla
dius pertranſiuit paſſionis ⁊
concede vt a tribulatõe preſen
ti et a morte anime liberemur
Per dominũ noſtrum iheſum

Miſſa de quinqꝫ doloribꝫ be
ate virgĩs marie. Intro

Recordare mater pia mucro
nis ꝓphetia ſymeõis corde tuo quẽ
infixit mortem nati tui dũ p̄dixit.
P̄s. Sentiant omnes tuum iuua
men Oratio.
Interueniat queſumꝰ do
mine iheſu xp̃e nũc et in hora
mortis noſtre apud tuã clem̃
tiam glorioſiſſima virgo ma
ria cuius ſacratiſſimã animã
in hora venerande paſſionis

cue gladius ꝑtranſiuit Der·

Ezechielis ꝓphete·iij·

In diebus illis·Facta ē manꝰ
domini ſuper me·Et dixit ad
me·Surgēs egredere in cāpū.
et ibi loquar tecū.Et ſurgenſ
egreſſus ſum in campum ⁊ ibi
gloria dn̄i ſtabat quaſi glīa
quā vidi iuxta fluuiū chobar.
Et cecidi in faciem meam: ⁊ in
greſſus eſt in me ſpiritus ⁊ ſta
tuit me ſupra pedes meos ⁊ lo
cutus eſt ad me·et dixit michi
Ingredere et includere in me
dio domus tue·et tu fili hoīs·
Ecce data ſunt ſuꝑ te vincula
et ligabunt te in eis·Et non e=
gredieris ī medio eoꝝ.Et lin
guā tuam faciā adherere pa=
lato tuo.Et eris mutus quaſi
vir obiurgans: quia domus
exaſperans eſt.Cum aūt locu
tus fuero tibi aperiā os tuum
et dices ad eoſ.Hec dicit domi
nus deus.Qui audit audiat·
et qui quieſcit q̄eſcat q2 domꝰ
exaſperans eſt. Grad̄. Recor
dare captiuatum a iudeis atq3 li=
gatum hunc quē audis et cūctorū
ſolue vincl'a pctorū· v̄ Virgo dei ge
nitrix recordare ſublimatū in cru=
ce carne denigratū expirauit cum
clamore·All'a. v̄ Salue dulcis
o maria in quantis es amaricata
dum videres ꝗ filius extenſus in
cruce moritur nullus dolor amari
or quia nulla proles carior. all'a.

Sequitur proſa.

Stabat mater doloroſa iux=
ta crucem lacrimoſa cum pendebat
filius. Cuius animam gementē·
contriſtantem et dolentem pertrā=
ſiuit gladius·O quam triſtis ⁊ af
flicta fuit illa benedicta mater uni
geniti. Que merebat et dolebat
pia mater cum videbat penam na
ti incliti·Quis eſt homo qui non
fleret matrem chriſti dum videret
in tanto ſupplicio. Quis nō poſ
ſet contriſtari matrem xp̄i contem
plari dolentem pro filio.Pro pec
catis ſue gentis vidit iheſum ī tor
mentis et flagellis ſubditū·Vi=
dens ſuum dulcem natum morie=
rem deſolatum cum emiſit ſpiritū
Eya mater fons amoris me ſen
tire tui doloris penam fac ut luge=
am Fac ut ardeat cor meum in a
mando xp̄m deum ſibi ut compla=
ceam Sancta mater iſtd̄ age cru
cifixi ut ſue plage corde meo liuide
Qui nati vulnerati iam dignan
tis pro me pati penas mecum di=
uide. Fac me vere tecum flere
crucifixo condolere donec ego vi=
xero. Iuxta crucem tecum ſtare·
et me tibi conformare in plāctu de
ſiderio. Virgo virginum precla
ra michi iam ſis amara fac me te
cum plangere Fac ut portem xp̄i
mortem paſſionis fac me ꝯſortē et
plagas recolere. Fac me plagis
vulnerari cruce me fac inebriari et
cruore filij·Clama ne urat ſuccē=

ſus per te pia ſim defenſus in die iu
dicij. Xp̄e cũ ꝯtigit hinc exire da
per mortem me venire ad palmã vi
ctorie. Quando corpus morietur
fac qđ anima donetur ſempiterne
glorie. Amen. Euangeliũ. Sta
bat iuxta crucem. Require de
domina tpe paſcali. Offc.

Recordare virgo mater dum ſte-
teris in cõſpectu dei ut loquaris ꝓ
nobis bona et ut auertat indigna
tionem ſuam a nobis. Secretũ.

Domine pater omp̄s qui co
eterui filij tui mortẽ ſuperans
preclara vicẽdi prelia tuos fa
mulos docuiſti qm̄s vt benedi
cte matris eius doloriſ gladio
corda ⁊ animas noſtras ĩ no-
bis medullitus tranſfigentes
crucem clauos cũ lancea coro
na flagella ⁊ cetera miſteria do
cente nos paraclito geſtemus
in hoc ſtadio tanti triumphi
brauio feliciter coronãdi P.

Commu. Ad locum ſupplicij cũ
ꝑuenisset virgo maria ꝑpetua poſt
quã filij ſui cruorem ꝯſpexiſſet au-
getur planctus ⁊ lacrime multipli
cantur dolores et anguſtie. Cõpl.

Sumptis celeſtibꝫ ſacramẽ
tis ad noſtram tranſeant ve-
nerationẽ animaꝝ domine de
us ob reſpectũ dulciſſime ma-
tris filij tui cuius cor ⁊ aĩa do
loris gladio in varia paſſiõe
filij tui grauiter extint ſaucia
ta te ſuppliciter exoramus. vt
qui filij tui paſſiõis et matris
doloris memoriã recolimus a
cũctis periculis et doloribꝫ eo-
rũ interceſſionibꝫ hic et in fu-
turo erudiamur. P dñm.

Miſſa ſancti raphahelis arch
angeli. Introitus.

Adorate deum omnes ange-
li eius audiuit et letata eſt ſyon et
exultauerunt filie iude. V̄ Deꝰ re-
gnauit decorem indutus. Orõ.

Perpetuum nobis domi-
ne tue miſerationis pre-
ſta ſubſidium quibꝫ et ange-
lica preſtitiſti ſuffragia non de
eſſe. Alia Oratio.

Exaudi nos omnipotens
ſempiterne deus et mitte-
re digneris ſanctũ archange-
lum raphaelẽ de celis qui tho-
biam famulũ tuum duxit vt
ip̄e nos ducat ad locum deſti-
natũ et reducat aſſitqꝫ comi-
tator iocũdus ꝙ nllꝰ aduer-
ſetur inimicus malignorum-
qꝫ ſpirituum procul ſit a nob̄
incurſus. ſed ſpiritus ſanctus
comes adeſſe dignetur. P.

Lectio libri thobie.

In diebus illis. Dixit angelus
domini ad thobiam. Ego ti-
bi ſanum filiũ tuũ ducã et re-
ducam. Reſpondens aũt tho-
bias. dixit: bene ambuletis. et
ſit dominus in itinere veſtro ⁊
ãgelus eius comitetur vobiſ-
cum ip̄e ſaluoſ perducat et in-

ueniatis recte circa parētes ue
ſtros. Angelus autem domini
dixit ad eum. Benedicite deū
celi et coram omnibꝫ viuen-
tibus confitebimur ei quia fe
cit nobiſcum miſericordiā ſu-
am. Grad. Angelis ſuis man-
dauit de te ut cuſtodiant te in om
nibus viis tuis. ℣. In manibus
portabūt te ne unq̄ꝫ offendas ad la
pidem pedem tuū. Alla. ℣. Lau
date dominum omnes angeli eius
laudate eum omnes virtutes ei⁹.

Secundum iohannem.

In illo tēpore. Erat dies feſtus
iudeorū et aſcendit iheſus ihe-
roſolimam. Erat autē ihero-
ſolimis ꝓbatica piſcina que
ↄgnominabatur bethſaida he
braice. quinqꝫ porticus habēs
In hiis iacebat multitudo ma
gna languentiū cecorū claudo
rum aridorū expectantiū mo-
tum aque. Angelus aūt domi
ni ſecundū tempus deſcēdebat
in piſcinam. et mouebatur a-
qua. et qui prior deſcendiſſꝫ in
piſcinam poſt motionē aque
ſanus fiebat a quacunqꝫ deti
nebatur infirmitate. Erat au
tem ibi homo triginta octo ā-
nos habens i infirmitate ſua
Hunc cū vidiſſet iheſus iacen
tem et ↄgnouiſſet quia iā mul
tum tēpus habet. Dicit ei vis
ſanus fieri. Reſpondit ei lan-
guidus. Domine hominē nō
habeo ut cum turbata fuerit
aqua mittat me in piſcinam.
Dū eni ego venio ali⁹ ante me
deſcendit. Dicit ei iheſus. Sur
ge tolle grabatū tuum et am
bula. Et ſtatim ſanus factus
eſt homo. et ſuſtulit grabatū
ſuum et ambulauit. Erat au-
tem ſabbatum in illa die. Di-
cebant aūt iudei illi qui ſanus
fuerat. Sabbatū eſt non licet
tibi tollere grabatum tuū. Et
reſpondit eis. Qui me ſaluum
fecit ipſe michi dixit. Tolle gra
batum tuū et ambula. Is au
tē qui ſanus factus fuerat ne
ſciebat quis eſſet. Iheſus au
tem declinabat a turba conſti
tuta i loco. Poſtea inuenit eū
iheſus in tēplo. Et dicit ei. Ec-
ce ſanus fact⁹ es iam noli pec
care: ne deterius tibi aliqđ con
tingat. Abiit ille homo et nū-
ciauit iudeis quia iheſus eſſet
qui eum fecit ſaluum.

Offr. Immittit angelus domi-
ni in circuitu videntium eum ⁊ do-
minus eripiet eos guſtate et vide-
te quoniam ſuauis eſt dominus.

Secret. Hoſtias tibi domi-
ne laudis offerim⁹ ſuppliciter
deprecantes ut eaſdem ange-
lico pio interueniente ſuffra-
gio. et placatus accipias ⁊ ad
ſalutem noſtrā peruenire con
cedas. Alia oratio

Exaudi nos omnipotēs

ſempiterne deus et mittere di-
gneris ſanctum archãgelum
raphahelem de celis· qui tho-
byã famulũ tuũ duxit· ut ſup
Com D ico vobis gaudium eſt
angelis dei ſuper uno peccatore peni
tentiam agente Cõplen R eple
ti benedictiõe celeſti te de᷒ ſup-
pliciter exoram᷒ ut quod fra
gili celebramus officio ſancto
rũ angelorum ⁊ archangelorꝝ
omniũqꝫ celeſtiũ ſpirituũ no-
bis ſentiamus ꝓdeſſe p̃ſidio·
Alia. Exaudi nos omnipotẽs
ſempiterne deus· ut ſupra· Se
quitur miſſa ſc̃e Zophie vidue
quam ſanctus leo papa frater
Karoli dũ a romanis fugatus
eſſet pro neceſſitatibꝫ ſuis i ex
ilio dictauit. Erat rome que
dam ſancta vidua Zophia q̃
tres habebat filias virgines
que ſub Anthonio imperato-
re pro fide xp̃i paſſe ſunt· que
vocabantur. Fides Spes ⁊ Ca
ritas· Ad quarꝝ ſepulchra dũ
mater cum ceteris fidelibus o-
rãdi gratia veniſſet petebat fi
liabus cõiungi: quod mox im
petrauit· Orauit pro tribula-
tione huius mundi ⁊ liberata
eſt. Unde qui infra notatam
miſſam ꝓ ſe legerit vel legi ꝓ-
curauerit fiducialiter et deuo
te abſqꝫ dubio conſolationẽ
reportabit. Item ſeptem per
ſone deuote infra miſſam pre-
ſentes orare debẽt· Et ſeptem
elemoſine integre dentur eiſdẽ
ſi indigent viduis aut orpha
nis infra miſſam vel poſt. Itẽ
adiutor miſſe ſeptem paruas
candelas accendat ad quam
libet orationem dicẽdo unum
pater noſter cũ aue maria cũ
lumen accendit. Et ſi pro rapi
na eſt miſſa tres iſtos verſicu
los. Judica domine nocentes
me. Apprehende arma et ſcu-
tum. Effunde frameam. Si ve
ro pro quacunqꝫ alia neceſſi-
tate aut infirmitate dicta fue-
rit· iſti tres verſiculi dicantur.
Exaudi domine quoniam be-
nigna eſt miſericordia tua· et
Ne auertas faciem tuam· In
tende anime mee et libera eã·
Item dicat miniſter ad ſecre-
ta idem. Et hoc modo ad com
plendas lumina accendãtur.
Poſt miſſam vero ſacerdos di
cat proſtratus hos pſalmos.
Miſerere mei deus ſc̃dm ma-
gnã miſericordiã tuam· et ce-
tera. Miſerere mei deus quo-
niam conculcauit me homo.
Miſerere mei deus quoniam i
te confidit anima mea. Item
ſacerdos dicat cum mora col
lectas ita ut miniſter poſſit cõ
plere infra ſeptem orationes
quas habet orare. Itẽ infra ca
nonẽ miniſter dicat pſalmos ſi
gnatos et poſt complendas

et poſt collectas. Sequitur introitus. Loquebar de teſtimoniis in conſpectu regum. Collecte.

Concede quēſ omnipotens deus ſancte zophie nos meritis exultare gaudentes et familiam tuam in āguſtia poſitam eius ſemper attolle ſuffragijs P dñm.

Alia

Omnipotens clementiſſime deus in cui⁹ clemētia cuncta ſunt poſita adeſto propicius ſupplicatiōibꝫ noſtris pro anguſtia familie tue. et tribue gratiā tuam ſup orationis ſue voto vt per ſancte zophie innumerate indulgentie capiamuſ auxiliū. Per dominum noſtrum. Alia.

Deus dei filius pater eternus ſuccurre familie tue auxilium de celo poſtulanti da et preſta vt oratio noſtra ī cōmemoratiōe ſancte zophie nomini tuo aucta ad ſalutē ipſi dirigamus pro quo tue pietatis imploramus auxilium. P dominum noſtrum.

Alia

Adſit queſum⁹ domine ſpiritus ſancti operatio vt oratō noſtra in commemorationem ſancte zophie vidue ī celo audita familia tua a terreno liuore ſanata tue pietatis brachio cōfortetur. P dominum. Alia.

Deus cui⁹ propriū eſt miſereri ſemper et parcere ſuſcipe deprecationem noſtram vt familia tua quam anguſtiarū metus ꝯſtringit miſeratio tue pietatis abſoluat. P. Alia.

Deuſ qui inter ſanctoꝝ tuorum numerū beatā zophiam ſociaſti necnon ydoneam in adiutorium ſupplicantis populi ꝯceſſiſti cuius ergo merita ꝓut poſſumus veneramur in terra. eam in celo intercedere ſentiamuſ. Per dominū noſtrum ihesum. Alia.

Deus qui contritoꝝ non deſpicis gemitum et ſperantiū nō ſpernis affectū adeſto ſupplicatiōibꝫ quas tibi ꝓ tribulationibus effundimus. eaſqꝫ clementer ſuſcipias ⁊ tribue intercedente btā zophia vidua vt quicquid ꝯtra eam humane moliuntur aduerſitates ad nichilū redigatur ⁊ conſilio tue pietatis allidatur vt nullis inſectationibꝫ leſa ſꝫ de omī tribulatione et anguſtia gratiaꝝ referat actiones. P.

Eplā. Sapientia vincit mali

Grad. Specie tua et pulcritudīe

Alla. Egregia ſponſa. Proſa. Hec ſancta. Euā. Sile eſt re. celo theſau. Credo ſemꝑ dicit. Offr. Diffuſa eſt gratia in labijs.

Secre. Exaudi domine preces noſtras quas ī honorem ſancte trinitatis ⁊ in cōmemo

rationem ſancte zophie tibi di
catas offerimus preſta fami-
lie tue veniam delictoꝝ ſuorū.
et ad orationem noſtram ro-
gandi licenciam et impetran-
di concede. Aliud.

Memento domine clementiſ-
ſime promiſſionis tue qua ꝓ
miſiſti dicēs omnis qui petit
accipit et qui querit inuenit ⁊
pulſanti aperietur ut familia
tua que nunc terrenis angu-
ſtijs comprimitur ſola gratia
ſuccurrente ꝯſoletur. Aliud.

Aperi dn̄e deus noſter quā-
tum iudicia tua humana po-
teſtatē diuinitus vicat ſecula-
ria ⁊ preſta vt in hijs que pro
anguſtia familie tue petimus
meritis ſancte zophie vidue vi
ctoriam celeſtem ſentiamꝰ ad
eſſe. Aliud.

Queſumus omnipotens de-
us rex celi et terre ſanctam zo
phiam viduam ꝓ nobis im-
plorare clementiam tuā vt fa
milia tua ꝑ hoc ſacrificiū cor-
poris et ſanguinis tibi dicatū
clementer exaudies. Aliud.

Deus qui tribulatos corde
conſolaris ⁊ meſtificatos gau
dere facis ſuſcipe ꝓpiciꝰ hoc ſa
crificium quod tibi offerimus
pro merore et anguſtia fami-
lie tue vt per merita ſancte zo-
phie vidue ab omnibꝫ aduer
ſitatibus celeriter liberetur.

Aliud. Hoſtias tibi dn̄e pla-
cationis et laudis offerimus.
ut familie tue ī anguſtijs ſub
uenias ꝑ merita ſancte zophie
vidue ꝯſolare clemēter. Aliud.

Mitte queſumus dn̄e ſpiritū
ſanctum et familiā tuā ꝑ me-
rita ſancte zophie vidue ab o-
mni anguſtia et merore expe-
diat. Com. Simile eſt regnū

Complenda. Diuina libantes
miſteria qm̄s domine que pro
ſancte zophie veneratōne tue
obtulimus maieſtati vt per eā
familia tua inueniat veniam
et in eccleſia tua gratiarum re
ferat actiōes. Alia.

Omīs ſempiterne deus q̄ fa
miliā tuam ad agnitōnē vere
fidei vocare dignatꝰ es tribue
per merita ſancte zophie vidue
vt in anguſtia ſua potētiſſima
dextera tua adiuuetur. Alia.

Adeſto qm̄s dn̄e huic fami-
lie tue in anguſtia conſtituta.
et intercedente ſancta zophia
om̄i inimicoꝝ eius potenciā po
tentiſſime comprime. Alia.

Queſumus domine deus no-
ſter vt mittere digneris ſan-
ctum angelum tuum de celis q̄
ꝑ merita ſancte zophie vidue
familiam tuam in anguſtijs
ꝯſtitutam ꝯſolationibꝫ attol
lat quibꝫ de p̄ſentibꝫ cōſequa-
tur auxilium et remedia com
prehendat eterna.

Alia. Fant familiam tuā fi
duciam niſi ī miſcđia tua ha=
bentem qͣ̄s domine ꝓpicius
reſpice miſerere gemituū ⁊ an
guſtiaꝝ ac intercedēte ſancta
zophia vidua ad ſacramentū
reconciliationis admitte.
Alia. Familia tua queſum⁹
domine per merita ſancte zo=
phie vidue ſacre benedictiōis
capiat auxiliū ⁊ inuictum tue
defenſionis munimen. Alia.
Deus totius bonitatis ſingu
lare preſidium. auxilij tui gra
tiam ſuper familiam tuam in
anguſtijs poſitam oſtende vī=
tutem ⁊ opem tue defenſionis
ꝑ merita ſancte ſophie vidue
celeſtem conſolationē a te piiſ
ſimo patre percipiat. Per do.

Officium de ſancto bern=
ardino. Introitus. Os iuſti me
ditabitur ſapientiam. Oratio.
Beati famuli bernardini
confeſſoris tui nobis q̄
ſumus domine preclara me=
rita ſuffragentur. et quod no
ſtra fragilitas non preſumit
ei⁹ apd̄ te ſupplex oratō grām
quā poſtulamus obtineat ſa=
lutarem. Per dominum no.
Epl'a. Dilecte deo. Gradual.
Os iuſti meditabitur ſapientiā.
All'a. Iſte eſt. Euangelium.
Homo quidam peregre. Offr.
Deſiderium anime ei⁹. Secretū.
Domine iheſu xp̄e qui ſan=
ctiſſimi nominis tui dignita=
tem excellētiſſimāq; virtutē ꝑ
btm̄ confeſſorem tuū bernar=
dinum egregiū predicatorem
mirabiliter exaltaſti. tribue q̄
ſumus vt cuius miſterium in
terra ꝯgnouim⁹ euiſdē tui no
minis in celis glorioſum effe=
ctum ꝑcipere mereamur. Qui
cum deo p̄re viuis et regnas de
Commune. Quinq; talenta.
Com̄pl̄. Fragilitati noſtre q̄=
ſumus domine iheſu chriſte
tui glorioſiſſimi nominis pre
ce feruentiſſimus bernardin⁹
gratiam tuam dignanter im
ploret. vt cuius doctrine lumē
accepimus euiſdem apud tu=
am clementiam interceſſionis
auxilium capiamus. Qui vi=
uis et regnas deus Per.
Feſtū beati bernardini cad it i
diem viceſimam primā may
Contra ſubitaneam mortē.
Omnipotēs et miſe= Orō
ricors deus reſpice ſuper
populum maieſtati tue ſubie=
ctum et ne nos furor ſeuiētis
mortis inueniat dextera tue ꝓ
piciationis nos protegat. P
dominum noſtrum iheſum.
Secret. Subueniat nobis
queſumus domine ſacrificij p̄
ſentis operatio que nos ab v=
niuerſis erroribus procurat ab
ſoluat et a totius perditionis
incurſu eripiat. Per dn̄m.

Cōpl' Quīs dñe ut huius ope
ratio sacramēti purificet nos
semper a peccatis et ab instan
tibus muniat periculis.

Pro confitentibus. Oratio.

Omnipotens sempiterne
deus confitentibz tibi fi=
delibus tuis ꝑ tua pietate. pec
cata relaxa ut nō plus eis cō=
scientie reatus noceat ad pe=
nā quam indulgentia tue pie
tatis ad veniam. P dominū.

Secre Presta quīs omps de
us ut salutaris oblatio fideles
tuos et proprijs reatibz inde=
sinenter expediat et ab omni
bus tueatur aduersis. P dn.

Complen Omnipotens ⁊ mi
sericors deus qui omnē penitē
tiam et confitentem animam
magis vis emēdare quā perde
re respice ꝓpicius famulos ⁊ fa
mulas tuas et per hec sacramē
ta que sumpsimus auerte ab
eis irā indignationis tue ⁊ e=
is omnia pctā dimitte. P dn.

Contra sterilitatē. Orō.

Omnipotēs sempiterne de
us q maternū affectū ne
i ipā sacra semp virgine ma=
riā que redemptorē nostrū ge
nuit denegasti cōcede ꝓpicius
ut eiusdem dei genitricis pcibz
famulā tuam esse geītrix me=
reatur. Per dūm. Secre. Mu
nera domine que tibi pro fa=
mula tua offerimus intēde pla
catus ut merorem infecūdita
tis ab ea submoueas et ad cō
cipiendā sobolem misericor=
diter benedicas. P. Complen.

Celestis vite munus accipiē
tes quesumus omnipotens de
us ut qd pro famula tua depre
cati sumus a tua pietate exau
diri mereamur.

Contra oblocutiōes. Orō

Presta quīs domine ut mē
tium reproboꝝ non cure
mus obloquiū. sed eadē pra
uitate calcata exoramꝰ. ut nec
terrere nos lacerationibz pati
aris iniustis nec captiosis a=
dulationibz implicari sed po
tius amare qd ꝑcipis. P dn.

Secre Oblatis domine tuis
aspectibz immolanda quīs ut
et nos ab oībz vicijs potenter
absoluant ⁊ a cūctis defendāt
inimicis. P. Compl' Presta
quīs omps deus noster ut hec
sancta que sumpsimꝰ dissimu
lans lacerationibz reproboꝝ
ut eadē te gubernante cautius
exequamur P dūm.

Contra hostes. Oratio.

Hostium nostroꝝ quesu
mus domine visibiliū ⁊
inuisibiliū elide supbiā et au
daciā eoꝝ dextere tue virtute
psterne ut iusticie nō domine
tur iniquitas sed subdat sem
per falsitas veritati. Hu
ius dñe misterijs virtute ⁊ a pctīs

mundemur occultis et ab hoſ-
tiū liberemur inſidijs·P do.
Cōpl. Protector noſter aſpi-
ce deus et ab hoſtium nos de-
fende periculis vt omī pertur-
batione ſemota liberiſ tibi mē
tibus famulemur. P dominū

Pro febricitantibus·In-
troitus· Si iniquitates obſerua
ueris domine· Oratio.

Omp̄s et misericors deus
qui ſubuenis in periculis labo
rantibꝫ et temperas flagella
dū verberas inclina tuas be-
nignuſ aures ad noſtre humi
litatis preces ·et hunc famu-
lū tuuū· N·qui quartanā vel
tercianā ſeu quotidianā typi
fatigatōe vexatur intercesſio-
ne ſancte marie omīūqꝫ ſan-
ctorū et martiris tui ſigiſmū-
di regis ſupplicatōibꝫ ab omī
ardore febrium liberare digne
ris vt dum nobis illorū pate-
facis merita p̄ſenti egroto cō-
feras medicinam. Per domi.

Lectio yſaye prophete.

In diebus illis locutꝰ eſt yſa-
ias ꝓpheta dicēs· Querite do-
minū dum inueniri poteſt in-
uocate eum dum ꝓpe eſt. Dere
liquet impiuſ viam ſuā· ⁊ vir
iniquus cogitationes ſuas et
reuertatur ad dūm et miſere-
bitur eius et ad deū noſtrum
qm̄ multuſ eſt ad ignoſcendū
Euangel. Surgenſ ihesus de

ſynagoga. Secretū. Offeri-
mus tibi dn̄e munera et vota
in honore ſancte marie ſcōrū-
qꝫ omniū tuoꝝ et electi marti-
ris tui ſigiſmūdi regis ꝓ egro
famulo tuo· N·qui quartano
vel terciāo ſeu quotidiāo typo
laborat orātes ·vt ab eo oīm
febrium ardores repellas ⁊ tuo
ſemper cū omībꝫ ſanctis tuis
auxilio munias· Per dūm.
Compl. Preſta qm̄s domīe
deus noſter vt famulus tuus
N·qui ſub conſpectu nominis
tui et ſancte marie omīūqꝫ ſcō
rū tuorum et ſancti ſigiſmūdi
regis ꝯmunicatione corporis
et ſanguinis dn̄i noſtri iheſu
xp̄i ſumpſit ad ſanitatē priſti
nam reuocetur. Per dominū.

Pro eo qui proximuſ mor
ti eſt: Oratio.

Omnipotēs ſempiterne· de
us conſeruator animarum q̄
quos diligis corripis ⁊ quos
recipis pie ad emendationem
coherces te inuocamus domi-
ne vt medelam tuam conferre
digneris et animā famuli tui
N·qui in corpore patitur mē-
brorum debilitatem vim labo
ris ſtimuloſ infirmitatis da ei
domine gratiam tuam vt ani
ma illius in hora exitus illi-
us de corpore abſqꝫ peccati ma
cula tibi datori proprio per
manus ſanctorum angelorū

repreſentari mereantur. P.
Secre. Adeſto domine ꝓ tua
pietate ſupplicatõnibꝫ noſtris
et ſuſcipe hoſtiã quã tibi offe-
rimus pro famłõ tuo. N. iacē
tē i grabato ſalutē nõ corpis
ſed anime petenti. preſta que-
ſumus omĩpotens deus indul
gentiam et omnium iniquita
tũ ſuaꝝ ꝓpter immenſam mi-
ſericordiam tuã vt per hoc qđ
ſuſtinet flagellũ a ſanctis an-
gelis tuis ſuſceptus peruenire
mereatur ad regnũ glorie tue
Compl. Grãs agimus dñe
multiplicibus largitatibꝫ tu-
is ex quibꝫ animas in te ſperã
tiũ ſatiare ꝯſueuiſti. nam ꝯfiſi
de tua pietate precamur vt mi
ſereri digneris famulo tuo. N.
ut nõ preualeat aduerſus eũ
aduerſarius in hora exitus il
lius de corpore ſed tranſitũ me
reatur ad vitam eternã. P.

Pro oppreſſione aduerſan
tium. Oratio.

DEus qui ꝯtritoꝝ non de
ſpicis gemitum et merentium
non ſpernis affectum interce-
dente pro nobis beata maria
cum omĩbus ſanctis tuis ad-
eſto precibus noſtris quas ti
bi pro tribulatione noſtra ef
fundimus eaſqꝫ clemẽter ſu-
ſcipias vt quicquid ꝯtra nos
dyabolice vel humane moliũ-
tur aduerſitates ad nichilum
redigãtur. et cõſilio pietatis
tue allidantur vt nllis aduer
ſitatibus leſi ſed de omni tri-
bulatione et anguſtia erepti:
leti in ecclĩa tua ſancta tibi gra
tias referamus. P. Secretum
Deus qui tribulatos corde
ſanas et meſtificos actu iuſti
ficas ad hanc ꝓpicius hoſtiã
dignanter intende quã tibi ꝓ
noſtra offerimus liberatiõe vt
et hac benignus accepta ⁊ no
ſtra miſeratus ſana diſcrimi
na tribulationis noſtre atten
de miſeriam et anguſtiaꝝ no-
ſtrarum ſubmoue preſſuram
vt exuti omĩbus que patimur
malis in tuis ſemꝑ delectemur
exultare delicijs. P. do. Cõpl.
Remitte nobis omĩpotẽs de-
us pctã noſtra et impende no-
bis miſcđiam tuam quã oris
noſtri alloquio depcamur vt
famuloꝝ tuorum humilitatē
attendas vincula ſoluas de-
licta noſtra deleas tribulatio
nem noſtrã inſpicias aduer-
ſitatem repellas. effectũqꝫ peti-
tionis noſtre largiens ſuppli-
ces tuos clemẽter exaudias. P.

Pro nauigantibꝫ. Oratõ

DEus qui tranſtuliſti pa
tres noſtros per mare ru
brum ⁊ tranſuexiſti eos per a-
quã nimiã laudẽ nomĩ tuo de
cãtãtes ſupplices depcamur vt
famulos tuos N. vbiqꝫ naui

gātes repulſis aduerſitatibꝫ
portu ſemper optabili curſuqꝫ
tranquillo tuearis. Per dūm
Epiſtola. In diebus illis. Lo
cutus eſt abraham. Euange
Aſcendente iheſu in nauiculā
Require poſt epyphaniā do=
minica quarta. Secre. Su=
ſcipe dn̄e p̄ces noſtras cū ob
lationibꝫ hoſtiaꝝ et famulos
tuos. N. nauigantes ab om̄i=
bus defende piculis. Per do.
Complē. Sanctifica diuino
miſterio maieſtatem tuam do
mine ſupplices deprecamur ut
famulos tuos N. nauigātes
per lignū ſancte crucis a peri=
culis cunctis miſeratus eripi
as. P dūm Pro furto oro

Omnipotēs ſempiterne de=
us qui occulta om̄iū pre
noſcis: exaudi et intende orati
onem noſtram. et fac fures re
uerti cum rebus quas defrau
dauerunt. ⁊ manifeſta nobis
ſicut manifeſtaſti furtū achor
in iericho. fiatqꝫ illis cōtrariū
verbū tuum. ut cōpulſi redeāt
et oſtendantur nobis. et ſicut
te nichil latere poteſt domīe ita
nobis hāc rem manifeſta. P.
Secretū. Proficiat nobis q̄=
ſumus domīe hec oblatō quā
tue ſupplices offerimus maie=
ſtati. et ad ꝯuertendos et reuer
tēdos illos fures ⁊ ſacrilegos
ut prius requiem nō habeant
antequā ſe nobis oſtendāt ut
qui in te cōmittendo culpā in
currūt te miſerante veniā ꝯſe
quantur. Complen. Hec nos
domine ꝯmunio purget a cri
mine et illos fures ſacrilegos
fac reuerti. ut ſicut ioſue fur=
tum achor inuenit abſcondi=
tū in terra ita nobis pateface
re digneris om̄ia ꝑ quibꝫ pe=
timus diuinam clementiā tuā
ut nō ineternū abſcondas in
iquitatē eoꝝ ſed in p̄ſentia re=
uela furtū eoꝝ ut cōfeſſi veni=
ant et peniteāt reatū ſuum ut
miſericordiā tuā ꝯſequāt. P.
Ad patientiā. Oratio.

Deus q̄ vnigeniti tui pa=
tientia antiqui hoſtis cō
triuiſti proteruiam da nobis
que idem ꝑtulit pro nobis di
gne recolere ſicqꝫ exemplo eiꝰ
nobis aduerſātia equanimi
ter tolerare. Per dūm. Secre
Munera noſtre oblationis
queſumus domine placatus
ſuſcipe que ut nobis patientie
bonū ꝯdonare digneris maie
ſtati tue deuota offerimus acti
one. Per dūm. Complenda.
Sacroſancta ſumētes do=
mine miſteria amiſſam que=
ſumus nobis reconciliēt gra=
tiā atqꝫ munus patientie pro
omnibus ſemper et vbiqꝫ ꝓte
gendo impertiantur. Per do=
minum noſtrum.

Miſſa de quatuordecim ad
iutoribꝫ ſanctis. Introi. Mul
te tribl'atiões. Require de marti
ribꝫ. Oro.
Omnipõs et miſe=
ricors deus qui electos et
ſanctos tuos: Georgium Cri
ſtoferũ Blaſiũ Egidiũ Ciria
cũ Uitũ Magnũ Dyoniſium
Eraſmũ Achaciũ Pãteleonẽ
Euſtachiũ katherinam Bar
barã Margaretã ſpecialibus
priuilegijs decoraſti. tribue q̃=
ſumus. vt omnes qui ĩ ſuis ne=
ceſſitatibꝫ eorum implorãt au
xiliũ pmiſſiõis gratiã petitio=
nis ſue ſalutarẽ cõſequantur
effectũ. P do. Epl'a. Sancti p
fidẽ. Reqre de martiribꝫ. Gr.
Glorioſus deus. All'a. Gaudete
iuſti in dño. Proſa. O beata be
atorũ mar. Euangel'. Deſcen=
dens ihesus de monte ſtetit in
loco cãpeſtri. Offr. Mirabl'is
deus in ſanctis ſuis de' iſrahel ipſe
dabit virtutem plebis ſue benedi
ctus de'. Secr. Hec hoſtia q̃=
ſumus dñe ſolenniter immo=
landa pro tuorꝫ cõmemoratõ
ne ſanctorꝫ martirũ cõſciẽtias
noſtras mũdet ⁊ muniat ſem
per et protegat. P dñm. Com
Et ſi corã hominibus tormenta
paſſi ſunt deus tentauit eos tan=
quã aurũ in fornace probauit eoſ
et ſicut holocauſta accepit eos.
Compl'. Celeſtibus refecti ſa
cramentis et gaudijs te domi=
ne deprecamur vt quorꝫ glori
amur triũphis protegamur
auxilijs. P dñm.

Iſta miſſa p nicolaũ papam
anteceſſorem pauli ſecundi in
eccleſia romana eſt canoniſa
ta. Et eſt portata per iacobũ do
ctorem medicine Boxuize ſcri
pta hic de mandato magiſtri
martini de Quothouyze Sub
anno domini Milleſimoqua=
dringenteſimoſeptuageſimo
ſeptimo. Et valet p illis quã=
do aliquis eſſet in magna in=
firmitate vel in magna angu
ſtia. aut triſticia. vel in quacũ
qꝫ tribulatione homo fuerit
poſitus. Etiã valet pro incar=
ceratis et detentis. Etiam va=
let lecta pro mercatoribꝫ ⁊ pe=
reregrinis. Etiam valet p ſen=
tentiatis ad mortẽ. Etiam va
let pro illis lecta qui ſunt ĩ bel=
lo. Etiam valet pro mulieri=
bus in partu laborantibꝫ. aut
in abortiuo. Etiã valet lecta p
peccatis et defunctis.

Item sequuntur informaciones et cautele observande
de presbitero volenti divina celebrare

Prima cautela est. Vt sacerdos missam celebraturus
consciam suam per previam confessionem optime preparet
sacramentum vehementer desideret. et confitenti intendat. Notulam de modo agendi officium memoriter et bene sciat. Vestitus valde compositos ac
devotos habeat. Cum enim quibus teneatur deum
diligere ex toto corde ex tota anima et ex totis
suis viribus. Hunc deum diligere non probatur quam in
mensa altaris: vbi rex regum et dominus omnium
tractatur et sumitur. irreligiosus. indevotus.
impudicus. distractus. vagus aut desidiosus
apparuerit. Attendat quilibet vnusquisque qui ad
mensam magnam sedeat. Cogitet qualis
eum preparare oporteat. Sit cautus et circumspectus. Stet erectus. non iacens in altari.
Cubitos iungat lateribus. Manus exaltet
vt extremitates digitorum modicum super
humeros videantur. Intellectum signis et verbis
coaptet. quia magna latent in signis. maiora
in verbis. maxima in intencione. Tres digitos
iungat quibus signa faciat. reliquos duos
in manum componat. Signa faciat directe non
oblique alte satis ne calicem evertat. Non
circulos per crucibus. Cum vero inclinandum erit non
oblique sed directe ante altare toto inclinatus corpore se inclinat

Secunda est vt non putet. sed certe sciat
se debitas materias habere. hoc est panem triticeum et vinum cum aqua modica. De vino et aqua potest sic certificari. Exigat
a ministro ut gustet tam vinum quam aquam.
Ipse autem presbiter gustare non debet. Guttam fundat
in manum digito terat et odoret. sic erit cercior
non credat ampulle signate. non colori. quia
sepius fallit. Videat calicem ne sit fractus. Consideret vinum. si est acetum nullo modo
celebret. Si est acetosum dissimulet. Si nimis
aquosum abstineat nisi sciat vinum aque preualere. Et in omni casu si contingat dubitari
vel propter acredinem. vel propter mixturam. vel insipiditatem vtrum possit consecrari. consilium est
abstinere. quia in hoc sacramento nichil sub dubio
est agendum. Vbi certissime est dicendum. hoc
est enim corpus meum. Et hic est enim calix
sanguinis mei. Item oblatas convenientes eligat et vinum competenter infundat. quia
hoc sacramentum debet sensibus deservire ad videndum. tangendum. et gustandum. vt sensus certificatur ex specie et intellectus ex re contenta foveatur. Aqua etiam in parvissima
quantitate infundatur vt a vino absorbeatur. et saporem vini recipiat. Non est
enim periculum quantumcumque modicum apponatur de
aqua. Et autem periculum si nimium. Apponitur etiam
aqua solum ad significandum. sed vna gutta
tantum significat quantum mille. Ideo caveat
sacerdos ne cum impetu infundat ne nimis
cadat

Nova et aeterni testamenti quod pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum

Tercia est ut canonem morosius legat
quam cetera. Et proprie ab illo loco Qui
pridie quam pateretur. Tunc enim expirans
attendere debet et se totum colligere si prius non potuit singulis verbis intendens. et cum dixerit. Accipite et manducate ex hoc omnes. respiret. Et vno spiritu tractim dicat. Hoc est enim corpus meum. sic non immisceat se alia cogitacio. Non enim videtur esse racionabile discontinuare
formam tam brevem. tam arduam. tam efficacem. cuius tota
virtus dependet ab vltimo verbo. scilicet meum. quod in persona
Christi dicitur. Vnde Non debet cuilibet verbo punctus imponi
Cum id nulla racione valeat ut dicatur Hoc est enim. corpus
meum. Sed tamen sic proferat. pari modo et idem in forma
consecracionis sanguinis observetur

Item proferendo verba consecracionis circa quamlibet materiam sacerdos semper intendat conficere id quod Christus instituit. et
ecclesia facit

Quarta est. ut si plures hostias habet consecrare: debet tamen vnam elevare. quam sibi deputaverat a principio ad missam
et teneat illam penes alias. ita quod visu et intencione
ad omnes simul dirigat. Et signando et dicendo hoc est enim
corpus meum. Omnes cogitet quas demonstrat.
Consulitur quoque ut canonem presbiter memoriter sciat
quia devocius dicitur. semper tamen librum habeat. vt ad
ipsum necessitate recurrat

Quinta est. ut non sumat nimis vno haustu calicem. sumat ut propter impetum tussis in copulatione incurrat
oculos sed bis vel ter caute sumat ut impedimentum
non habeat. Sed si vero plures hostias debet sumere. Vt quando
hostia est renovanda. primo sumat eam quam confecit
et sanguinem. postquam alias quas supposuit. sed prius sumat quam alias. quia de suis credit et scit. De aliis credit et nescit. Demum desuper ablucionis et non prius

Sexta est ut paucorum nominibus se astringat in canone
nec prolixus. sed quam diu velit faciet. qui vult
obmittat. quia canon debet iuste perlegi. nominet
etc. per se cogitacio distrahatur. Dignum est tamen ut patrem
matrem. fratres sorores. ibi nominet. Et si quando per tempore commendet. Et specialiter pro quibus missa celebratur. Non tamen
ibi fiat vocalis expressio sed mentalis

Septima est Vt ante missam non os vel dentes lavet
sed tamen labia extergat ore clauso si indiget. Ne forte aqua gustum cum saliva immittat. Post missam eciam caveat
ex consecraciones quantum potest. donec comederit et biberit.
Ne forte aliquid inter dentes remanserit vel in faucibus
quod exscreando eiciatur. Cuiuslibet autem missa devotissima
quod sit celebranda contemplacione eam. Et tamen modus habendus ne protraccio nimia vel acceleracio fiat. Commendabilis. Nam acceleracio signum est irreverencie. Protracio
inimicabilis. Nam acceleracio signum est incurie. Protractio autem occasio detraccionis. Nam medio tutissimus ibit
Eo autem affectu est quo missa habenda et dicenda a quocumque sacerdote. quia prima dicatur et nunquam amplius sit
dicenda. et tam magnum cum domino sit sicut eam nouerit.
Habeat itaque sacerdos diligenciam ad conficiendum. reverenciam ad tangendum. et devocionem ad sumendum. sic se
tenendo et agendo digne tractabitur sacramentum. et certe
pericula et scandala evitabuntur.
fugabitur offensa.

Item in collectis dicende sunt impares numero observentur.
vna. propter vnitatem deitatis. 3 propter trinitatem personarum
Quinque propter quinque
Septem propter septem Articula passionis Christi
forma gracie spiritus sancti. Septenarium numerum et credo non
Item quecumque oracio sancti dirigitur ad patrem. in
fine dicatur per dominum nostrum ihesum christum. Si vero dirigitur

ad patrem et in medio fit filii in ipsa in fine dicatur Per eundem dominum nostrum Jhesum Christum. Si autem oratio solum dirigitur ad filium in fine dicatur Qui vivis et regnas cum deo patre in unitate spiritus sancti. Et si in medio spiritus sancti in aliqua oratione fiat, in fine dicatur eiusdem spiritus sancti.

Incipiunt cautele secundum quid agendum sit circa defectus et casus qui occurri possunt et specialiter circa consecrationem eukaristie. Primo quid sit agendum cum sacerdos deficiat.

Si sacerdos deficiat sive moriatur ante canonem, non est necesse ut alius missam compleat. Si tamen alius vult celebrare debet ab initio missam recipere et totum rite peragere. Si autem in canone deficiat, factis iam aliquibus signis tamen ante transsubstantiationem et consecrationem sacramenti, tunc alius sacerdos ab illo loco ubi ille dimisit debet recipere et tamen illud supplere quod obmissum est.
Si autem sacerdos in actu consecrationis deficiat, verbis aliquibus iam in parte prolatis sed non totaliter completis, non secundum Innocentium alius sacerdos debet incipere ab illo loco. Item predicte. Si autem sacerdos deficiat consecrato corpore sed non sanguine, alius sacerdos compleat consecrationem sanguinis incipiens ab illo loco. Simili modo.
Si consecrato corpore percipiat vinum non esse in calice, debet hostiam munde reponi in corporali et calice iterum preparato incipiat ab illo loco. Simili modo.
Si ante consecrationem sanguinis percipiat aquam non esse in calice, debet statim apponere et consecrare. Si autem post consecrationem sanguinis percipit quod aqua desit in calice, debet nichilominus procedere, nec debet miscere aquam cum sanguine, quia propter hoc sequeretur corruptio sacramenti. Debet tamen sacerdos dolere et puniri. Si post consecrationem sanguinis percipiat quod vinum non fuit positum sed aqua tantum in calice, similiter hoc percipit ante sumptionem corporis debet aquam deponere et imponere vinum cum aqua. Et resumere consecrationem sanguinis ab illo loco. Simili modo.
Si percipiat hoc post sumptionem corporis debet apponere de novo aliam hostiam iterum cum sanguine consecrandam. Secundum doctores in sacra pagina debet autem resumere verba consecrationis ab illo loco. Item predicte. In fine autem iterum debet sumere hostiam illam ultimo consecratam. Non obstante quod prius sumpsit aquam et est illud sacramentum. Innocencius tamen dicit quod si ex prolongatione sacerdos timet scandalum quod sufficit tamen illa verba per que consecratur sanguis proferre. Simili modo et sic sumere sanguinem.
Illud autem faciat cum aqua sumpto corpore iam licet in ore receperit nec primo sentit quod sit aqua. Utrum eam debet deglutire vel emittere. Respondetur in summa hostiensi in ti. de cele. misse: Utrumque tamen est cum deglutire quam emittere, et hec cum non aqua pura ... corpore cum aqua exeat.
Item si sacerdos post consecrationem recordetur se non esse ieiunum vel commisisse aliquod peccatum vel esse excommunicatum debet nichilominus procedere cum proposito satisfaciendi et absolutionem impetrandi.
Si autem ante consecrationem recordetur predictorum tunc ... est missam inceptam deserere et absolutionem petere nisi inde grave scandalum oriatur.

Item si musca vel aranea vel aliquid tale ante consecrationem in calicem ceciderit vel etiam venenum immissum fore deprehenderit, vinum debet effundi quod est in calice et abluto calice aliud vinum cum aqua poni ad consecrandum.
Sed si aliquod horum post consecrationem acciderit, debet musca vel aranea vel aliquid tale caute capi et diligenter inter digitos pluries lavari et demum comburi, et ablucio cum cineribus combusti in sacrario reponi.
Venenum autem nullo modo debet sumi sed cum reliquiis debet sanguis talis cum veneno est immissum in vasculo mundo conservari.
Et ne sacramentum maneat imperfectum debet calicem de novo rite preparare et resumere consecrationem sanguinis ab illo loco. Simili modo.
Et nota quod secundum doctores non est abhominabile sumi debet occasione huiusmodi sacramenti. Item sacerdos non recolit se dixisse aliquid horum que debuit dicere non debet inde turbari, non cum quia multa dicit semper non recolit que dixit. Etiam si sibi probato constat quod aliquid obmiserit, si talia non sunt de necessitate sacramenti sicut secreta vel aliqua verba canonis, ultra procedat nec aliquid resumat. Si tamen probabiliter sibi constat quod obmisit aliquid quod sit de necessitate sacramenti sicut forma verborum per que consecratur, omnia verba consecrationis super suam materiam resumere debet quia consecratio facta non fuit. Esset pro tamen non debet si talis prius missa esset. Consimili ... vel alia verba que precedunt vel sequuntur formam non sunt de ipsius substancia. Si autem sacerdos dubitaret an aliquid verbum pertinens ad substanciam forme omisisset vel non, nullatenus debet iterare formam conditionale sed sine temeraria assertione formam super totam suam materiam debet resumere. Tamen habeat intentionem quod si consecrata esset, nullomodo voluisset consecrasse, sed si consecrata non esset tunc vellet corpus et sanguinem consecrare. Item si quis tempore consecrationis actualis intentione sive devotione distractus fuit, nichilominus consecrat dummodo intentio habitualis in eo remansit. Summo sex ... supplere eius defectum.
Si autem per nimiam distractionem habitualis intentio cum actuali tollitur, videtur quod debet verba consecrationis cum actuali intentione resumere. Sic tamen quod nollet consecrare si consecratio esset facta.
Si si hostia consecrata propter frigus vel alia de causa labatur sacerdoti in calice sine aliqua dimissione sine peccato non debet ea de sanguine extrahere nec aliquid propter hoc reiterare vel immutare circa celebrationem sacramenti, sed procedat in signis et in aliis ac si esset ea in manibus.
Si eukaristia ad terram ceciderit locus ubi iacuit eradatur et in cinerem per ignem sic combusta iuxta altare condatur. Item si per negligenciam aliquid de sanguine stillaverit super tabulam que terre adheret stilla per sacerdotem cum lingua lambatur et locus tabule radatur et rasura igni comburatur et cinis iuxta altare cum reliquiis recondatur et quadraginta diebus peniteat cui hoc accidit.
Si vero super altare stillaverit calix sorbeat stillam et tribus diebus peniteat. Item si vero super linteum et ad aliud stilla pervenerit, quatuor diebus peniteat. Si usque ad tercium novem diebus peniteat. Si usque ad quartum stilla sanguinis pervenerit 20 diebus peniteat et lintearnina que

Stilla tetigerit tribus vicibus lavet sacerdos vel
dyaconus calice subposito. et ablucio cum reliquiis
recondatur Item Si quis aliquo casu gule
eucharistiam evomerit vomitus ille debet in ince-
rari et cineres iuxta altare debent recondi Et si
fuit clericus. monachus. presbiter. vel dyaconus
quadraginta diebus peniteat. episcopus lxx la-
icus xxx Si vero ex infirmitate evomerit quin-
que diebus peniteat Qui vero non bene cu-
stodit sacramentum ita quod mus vel aliquid aliud
at comedit xl diebus peniteat Qui vero
perdiderit illud vel pars eius ceciderit. et non
fuit inventa xxx diebus peniteat Eadem pe-
nitencia videtur dignus sacerdos per cuius negligenciam
putrescunt hostie consecrate Dictis autem diebus
penitens debet ieiunare a communione et a celebra-
cione abstinere pensatis tamen circumstanciis delicti et
persone potest minui vel augeri penitencia predicta secundum
arbitrium discreti confessoris Hoc tamen tenendum est
quod ubicumque inveniuntur partes sacramenti integre re-
verenter sumende sunt. quod si sine periculo fieri non potest
Tunc tamen per reliquiis reservande Item Si hostia
vel pars hostie inventa fuerit sub palla vel cor-
porali et dubitatur si est consecrata vel non. debet eam post
sumpcionem sanguinis reverenter sumere ut in titulo de
ce misse plenius invenias Item circa materiam
sanguinis vide ne sit agresta vel vinum ita
debile quod nullo modo habeat speciem vini ne sit a-
qua rubea expressa de pano intincto in
vino rubeo Ne sit acetum vel vinum omnino cor-
ruptum Ne sit claretum. vel vinum de moris
aut malo granatis confectum quia veram speciem
vini non retinet Item Conficere cum vino quod
est in via corrupcionis vel ad corrupcionem gressus
peccat licet conficiat. quia retinet speciem vini
Item caveat quod ne apponatur nisi modicum
de aqua. quia si tantum poneret quod speciem vi-
ni tolleret non conficeret Item Si qua
que desunt requirentur in summa et littera
hostiensis in titulo de cele misse :-

Missa de xxiiij senioribus Quicumque celebrauerit
vel celebrare fecerit sine dubio exaudietur et cum
celebrandam quinte ferie in qua et tribus et habe
de sunt xxiiij candele sub missa Venite benedi
cte patris mei

Deus qui in effabili pietate tue pro
uidentia contulisti ut xxiiij se
niores in conspectu maiestatis
tue fidelium offerunt supplicationes. presta sup
plicabus tuis. Vt qui eorum suffragia fi
deliter expectant consolationis sue gratiam
eorum meritis in cunctis necessitatibus suis per
cipiant. prestante domino meo ihesu christo qui
tecum viuit et regnat Ecce ego
iohannes vidi in medio troni et quatuor alia
Timete dominum. Alleluia. Iuste epule
tur Videns ihesus turbas Letamini

blatis quas domine placatus munerib*us* et
intercedentibus quatuor xxiiij senioribus ne
cessitatibus nostris placatus intende:
Gaudete iusti Sumpsimus quos domine vigin
ti quatuor seniorum memoria celebran
tes sacramenta celestia. presta quesumus ut quod te
poraliter gerimus. eternis gaudiis consequa
mur per dominum ihesum

De Sancto ioseph officium con
infamia malorum hominum

Iustus ut palma

Omnipotens sempiterne deus qui be
atum ioseph verum testem pro
tue virginitatis genitricis tue sanc
te marie ab omni suspicione iniq
infamie perfidorum animis illesum custo
disti. presta nobis per merita ipsius ab
omni falsa opinione et infamia secu
ros permanendi consistere. qui viuis
Beatus vir qui timet deum faciunt bona
Domine preuenisti eum Alleluia Letabitur iustus
Defuncto herode ecce angelus
domini Ecce desiderium anime Exaudis
tue domine hostiam ymmolans rex re
gum et dominus dominantium qui ne ab re
probo rege herode videatis simpliciter
per merita beati joseph in egiptum atque
inde in iudeam deferre voluisti in
terris. hunc etiam per meritis deuote exau
dias orationem in celis Qui tu deo patre
Tolle puerum et matrem eius et vade in
terram iuda defuncti sunt enim qui querebant animam
pueri

Iustus Salutari hostiarum recreati
sumus omnipotentiam tuam domine suppli
citer exoramus: ut qui ad redimen
dum hominem de celis descendens: atque
ex vtero beate marie carnem assu
mens beati yoseph manibus subdi vo
luisti: presta nobis per eius orationes
tue sic subdi ~~voluntati voluisti~~
voluntati: nobis tuis fac in here
ingiter mandatis et nos indignos
famulos tuos ab omni aduersitate: et
ab omnibus animarum corporumque rerum
et honorum nostrorum periculis digneris
misericorditer defendere et tueri Qui uiuis
tu deo patre et spiritu sancto &c.

**In natiuitate dñi in galli cā=
tu Prosa ad missam**

GRates nunc omnes red
damus dño deo qui sua
natiuitate nos liberauit
de dyabolica potestate. Huic opoꝛ
tet ut canamus cū angelis semper
gloꝛia in excelsis. **In auroꝛa**

Eya recolamus laudibꝫ piis
digna. Huius diei carmi=
na in qua oꝛitura lux ē nobis gra
tissima. Hodie seculo maris stel
la est enixa noue salutis gaudia.
Noctis interit nebula pereūt no
stri criminis umbracula. Quem
tremūt baratra moꝛs cruenta pa=
uet ipsa a quo peribit moꝛtua.
Gemit capta pestis antiqua co=
luber liuidus ꝑdit spolia. Homo
lapsus ouis abducta reuocatur
ad eterna gaudia. Gaudent ī hac
die agmina angeloꝛum celestia.
Quia erat dragma decima perdi
ta et est inuenta. O culpa nimiū
beata qua redempta est natura.
Deus qui creauit omnia nasci=
tur ex femina. Mirabilis natu=
ra mirifice induta assumēs qđ nō
erat manens qđ erat. Induitur
natura diuinitus humana quis
audiuit talia dic rogo facta. Que
rere nouerat pastoꝛ pius qđ perie
rat. Induit galeā certat ut mi=
les armatura. Prostratus in sua
ꝓpria ruit hostis spicula auferun
tur tela. In quibꝫ fidebat diui=
sa sūt illius spolia capta preda sua

Xpi pugna foꝛtissima salus no
stra est uera. Qui nos suā ad pa
triā duxit post uictoꝛiā. In qua
sibi laus est eterna. **In summa
missa**

NAtus ante secula
dei filius inuisibilis intermi
nus. Per quē fit machina celi et
terre maris et in his degentium.
Per quē dies et hore labant ⁊ se
iterū reciprocant. Quem angeli
in arce poli uoce consona semp ca=
nūt. Hic coꝛpus assumpserat fra
gile sine labe oꝛiginalis criminis
de carne marie uirginis quo pri=
mi parentis culpā eueqꝫ lasciuiā
tergeret. Hec presens diecula lo
quitur ꝑlucida adaucta longitu=
dine ꝙ sol uerus radio sui lumi=
nis uetustas mūdi depulerit gemi
tus tenebras. Nec nox uacat no
ui syderis luce quod magoꝛū ocu=
los terruit scios. Nec gregū ma=
gistris defuit lumen quos ꝑcinxit
claritas militū dei. Gaude dei ge=
nitrix quā circūstant obstetricum
uice cōcinnentes angeli gloꝛiā deo
Xpe patris unice qui humanā
nostri causa foꝛmā assumpsisti re=
foue supplices tuos. Et quoꝛum
participem te foꝛe dignatus es ihe
su dignāter eoꝝ suscipe ꝓces. Et
ipsos diuinitatis tue ꝑticipes deus
facere digneris unice dei. **De bea
ta maria uirgine.**

LEtabundus exultet fidelis
choꝛus alla. Regem regū inta=
cte profudit choꝛus res miranda.

Angelus cõſilij natus eſt de vir
gine ſol de ſtella. Sol occaſum ne
ſciens ſtella ſemper rutilans ſemꝑ
clara. Sicut ſydus radium pro=
fert virgo filium pari forma.

Neqꝫ ſydus radio neqꝫ virgo fi
lio fit corrupta. Cedrus alta li=
bani cõformatur yſopo valle no=
ſtra. Verbum ens altiſſimi cor=
porali paſſum eſt carne ſumpta.

Yſaias cecinit ſynagoga memi=
nit nūquam tamen deſinit eſſe ce=
ca. Si non ſuis vatibus credat
uel gentilibus ſibilinis verſibus
hec predicta. Infelix propera cre
de uel vetera cur dānaberis gens
miſera. Natum conſidera quem
docet litera ipſum genuit puerpe=
ra maria.

De ſancto ſtephano proſa

Hanc concordi
famulatu colamus ſolēni
tatem. Auctoris illius exemplo
docti benigno. Pro perſecutorum
ꝑcatus fraude liuorum. O ſtepha
ne ſignifer regis ſummi bone nos
exaudi. Proficue qui es pro tuis
exauditus inimicis. Paulus tu
is precibus ſtephane te quondam
perſecutus xp̄o credit. Et tecum
tripudiat in regno cui nullus per=
ſecutor appropinquat. Nos pro=
inde nos ſupplices ad te clamantes
et precibus te pulſantes. Oratio
ſanctiſſima nos tua ſemper conci=
liet deo noſtro. Te petrus xp̄i mi=
niſtrum ſtatuit. tu petro normā cre
dendi aſtruis. ad dextram ſummi
patris oſtendendo quem plebs fu=
rens crucifixit. Te xp̄us ſibi ele=
git ſtephane. per quem fideles ſuos
corroboret ſe tibi intercoratū ſaxo
rum ſolacio manifeſtat. Nunc in
ter inclitas martirum purpuras
coruſcas coronatus.

De ſancto iohanne Proſa.

Iohannes iheſu xp̄i multū
dilecte virgo. Tu eius a=
morem carnalē. In naui paren=
tem liquiſti. Tu leue cõiugis pe=
ctus reſpuiſti meſſyam ſecutus.
Tu eius pectoris ſacra meruiſti
fluenta potare. Tuqꝫ in terra po=
ſitus gloriam conſpexiſti filij dei.
Que ſolum in vita ſanctis credi=
tur contuenda eſſe perhenni. Te
xp̄us in cruce triumphans matri
ſue dedit cuſtodem. Et virgo vir=
ginem ſeruares atqꝫ curam ſuppe=
ditares. Tu te carceres flagraſqꝫ
fractis teſtimonio pro xp̄o es ga=
uiſus. Idem mortuos ſuſcitas
inqꝫ iheſu nomine venenum forte
vincis. Tibi ſummus tacitū ce=
teris verbū ſuum pater reuelat.
Tu nos omnes precibus ſedulis
apud deū ſemper cõmenda Iohā
nes xp̄i care.

De innocentibus proſa

Laus tibi
xp̄e optime nate deus omni
potentie. Quem celitus iubilat
aſtra ſuper manentis plebis decus
armonie. Quem agmina infan=
tium ſonoris hymnis collaudant
etheris in arce. Quos impius os

nōis odium tui miſeros ſtrauerat
vulnere. Quos pios nūc remune=
rat ī celis xp̄e ꝑ penis nitide. Soli
ta uſus gratia qui tuis oꝛnas co=
ronis ſplendide. Quoꝝ precibuſ
ſacriſ dele p̄camur pie noſtra crimi
na vite. Et quos laudibus tuis
iūxeras nobis iſtinc dones clemēs
fauellis eterne dans lumen gloꝛie
Nobis terrena concede vincere.
Et liceat ſerenis actibꝫ pleniter
adipiſci dona tue gratie. Hero=
dis ut non fiat ſocius quiſqꝫ ī ho
rum laude ſeſe exercet ꝑpere. Sed
eternaliter cum eiſdē catheruis te=
cum ſit domine.

De epyphania domini.

Feſta chriſti om̄is
xp̄ianitas celebret. Que mi
ris ſunt modis oꝛnata cūctiſqꝫ ve
neranda populis. Per omnipotē
tis aduentū atqꝫ vocationē genti
um. Et natus eſt xp̄us eſt ſtella
magis viſa lucida. Et illi nō caſ
ſam putātes tāti ſigni gl'iam. Te=
cū munera deferūt puulo offerunt
ut regi celi quem ſidus predicat.
Atqꝫ aureo tumidi lectulo pꝛīci=
pis trāſito xp̄e p̄ſepe q̄ritāt. Hinc
ira ſeui herodis feruida īuidit re=
cens rectori genito bethleē puulos
precepit enſe crudeli pdere. O xp̄e
quantū patri exercitū īuenis do
ctus ad bella maxima populis pre
dicans colligis ſugens cū tantum
miſeris. Anno hominis triceſi=
mo ſubtuſ famuli ſe incliti inclina
uerat manus deus cōſecrās nobis
baptiſma in abſolutionē criminū
Ecce ſpiritus ī ſpecie ip̄m alitis
innocue uncturus ſanctis p̄ om̄i=
bus viſitat ſemper ip̄ius contēctus
manſione pectoꝛis. Patris etiam
inſonuit vox pia veteris oblita ſer
moniſ penitet me feciſſe hominem.
Vere filius es tu meuſ michimet
placitus in quo ſum placatus ho=
die te mi fili genui. Hinc omnes
auſcultate populi p̄ceptoꝛi.

De ſancta agnethe.

Laus ſit regi gloꝛie cuius foꝛ
mam gratie ſolis ſplendoꝛ obſtu=
peſcit. In oꝛtos eccleſie lilia colli
gere tanquā ſponſus dum ꝑcedit.
Ecce agnes inuenitur ⁊ inuenta
colligitur lilium de lilio. Annulo
munitur ⁊ in ſpouſam eligitur regi
regis filio. Eius feruens in amo
re ſpernit mundum cum decoꝛe blā
dimentis nec toꝛmentis emollita
iudicis. Quinqꝫ mentis in feruo
re ſponſam querit ſponſe moꝛe ſpoli
ata veſtimentis denſis latet capil=
lis. Hunc inducta lupanari cella
fulget ut ſolari ſplēdoꝛe luciſ copia
Ab angelo conſolari meruit at
qꝫ velari ciclade auro ꝯtexta. Il=
lic virgo ne tāgatur impudice ſuf
focatur pro quo agnes dn̄i p̄ratur
reuiuiſcit iuuenis. Per quē xp̄s
dn̄s laudatur plebs hinc furens in
dignatur agnem magam ꝑteſta=
tur tradens hanc incendiis. Sed
ignis obſtupēs cedit et agni nec la
nam ledit eius coꝛis ⁊ pudoꝛis nō

ferens potentiā. Cuius enſis gut
tur cedit mortiqȝ vita ſuccedit ecce
vidit quod cupiuit per ſponſi cle=
mentiam. Ergo poſtquā ſic triū
phat virgo martir gaudenſ intrat
ſui ſponſi thalamum. Apud quē
nunc intercedat ut nobis celi cōce=
dat intrare palatium. Amen.

De ſancto vincentio.

Martiris egregij triumphos
vincentij celebrat eccleſia. Qui cer
tanti prefuit vires arma prebuit
regi laus et gloria. Hic etate vi=
ridis dacia preſidis currit ad pre
toria. Verbum verbo redditur de
fide conſeritur grandis ꝯtrouerſia
Nil ait vincencius noſtra fide ve
rius ego ſum xp̄icola. Deum vi=
uū aſtruo deos preſes reſpuo non
deos ſed ydola. Te minantem ri=
deo te parcentē doleo ſevi torque la
nia. Preſes ira tumiduſ tanquā
leo rapidꝰ impēdit ſupplicia. Tor
quet in eculeo ſublimatum ferre pe
na ſub diutina. Captum ab ecu
leo ſtridens igne flameo cādēs fer=
ri machina. Raptum a patibu=
lo clauditur ergaſtulo teſte ſup fra
gmina. Veſtiaꝝ aſperitas florum
fit ſuauitas celo datur aīa. Beſti
is exponitur vident ſtudent figitur
a litis cuſtodia. Mari naute dede=
rant perdito tripudiant ſed iam te
net litora. Hic ubiqȝ victor eſt ce
li terreqȝ potens gaudeat eccleſia.
Dies hic victorie dies eſt leticie
nobis dans ſolennia. Quo mar=
tir ſanguine culpas noſtraſ ablue
reddens preuia gaudia. Amen.

In Conuerſione ſancti pauli.

Dixit dominus ex baſan con
uertam conuertam in ꝓfun
dū maris. Quod dixit et fecit ſau
lum ut ſtrauit paulum et ſtatuit.
Per verbum ſuum incarnatum
per quod fecit et ſecula. Quod dū
impugnat audiuit ſaule ſaule q̄d
me perſequeris. Ego ſum iheſus
durum eſt tibi ut recalcitres ſtimu
lo. A facie domini mota eſt terra
contremuitqȝ mox et quieuit. Quū
cognito credidit domino ſaulus p
ſequi ceſſat conchriſtianos. Hinc
lingua tuorum eſt canū ex inimi=
cis rediens ad te deus. Cum pau
lus in ore omniū ſacerdotum iu=
ra dat preceptorum. Docens cru
cifixum non eſſe alium preter chri
ſtum deū. Cum patre qui regnat
et ſancto ſpiritu cuius teſtis pau=
lus. Hinc lingua ſacerdotū more
canū dū perlinxit legis et euange=
lij duos molares in hijſ contriuit
Corroſit uniuerſas ſpecies me=
dicinarum quibus curantur ſau=
cij reficiuntur enutriendi. Qui cō
uertendus conuerſum conuertenſ
paulum vas electum. Per quem
conuerſum et nos tu viuifices xp̄e
peccatores. Quo docente deū ma
re vidit et fugit yordanis conuer=
ſus eſt retrorſum. Quia turba gē
tium relicto vicioꝝ profundo og re
ge baſan confuſo. Te ſolū adorat

christum creatorem teqꝫ cognoſcit
in carne veniſſe redemptorem.

De purificatiōe ſancte marie virginis.

Concentu parili hic te maria
veneratur populus teqꝫ colit pijs
cordibus. Generoſi abrahe tu fi
lia venerāda regia de dauidiſ ſtir
pe genita. Sanctiſſima corpore ca
ſtiſſima moribuſqꝫ omnium pul-
cerrima virgo virginū. Letare vir
go et mater nobilis gabrielis ar-
changelicoqꝫ oraculo credula genu-
iſti clauſa filium. In cuius ſacra
tiſſimo ſanguine emundatur vni
verſitas perditiſſimi generis vt ꝓ
miſit deus abrahe. Te virga ari
da aaron flore ſpecioſa prefigurat
maria ſine virili ſemīe natus flo-
rida. Tu porta iugiter ſerata quā
ezechielis vox teſtatur maria ſoli
deo peruia eſſe crederis. Sed tamē
matris virtutum nobis exemplū
cupiſti ꝯmendare ſubiſti remediū
pollutum ſtatutum martiribus.
Ad templum detuliſti tecū mū-
dandum qui tibi integritatis de-
cus deꝰ homo genituſ adauxit in-
tacta genitrix. Letare quā ſcruta
tor cordis ⁊ renū ꝓbat habitato ꝓ
prio ſingulariter dignā ſancta ma
ria. Exulta cui paruulus arriſit
tunc maria qui letari omnibus et
conſiſtere ſuo nutu tribuit. Ergo
quibus colimus feſta paruuli xp̄i
propter nos facti eiuſqꝫ pie matriſ
marie. Si non dei poſſumus tā
tam exequi tardi hūilitatē forma
ſit eiꝰ nobiſ genitrix. Laus patri
glorie qui ſuum filium gentibus ⁊
populo reuelās iſrahel nos ſociat.
Laus eius filio qui ſuo ſangui-
ne patri nos conciliās ſuperuis ſo
ciauit ciuibus. Laus quoqꝫ ſan
cto ſpiritui ſit per euum. Amen.

In die paſce Proſa. Et ſic te-netur.

Victime paſcali laudes ym-
molant chriſtiani. Agnus rede-
mit oues chriſtus innocēs patri re
conciliauit peccatores. Mors et vi
ta duello conflixere mirando dux
vite mortuus regnat viuus. Dic
nobiſ maria quid vidiſti in via ſe
pulcrum xp̄i viuentis et gloriā vi-
di reſurgentis. Angelicos teſtes
ſudariū et veſtes ſurrexit xp̄s ſpes
mea p̄cedet ſuos ī galilea. Credē
dū eſt magiſ ſoli marie veraci quā
iudeoꝝ turbe fallaci. Scimus chri
ſtum ſurrexiſſe a mortuis vere tu
nobis victor rex miſerere.

Item alia proſa.

Mundi renouatio noua pa-
rit gaudia reſurgenti domino re-
ſurgunt omnia elementa ſentiunt
et auctori ſeruiunt quanta ſit ſolen
nia. Ignis volat mobilis et aer
volubilis. fluit aqua labilis terra
manet ſtabiliſ. alta petunt leuia cē
trum tenet grauia renouātur oīa.
Celum fit ſerenius ⁊ mare tran-

quillius ſpirat aura leuius vallis
noſtra floruit reuiuiſcunt arida re
caleſcunt frigida quando ver inte
puit. Velum mortis ſoluitur pri
ceps mundi tollitur et eius deſtru=
itur in nobis imperium dum tene=
re voluit in quo nichil habuit ius
amiſit proprium. Viam prebet
facilem cherubyn verſatilem ut de=
us promiſerat amouendo gladiū
Vita mortem ſuperat ut homo re
cuperat quod prius amiſerat pa=
radiſi gaudium.

Item alia proſa

Mane prima ſabbati ſurgenſ
dei filius noſtra ſpes et glo=
ria. Victo rege ſceleriſ rediit ab in
feris cum ſumma victoria. Cuiꝰ
reſurrectō omni plena gaudio con
ſolatur omnia. Reſurgentis ita=
qz maria magdalene facta eſt pre=
nuncia. Ferens chriſti fratribus
eius morte triſtibus expectata gau
dia. O beati oculi quibus regem
ſeculi morte iam depoſita prima eſt
intuita. Hec eſt illa femina cuiuſ
cuncta crimina ad xp̄i veſtigia eiꝰ
lauit gratia. Que dum plorat et
mens orat facto clamat qd̄ cor a=
mat ihm̄ ſuper oīa. Non ignorat
quem adorat quod precetur iam de
letur qd̄ mens timet conſcia. O
maria mater pia ſtella maris ap=
pellaris operum per merita. Ma=
tri chriſti coequata dum fuiſti hic
vocata ſed honore ſubdita. Illa
mundi imperatrix iſta beata pecca
trix leticie primordia fuderunt in
eccleſia. Iſta enim fuit porta per
quam ſalus eſt exorta hec reſurgē=
tis prenuncia mundum replet leti
cia. O maria magdalena audi vo
ta laude plena apud xp̄m chorum
iſtum clementer concilia. Ut fons
ſumme pietatis qui te lauit a pecca
tis ſeruos ſuos atqz tuos mundet
data venia. Amen dicant oīa

Item alia proſa.

Virgini marie laudes conci
nant xp̄iani. O beata maria tua
per precamina reconcilientur pecca
tores. Per te fiāt liberi a fermen
to veteri victime paſcalis perce=
ptores. Da nobis maria tua ꝑ
ſuffragia aſpectu chriſti viuentis ⁊
gloria frui reſurgentis. Tu pre=
ce nos pia chriſto reconcilia que ſo
la mater intacta genitrix dei mo=
do es facta. Credendum eſt de=
um et hominem natum reſurrexiſ
ſe glorificatum. Scimus xp̄m p
ceſſiſſe ex maria vere conſerua ma
ter nos et tuere. Amen.

Sigiſmundi Proſa.

Verbum dei verbum bonum
ſumme ſpei ſummum bonū inde rei
mundū tonū cūcta laudant ſecula
Per quod regis ſygiſmundi cor=
dis oris actus mundi curſuſ rena
ſcentis mundi rutilant miracula
Natos regis gundebundi celi re
gis iſtat laudi reſtat zabiline frau

di cultoꝛ innocentie. Cuncto pa
tre leuatur ſicqꝫ ſuiſ dominatur ut
ꝯſuppar uideatur uir mire clemētie
Hoſtis inſtat profugatur ſolus
latet conſolatur dolo tentus cruci
atur merſum luto putei. Signa
produnt tranſleuatur febris peſtiſ
auſugatur moꝛbus quilibet cura=
tur per uirtutem fidei. Martir xp̄i
rex inſignis cū uxoꝛe natis dignis
iam tenēs celeſtia Cōgaudentes
tuis ſignis p aquas et eſtus ignis
duc ad refrigeria.

De ſancta cruce Proſa.

Laudis crucis attollamus
nos qui crucis exultam⁹ ſpe
ciali gloꝛia. Dulce melos tangat
celos dulce lignum dulci dignū cre
dimus melodia. Voci uita non
diſcoꝛdet dum uox uitam non re=
moꝛdet dulcis eſt ſymphonia. Ser
ui crucis crucem laudent qui p cru
cem ſibi gaudent uite dari munera
dicant omnes et dicāt ſinguli aue
ſalus totius ſeculi arboꝛ ſalutaria
O quam felix quam preclara fu=
it hec ſalutis ara agni rubens ſan
guine agni ſine macula qui munda
uit ſecula ab antiquo crimine. Hec
eſt ſcala peccatoꝛum per quam xp̄us
rex celorum ad ſe traxit oīa. Foꝛ=
ma cuius hec oſtendit que terrarū
comprehendit quatuoꝛ confinia.
Non ſunt noua ſacramenta nec
recenter eſt inuenta crucis hec re=
ligio. Ipſa dulces aquas fecit
per hanc ſilex aquas iecit moyſi
officio. Signa legens in ſare=
pta ſpem ſalutis eſt adepta pauper
muliercula. Sine lignis fidei nec
lechitus olei ualet nec farinula.
In ſcripturis ſub figuris iſta la
tent ſed iam patent crucis benefi=
cia. Reges credunt hoſtes cedunt
ſola cruce chriſto duce unus fugat
milia. Ipſa ſuos foꝛtioꝛes facit ⁊
uictoꝛes moꝛbos ſanat et languo=
res reprimit demonia. Dat ca=
ptiuis libertatem uite confert no=
uitatem ad antiquam dignitatē
crux reduxit omnia. Nulla ſa=
lus eſt ī domo niſi cruce munit ho=
mo ſuper liminaria. Neqꝫ ſen=
ſit gladium nec amiſit filium quiſ
qꝫ egit talia. O crux lignum triū
phale mundi uera ſalus uale iter
ligna nullum tale fronde floꝛe ger
mine. Medicina chriſtiana ſalua
ſanos egros ſana quod nō ualet
uis humana fit in tuo nomine.
Aſſiſtentes crucis laudi con=
ſecratoꝛ crucis audi atqꝫ ſeruos
tue crucis poſt hanc uitam uere lu
cis tranſfer ad palacia. Quos toꝛ
mento uiſ ſeruire fac toꝛmenta nō
ſentire ſed cum dies uenit ire no=
bis cōfer ⁊ largire ſempiterna gau
dia. Amen

De ſancto iohanne euãgeliſta

VErbum dei deo natum quod
nec factum nec creatum ve=
nit de celeſtibꝫ. Hoc vidit hoc at=
trectauit hoc de celo reſerauit iohã
nes hominibus. Inter illos pri
mitiuos veros veri fontis riuos
iohannes exiliit. Toti mundo ꝓ=
pinare nectar illud ſalutare quod
de throno prodiit. Celum tran=
ſiit veri ſolis rotam vidit ibi to=
tam mentis figens aciem. Spe=
culator ſpiritalis quaſi ſeraphin
ſub alis dei vidit faciẽ. Audit i
gigro ſedis quod pſallant cum cy
tharedis quater ſeni proceres. Te
ſigillo trinitatis noſtre nummo
ciuitatis impreſſit charactheres.
Iſte cuſtos virginis archanum
originis diuine miſterium ſcribẽs
euangelium mũdo demonſtrauit.
Celi tui ſacrarium ſuum xp̄s li
lium filio tonitrui ſub amoris vn=
ctui fide commendauit. Haurit
virus hic letale vbi corpus virgi=
nale virtus ſeruat fidei. Pena ſtu
pet ꝙ in pena ſit iohannes ſine pe=
na bulientis olei. Hic naturis im
perat ut et ſaxa transferat in decus
gemmarum. Quo iubente rigu=
it aurum fuluum induit virgula
ſiluarum. Hic infernum reſerat
morti iubet reſerat quos fenenum
ſtrauit. Obſtruit quod ebeon che
rintus et marchion perfide latra=
uit. Volat auis ſine meta quo nec
vates nec ꝓpheta euolauit altius.
Iam implenda quã impleta nũ
quã vidit tot ſecreta purus homo
purius. Sponſus rubra veſte te
ctus viſus et non intellectus venit
ad palatium. Aquilam ezechielis
ſponſe miſitqꝫ de celis referre miſte
rium. Dic dilecte de dilecto qualiſ
ſit hic ex dilecto ſponſus ſponſe nũ
cia. Dic quis cibus angelorum
que ſunt feſta ſupernorum de ſpon
ſi preſentia. Veri panis intelle=
ctus cenam chriſti ſupra pectus ſũ
ptam nobis reſera. t cantemuſ
de patrono coram agno corã thro
no laudes ſuper ethera.

De ſancto ſtaniſlao.

IHeſu chriſte rex ſuperne deo
patri coeterne tibi laus et gloria.
Cuius ope martir clemẽs ſtaniſ
laus hoſtem premens triumphat
victoria. Vir etate iam maturuſ
ſui gregis fortis murus in incur=
ſus hoſtium. Penas mortis par
uipendit ſponſam xp̄i dum deſcen
dit ingreſſus per hoſtium. Cla
mans docet obſecrando et interdũ
obiurgando chriſtianum populũ.
Vt virtutes imitetur a delictis
emundetur mundãs cordis oculũ
b oleſlaus rex ſceleſtus furẽs fre
mit fit infeſtus argutus pro vicio

Quantuncunq3 trux minetur ty
ro ceci nec terretur minis nec ſuppli
cio. Pro reatu labis nequam in
tyrannum preſul equam dirigit
ſententiam. Tortor raptus in fu
rorem ſuam iuris in cultorem exer
cet dementiam. Ad altare vir ce=
leſtis cadit ceſus a ſceleſtiſ mille la
cet fruſtulis. Corrodendis feris
datur ſed tutelis defenſatur aqui=
larum ſedulis. Sparſos artus iu
bar celi prodit cetui fideli nec pe=
rit articulus. Sacrum corpus in
tegratur dum parſ parti federatur
videns ſtupet populus. Sepultu
re cõmendatus innumeris vir be
atus choruſcat miraculiſ. Signa
ſignis cumulantur mancis manꝰ
pedes dantur claudis viſus ocu=
lis. Et res geſta proteſtatur ve=
rax nomen eliquatur a polo polo=
nie. Poli ciuis fit polonus pre=
ſul pius et patronꝰ ymo pater pa=
trie. Quem precemur corde mun
do donec ſumus in hoc mundo ne
mergantur in profundo pro deli=
cti macula. Sed occultis emun=
dati prima ſtola trabeati cum bea
tis iam beati viuamus per ſecula.
Amen dicant omnia.

Alia de ſancto ſtaniſla

Sancte dei pontifex ſis reorꝫ
opifex patrie preſidium. b o
leſlaus carnifex quem occidit chri
ſti lex dum ſibi predicitur. Sed
conciſus gladijs illuſtraris radijſ
miſſe lucis celitus. uneri obſe
quitur ales dum inſequitur quic=
quid hec ꝑſequitur. Reintegrat
celitus membra ſparſim medicus
laniata primitus. Ad te clamãt
miſeri tu ſuccurre celeri eis medica
mine. Cunctis vita redditur le=
pra labes pellitur oppreſſiſ pax mit
titur. Greſſus beneficium clau=
dis dans officium ora mutis tri=
buis. Staniſlai plebibus largire
fidelibus tuis ſacris precibꝫ. t
ſoluti nexibus peccatorum ſordibꝫ
iungamur celeſtibus.

De aſcenſione.

Rex omnipotens die hodier
na. Mundo triumphali re
dempti potentia. Victor aſcendit
celos unde deſcenderat. Nã qua
draginta poſtquã ſurrexerat. Di=
ebus ſacris confirmans pectora.
Apoſtolorum paris cara relin=
quẽs oſcula. Quibus et dedit po
teſtatem laxandi crimina. Et mi
ſit eos in mundum baptiſare cun
ctas animas. In patris et filij
et ſpiritus ſancti clementia. Et
conueſcens precepit eiſ ab iheroſo
limis. Ne abirent ſed expecta=
rent promiſſa munera. Non
poſt multos enim dies mittam
vobis ſpiritum paraclitum in

terris. Et eritis michi teſtes ī ihe
ruſalē iudea ſiue ſamaria. Et cū
hoc dixiſſet videntibus illis eleua
tus eſt et nubes clara. Suſcepit
eum ab eorum oculis intuentibuſ
illis acra. Ecce ſtetere amicti duo
viri in veſte alba. Iuxta dicētes
quid admiramini celorum alta·
Iheſus enim hic qui aſſumptuſ
eſt a vobis ad patris dexteram·
Vt aſcendit ita veniet querens
talenti cōmiſſi lucra: O deus ma
ris poli arui hominem quem crea
ſti quem fraude ſubdola. Hoſtis
expulit paradiſo et captiuatum ſe
cum traxit ad tarthara. Sangui
ne proprio redemiſti nos deo. Il
lic et reuehis unde primus corru=
it paradiſicola. Iudex dum vene
ris iudicare ſeculum da nobis q̄=
ſumus ſempiternam requiem in
ſanctorum patria. In qua tibi
canamus alleluia

De ſancto ſpiritu·

SAncti ſpiritus aſſit nobis
gratia. Que corda noſtra ſibi fa
ciat habitaculū. Expulſis inde
cunctis vicijs ſpiritalibus. Spi=
ritus alme illuſtrator omnium.
Horridas noſtre mentis purga
tenebras. Amator ſcē ſenſatorū
ſemp cogitatuū. Infunde uncti
onem tuam clemens noſtris ſen=
ſibus. Tu purificator omnium
flagiciorū ſpiritus. Purifica no
ſtri oculum interioris hominis.
Vt videri ſupremus genitor poſ
ſit a nobis. Mundi cordis quem
ſoli poſſunt cernere oculi. Prophe
tas tu inſpiraſti ut preconia chri=
ſti precinuiſſent inclita. Apoſto=
los tu cōfortaſti uti tropheum xp̄i
per totum mundum veherēt. Quū
machinam per verbū ſuum fecit de
us celi terre marium. Tu ſup a=
quas foturus eas numen tuum ex
pandiſti ſpiritus. Tu animabꝫ
viuificādis aquas fecundas. Tu
aſpirādo das ſpiritales eſſe hoīes.
Tu diuiſum per linguas mun=
dum et ritus adunaſti domine.
Ydolatras ad cultum dei reuo=
cas magiſtrorum optime. Ergo
nos ſupplicantes tibi exaudi pro=
picius ſancte ſpiritus. Sine quo
preces omnes caſſe creduntur ⁊ in
digne dei auribus. Tu qui omni
um ſeculorū ſanctos tui numinis
docuiſti inſtinctu amplectendo ſpi
ritus. Ip̄os hodie apoſtolos xp̄i
donans munere inſolito et cunctiſ
inaudito ſeculis. Hunc diē glo=
rioſum feciſti. Sancti ſpirit⁹ aſ=
ſit nobis gratia

Item alia proſa

VEni ſancte ſpiritus ⁊ emit=
te celitus lucis tue radium. Ve=
ni pater pauperum veni dator

muneruꝫ veni lumen cordium.
Conſolator optime dulcis ho=
ſpes anime dulce refrigerium.
In labore requies in eſtu tem=
peries in fletu ſolacium. O lux
beatiſſima reple cordis intima tu
orum fidelium. Sine tuo nu=
mine nichil eſt in homine nichil eſt
innoxium. Laua quod eſt ſor=
didum riga quod eſt aridum ſa=
na quod eſt ſaucium. Flecte qđ
eſt rigidum foue quod eſt frigidū
rege quod eſt deuium. Da tuis fi
delibus in te confidentibus ſacrū
ſeptenarium. Da virtutis meri=
tum da ſalutis exitum da perhen=
ne gaudium.

De ſancta trinitate

Benedicta ſit ſcā ſit trinitas
deitas ſcilicet unitas coequa
lis gloria. Pater filius ſanctus
ſpiritus tria ſunt nomina omnia
eadem ſubſtantia. Deus genitor
deus genitus in utroqꝫ ſacer ſpiri
tus deitate ſocia. Non tres tam̄
dij ſunt deus verus unus eſt ſic pa
ter dominus filiꝰ ſpirituſqꝫ ſan=
ctus. Proprietas in perſonis u=
nitas eſt et in eſſentia. Maieſtas
par et poteſtas decus honor eque
per omnia. Sidera maria conti=
nens arua ſimul et uniuerſa cōdi=
ta. Quem tremunt impia tarta=
ra colit quoqꝫ quem et abyſſus in=
ſima. Huic omnis vox atqꝫ lin=
gua fateatur hunc laude debita.
Quem laudat ſol atqꝫ luna di=
gnitas adorat angelica. Et nos
voce p̄celſa omnes modulemur or
ganica cantica dulce melodia.
Eya et eya nunc ſimul iubilemꝰ
altithrono domino laudes in excel
ſis. O adoranda trinitas. O ve
neranda unitas. Per te ſumꝰ cre
ati vera eternitas. Per te ſumus
redempti ſumma tu caritas. Po
pulum cunctum tu protege ſalua
libera eripe et emunda. Te ado
ramus omnipotens tibi canimus
tibi laus et gloria. Per infinita
ſecula ſeculorum Amen.

De corpore chriſti.

Lauda ſyon ſaluatorem lau
da ducem ⁊ paſtorem in ym
nis et canticis. Quantum potes
tantum aude quia maior om̄i lau=
de nec laudare ſufficis. Laudis
thema ſpecialis panis viuus et vi=
talis hodie proponitur. Quem
in ſacre mēſa cene turbe fratrū du
odene datū non ambigitur. Sit
laus plena ſit ſonora ſit iocūda ſit
decora mētis iubilatio. Dies eni ſo
lennis agitur in qua menſe prima
recolitur huius inſtitutio. In
hac menſa ſummi regis nouū pa=
cha noue legis paſche vetus termi
nat vetuſtatem nouitas umbram

fugat veritas noctem lux illuminat
Quod in cena xp̄us geſſit facien
dum hoc expreſſit in ſui memoriā
Docti ſacris inſtitutis panē vi=
num in ſalutis conſecramus hoſti
am. Dogma datur chriſtiãis q̄d
in carnem tranſit panis et vinum
in ſanguinem. Quod non capis
quod non vides animoſa firmat
fides preter rerum ordinem. Sub
diverſis ſpeciebus ſignis tantum ꝛ
non rebus latent res eximie. Ca=
ro cibus ſanguis potus manet ta=
men chriſtus totus ſub utraqꝫ ſpe
cie. Aſſumente non conciſus nō
confractus non diviſus integer ac
cipitur. Sumit unus ſumunt
mille quantum iſti tantum ille nec
ſumptus conſumitur. Sumunt
boni ſumunt mali ſorte tamen in
equali vite vel interitus. Mors
ē malis vita bonis vide paris ſū=
ptionis quam ſit diſpar exitus.
Fracto demum ſacramento non
vacilles ſed memento tantum eſſe
ſub fragmēto quantum toto tegi
tur. Nulla rei fit ſciſſura ſigni tā
tum fit fractura qua nec ſtatus nec
ſtatura ſignati minuitur Ecce
panis āgelorū factꝰ cibus viatorū
vere panis filiorum non mittēdꝰ
canibus In figuris preſignatur
cum yſaac ymmolatur agnus pa=
ſce deputatur datur manna patri=
bus: Bone paſtor panis vere
iheſu noſtri miſerere tu nos paſce
nos tuere tu nos bona fac videre
in terra viventium. Tu qui cuncta
ſcis ꝛ vales qui nos paſcis hic mor
tales tu nos tibi commenſales co=
heredes et ſodales fac ſanctorum
civium.

De ſancto Johāne baptiſta:

Sancti baptiſte xp̄i p̄conis
Solennia celebrantes mo
ribus ip̄m ſequamur. Ut ad vi
tam quam predixit aſſeclas ſuos p̄
ducat. Devoti te ſanctiſſime ho=
minum amice iheſu xp̄i flagitamꝰ
ut gaudia percipiamus. Apparēs
qꝫ zacharie gabriel repromiſit qui
ſuam celebrarent obſequijs nati=
vitatem. Et per hec feſta eterna
gaudia adipiſcamur. Qua ſan=
cti dei ſacris delicijs leti congaudēt
Tu qui preparas fidelium corda
ne quid devium vel lubricum de=
us in eis inveniat. Te eqꝫ poſcimꝰ
ut crimina noſtra et facinora cōti
nua p̄ce ſtudeas abſolvere. Placa
tus ut ipſe ſuas ſp̄ inviſere fideles
Et manſionem in eis facere di
gnetur. Et agni vellere quē tuo
digito. Mundi monſtraveras tol
lere crimina nos velit induere.
Et ipſum mereamur angelis aſ
ſocij. In alba veſte ſequi p̄ portā
clariſſimā. Amice xp̄i iohānes.

De ſancto petro et paulo apoſtolis.

Petre ſumme xp̄i

paſtoꝛ et paulē gentium doctoꝛ·
Ecleſiā veſtris doctrinis illu=
minatam· Per circulum terre p̄
catus adinuet veſter· Nam do=
minus petre celoꝛum tibi claueſ do
no dedit· Armigerū benyamyn
chriſtus te ſcit ſuum vaſq; electum
Mare planta te petre chriſtus
conculcare tue dedit caritati.
Umbram tui coꝛpoꝛis infirmis
debilibuſq; fecit medicinam. Do
ctilogoſ philoſophoſ te paule xp̄s
dat vincere ſua voce Multiplices
victorias tu paule xp̄o per populoſ
acquiſiſti. Poſtremo victis om̄i
bus barbariſ ad arcem ſummi p=
gitis culminis germanos diſcoꝛ=
des ſub iugo xp̄i placat⁹ iā coactu
ri. Ubi neronis feritas prīcipis
apoſtoloꝝ prelijs plurimis victo=
res diuerſe te petre et paule addixe
runt pene moꝛtis Te crux aſſoci=
at te vero gladius cruētus mittit
chriſto.

De beata virgine.

Ave verbi dei parens virgi=
num humilitas. Que om=
ni neuo carens humilis virgini=
tas. Gaude que ſic grauidaris·
nec grauaris filio. Gaude que ſic
oneraris onere gratiſſimo. Sal
ue yeſſe ſtirpe oꝛta virgula fructife
ra. Salue clauſa templi poꝛta ſo
li deo peruia. O laude vellus gede
onis roꝛe madens pneumatis.
O laude pellis ſalomonis pulcri
oꝛ pre ceteris. Uale iacob micās
ſtella et illuſtrās maria. Uale cōſi
gnata cella rubens in vi flamea:
Auge ſoleq; amicta ſolem gigniſ
ſtellula. Auge q̄ ſis preelecta ſca
la celi fulgida. Pange auroꝛa cō
ſurgens luci noui ſideris. Pange
archa trina ferens cariſmata miſe
ris. Eya magnificat tua ihesum
chriſtum anima. Eya tecum vt
laudemus oꝛa dulcis maria.

De ſancta margareta.

Margaritam precioſam ſpō=
ſam xp̄i generoſam veneremur ho
die A gentili nata fide chriſto de
ſponſata chriſti regi gloꝛie. Rectā
fidem dum ſectatur domo patris p
pulſatur nutrici ſe contulit. Ge=
neroſo oues pauit quam prefectuſ
adamauit ſed hec xp̄m pretulit.
Ad tribunal p̄ſentatur et exuta
flagellatur fluunt riui ſanguine.
Ridens gaudet paſſiōe cōfoꝛta
ta in agone nutu ſancti flaminis.
Ex cōtemptu prouocatur iudex
aqua preparatur ī vas virgo mer
gitur. Tyrannus vidēs illeſam
claudit antro virgis ceſam demon
terrens ſternitur. Ad mucronē
ceruix tenſa oꝛat voce tum immen
ſa pro ſe verātibus· Mox ſpōpō=
dit regnum celi promiſſo pacto fi
deli cunctis te laudantibꝫ

In diuiſione apoſtoloꝛum

Celi enarrant gloꝛiam dei fi=
lij verbi incarnati fcī de ter=
ra celi. Nec enim gloꝛia ſoli do=
mino eſt congrua. Nomen eſt cu=
ius magni conſilij angelus.

Iſtud conſiliū lapſo hoī auxilio Eſt antiquū ⁊ profundum ⁊ verum factum ſolis tantū ſanctis cognitū. Cum angelus iſte homo nat⁹ de muliere immortalē ex mortali de terra celū fecit ex homīe angelum. Hic eſt dn̄s exercetuū deus cui⁹ ſūt āgeli miſſi in terrā apoſtoli. Quibus ſeipm̄ viuū p̄buit reſurgens in multis argumentis pacē victor mortis nunciās. Pax vobis ego ſum inquit nolite iā timere predicate verbum dei creature omni coram regibus et principibus. Sicut miſit me pater et ego mitto vos in mundum eſtote ergo prudentes ſicut ſerpentes et columbe ſimplices. Hinc petrus romā apoſtolorum princeps abijt paul⁹ greciam vbiqꝫ docens gratiam ter quatuor hij ꝓceres in plagis terre quatuor euangeliſantes trinum et unum. Andreas iacobus vterqꝫ philippus bartholomeus ſymō thatheus iohannes thomas ⁊ matheus duodecim iudices nō ab vno ſed in unum diuiſi per orbē diuiſos in unum collignūt. In omnem terram exiuit ſonus eorum Et in fines orbis terre verba eorum. Quam ſpecioſi pedes euāgeliſantium bonū predicantium pacem. Sanguine xp̄i redēptis ita dicentium ſyon regnabit deus tuus. Qui verbo ſecula fecit ꝙ pro nobis verbū caro factum eſt in finem ſeculoꝝ. Hoc verbum quod predicamus chriſtum crucifixum qui viuit et regnat deus in celis.

Hij ſunt celi in quibus xp̄e habitās in quoꝝ verbis tonans fulguras ſignis corans choruſcas gratiam. Hijs dixiſti rorate celi deſup et nubes pluant iuſtum aperiatur terra germinans. Germen iuſtū ſuſcitet terra noſtra quam apoſtolicis verbis ſerens germinare facias. Quorū verbis tonans verbū patris tenentes in paciētia fructū ferre fac nos tibi dn̄e. Hij ſunt celi quos magni cōſilij āgelus inhabitas quos nō ſeruos ſed amicos appellas quibꝫ omnia que audiſti a patre notificas. In quoꝝ diuiſione collectum gregem cuſtodias indiuiſum et in vinculo pacis. ut in te vnū ſim⁹ ſicut in patre tu es vnus. Miſerere nobis tu qui habitas rex in celis.

De ſancta maria magdalena

Laus tibi xp̄e qui es creator ⁊ redemptor idem et ſaluator Celi terre maris angeloꝝ et hominum. Quem ſolum deū confitemur et dominū. Qui peccatores veniſti ut ſaluoſ faceres. Omē peccato pecci aſſumēs formulā. Quorum de grege ut cananeam mariā viſitaſti magdalenam. Eadē mēſa verbi diuini illam micis hāc refoues poculis. In domo ſymōis leproſi conuiuijs accubans typicis. Murmurat phariſeuſ ubi plorat femina criminis conſcia.

Peccatoꝛ contemnit cōpeccantem
peccati neſciens penitentem exau=
dis emundas ſedam adamas ut
pulcram facias. Sedes ampſe=
ctitur dominicos lacrimis lauat
tergit crinibus lauando tergendo
ungendo unxit oſculis circuit.
Hec ſunt conuiuia que tibi pla=
cent o patris ſapientia. Natus
de uirgine qui nō dedignaris tan=
gi de peccatrice. A phariſeo es in=
uitatus marie ferculis ſaturatus.
Multum dimittis multū aman
ti nec crimen poſtea repetenti. De
monijs eam ſeptem mūdans ſe=
ptifoꝛmis ſpiritus. Ex moꝛtu=
is reſurgentem das cunctis ui=
dere prioꝛem. Hanc xp̄e proſeli=
tam ſignans eccleſiam quā ad fi=
lioꝛum mēſam uocas alienigenā.
Quam inter cōuiuia legis ⁊ gra
tie ſpernit phariſeus faſtus lepra
uexat heretica. Qualis ſit tu ſcis
tangit te quia peccatrix quia ue=
nie optatrix. Quidnam haberet
egra ſi non accepiſſet ſi non medi
cus adeſſet. Rex regum diues in
omnes nos ſalua peccatoꝛes ter=
gens cūcta crimina ſanctoꝛū ſpes
et gloꝛia. De ſancto iacobo
apoſtolo Proſa.

Gaude
xp̄i ſponſa uirgo mater eccle
ſia. Omni deuotione generans
illi filios quotidie. Per quos in
feri ſuperas et celi tibi ianuā con=
cilias. Hanc pandunt hodie quo
rum feſta ueneramur hec duo lu=
minaria. Ex quibus iacobus in
uideat per uirtutem reluxit et ſa=
maria. Egros curans demones
fugans moꝛtuos in lucem uerbo
reparans. Magos ſana uincenſ
doctrina fidei parauit coꝛda pluri=
ma. Poſt ut agnus iugulo du=
ctus ſe impendit promptiſſimus.
Lauās agni ſanguine ſtolā cō=
mutauit moꝛte uitam. Eiuſdem
uite imitatus ardoꝛe xp̄ofoꝛus.
Hac ip̄a paſſus die ſed diuerſo
tempoꝛe. Gentilibus exoꝛtus ſed
celitus inſtructus uerbo quod p̄=
dicauit ſignis cōfirmauit. Ari=
dam prece fuſa uirgā fecit floꝛere
carceri mācipatur uirgis ceditur.
Ignem ptranſijt ferrū ſicut ce=
ram diſſoluit. Capite plectitur ce
los ut uictoꝛ ingreditur. Impius
poſt mirabilia crediderunt milia
quater duodena. Rex uero qui
eū pemit. ſignis uictus cū ſuis fi=
dem pmeruit. Terge fletus rachel
genas paſſione roſeas. Quos ge
mebas laboꝛantes modo uictoꝛes.
Neq; tuo cōmēdent ſponſo Amē

Salue De ſancta anna
mater matris dei cella celle
noſtre ſpei arboꝛ rami triplicis.
Salue paradiſi flumen ſynago=
ge nouū lumē fontis uena dupli=
cis. Salue uas cōditum melle de
quo fluxit ſine felle ſucus ueri bal
ſami. Salue ſacra legis gloſa ue
terum te mens umbroſa ui non
prendit calami.

Porte clauſe tu ſtructura nūcu-
paris ſub figura quā vidit ezechi-
el· Lapis templi p̄pararis ioa-
chim dū copularis mittitur cū ra
phael· Fecundari ſterilem tante
prolis herilem typus demōſtraue
rat. Baculo dum innititur moyſes
abicitur p̄te qd̄ portauerat· Hic
cōuallis humilis terra fit arabi-
lis que fructū parturijt Dei p cō
ſiliū pfert ſpina liliū reus hoc eſu
rijt Tu primatu geneſeos ſectio
nem puulos doces et decrepitos·
Libri ſententie ezechie canticoꝝ
menti pie detexiſti terminos· Tu
rotis ſeiuncta ſtilla de qua loqui-
tur ſibilla ſcematiſans inclita·
Tu liber ſepticlauatus agno ſo
lū deputatus ut diſſoluat indita·
Nobile tu patrū zeuma ꝓpheta-
rum es probleuma ſponſe regis ſo
lium· Glorioſus cleophas hic ſe
cūdus tibi mas fit et capitolium·
Salomonis alūna ſumma tem
pli colūna tu ſadoch thuribulū aa
ronis ueſtibulū· Philiſtim nō te
teris archa noſtri federis abrahe
umbraculū dauidis et iaculum·
Salue cuius vir in portis pſtitit
ſalome fortis hoſtes ſtrauit mili-
tans Iſachar hinc admiratur
ex hoc multū et letatur cū ſis pro-
lis lactitans Gratia interp̄taris
eius anna paris matrē que fit ſin
gularis regina celeſtiū Fructus
dulcis tu capſella hunc pro nobis
interpella creditqꝫ maris ſtella or
dini terreſtriū· Ihesu xp̄o ſūmo
ſoli ac marie tue proli iuncta es in
arce poli hic terrores atqꝫ doli p te
ceſſent hoſtiū· Illum placa qui
paſſurus ad nos venit ⁊ vēturus
eſt flamis vindicaturus ne nobis
ſit iudex durus ſed celi det gaudiū
Amen· De ſancta martha
Aue martha glorioſa celi iu
bar mūdi roſa ſalutaris ho
ſtia· Melodia gaudioſa p̄ſens de
cantetur proſa tibi laude debita:
Tu ſola virtute dei morbū regis
clodonei curas incurabilē· Unde
reges et regine tue laudent medici
ne virtutē mirabilem Vita ſtir-
pe regia regem regū ꝓpria domo ſu
ſcepiſti· eminarū gloria cūcta
volatilia paſcentem pauiſti Per
te ſerpens eſt ſubuerſus p te iuue-
nis ſubmerſus vite reſtituitur.
Per te damnātur errores per te
decorantur mores ⁊ fides extollitur
Oliua pietatis et quis tue ſan-
ctitatis pandet excellentiā Vitā
fratri meruiſti ex aqua vinū feci-
ſti p diuinā gratiā· Animā tue
ſororis audis in ſupnis choris fie
ri cum leticia Corpus tuū thara
ſtone ſepeliuit cū frontone xp̄s ma
nu propria· Ora pro nobis do-
mina p te noſtra peccamina deleā
tur Impetra martha gratiā his
qui nūc tuā gloriā memorantur.
In anguſta mortis hora nobis
p̄camur implora peccatoꝝ veniam
Curſuſqꝫ vite perfecto tramite

nos ducas recto ad ſupnā patriā

De ſancto laurentio.

STola iocunditatis alleluia.
Induit dn̄s hodie mili-
tem ſuū laurentiū. Solito plau-
det alacrius cōcio leta fideliū. Ho-
die martir inſignis hoſtiā deo pla
cētē obtulit. Hodie tormentū ig
nis grauiter examinatus pertulit.
Animatus ad certamen monitu
beati ſenis Grauiſſimus nō refu
git exhibere membra penis. An-
te regē accerſitur et de rebus ꝯueni
tur occultis ecc̄ie. Sed non cedit
blandimētis nec emollitur aut tor
mentis eiꝰ auaricie. Auditur va-
lerianus et leuite larga manus dn̄
petit inducias. Dat miniſtra ca-
ritatis pauperibꝫ cōgregatis facul
tatum copias. Urit igitur ꝓſe-
ctus et paratur ardens lectuſ inſul
tantis viſcera cratis urit aſpera.
Sudat martir in agone ſpe mer-
cedis et corone que datur fidelibuſ
ꝓ xp̄o certantibus. De cuius mi
licia celi gaudet curia. Qm̄ vicit
hodie miniſtros nequicie. Et hūc
ergo per patronum cōſequamur vi
te donū. In illiꝰ feſto chorus no-
ſter letus eſto. Iocundū in ecc̄ia
decantemus all'a alleluia.

De aſſumptiōe btē v̄gis

COngaudēt āgelorꝫ chori glo
rioſe virgini. Que ſine virili con
mixtione genuit. Filiū qui ſuo
mūdū cruore medicat. Nam ipſa
letatur ꝙ celi iā cōſpicatur pricipē
In terris cui quondam ſugen-
das virgo mānillas ꝓbuit. Quā
celebris angelis maria iheſu ma-
ter creditur. Qui filij illius debi-
tos ſe cognoſcunt famulos. Qua
gloria ī celis iſta virgo colitur que
domino celi prebuit hoſpicium ſui
ſanctiſſimi corporis. Quam ſplē-
dida polo ſtella maris rutilat que
omniū lumē aſtrorum et hominū
atqꝫ ſpirituū genuit. Te celi regi
na hec plebicula pijs ꝯcelebrat mē
tibus. Te cantu melodo ſuper e-
thēra una cum angeliſ eleuat. Te
libri virgo concinunt propheta-
rum chorus iubilat ſacerdotū apo
ſtoli xp̄iqꝫ martires predicāt. Te
plebis ſexus ſequitur vtriuſqꝫ vitā
diligens virginalē celicolas in ca-
ſtimonia emulās. Ecclesiā ergo
cuncta te cordibus teqꝫ carmini-
bus venerans. Tibi ſuam mani
feſtat deuotionē precatu te ſupplici
implorans maria. Ut ſibi auxi-
lium circa xp̄m dn̄m eſſe digneris
per euum.

De ſancto bartholomeo proſa.

DIem feſtum bartholomei
xp̄i amici fratres excolite dignis ꝓ
conijs. Cuius obtentu celi qū me
reamini ſedibus ꝑfrui. Hic yndie
populis predicat euangeliū. Qui
dediti vicijs vacabant ydolatrie.
Quos inſtruens ſanctus apoſto
lus iuſſit frangere ydola atqꝫ face-
re chriſto templa. Et demones
quos adorauere iuſſit lōgiuſ abire

ubi eſſent inuia terrē. Mundans
leproſos ſaluti priſtine ⁊ reddit e-
gros. Veſtiuit cecos preſenti lu-
mine fecitqꝫ ſanos. Oratio eius
paraliticos erigit atqꝫ curat ener-
guminos. Nam incliti regis na-
tam diu lunaticam ſola p̄ce saluā
fecerat. Conuertit regē ꝑpulūqꝫ
eius ſacris fontibus expiauerat.
Promittens illis qḋ nō vidit ho
mo nec aſcendit in coꝛ hoīs. Per
multa ſic predicans tempoꝛa veſti-
menta illius non fuerunt ſoꝛdida
Nocturno vigilauerat tempe ſi-
militer diurno in dei laudamine.
Poſt talia miracl'a occiſus migra
uit ad xp̄m ꝑhenni in regno ſem
ꝑ victurus. Sed veniet iudicij
in die cum deo hominū ſecreta iu-
dicaturus. Queſumus te bartho
lomee exoꝛātes ut extergas noſtra
hec facinoꝛa. Quatinus utamur
premio qḋ credēdum repromiſiſti
xp̄us regi puſillo.

De ſancto Auguſtino.

DE profundis tenebraꝝ mū-
do lumen luxit clarū et ſcintillat ho
die. Olym quidem vas erroꝛis au
guſtinus vas honoꝛiſ datus ē eccle
ſie. Verbo dei dū obedit credit er
rās et accedit ad baptiſmi gratiā.
Quam in primis verebatur ver
bis ſcriptis execratur erroꝛis falla
ciam. Firmans fidem foꝛmans
moꝛes legis ſacre peruerſoꝛes ver-
bi necat gladio. Obmuteſcit foꝛ-
tunatus cedunt manes et donatus
cante lucis radio. Mundus mar
cens et inanis et doctrinis tritus
uanis ꝑ peſtē hereticam. Multū
fructū cepit ferre dūi in fines oꝛbis
terre fidem ſparſit unicā. Clerica
lis uite foꝛmā conquadrauit iuxta
noꝛmā cetus ap̄lici. Qui quippe
nil habebant tanquā ſuū ſed viue
bant in cōmune clerici. Vir mul-
toꝝ pro ſalute diu viuens in virtu
te bona tādē ſenectute doꝛmiuit cū
patribus. In extremis nil lega
uit qui nil ſuū eſtimauit ymo totū
reputauit commune cū fratribus
Salue gemma confeſſoꝝ lingua
chriſti vox celoꝛum ſcriba vite lux
doctoꝝ preſul beatiſſime. Qui te
patrem venerantur te ducente cō
ſequantur vitam in qua gloꝛian-
tur beatoꝝ anime. In decolla

tione ſancti iohannis.

PSallite regi noſtro pſallite
pſallite pſallite prudenter. Nam
pſalterium eſt iocundū cū cithara
Nato virginis quo pſallens na-
tus ſterilis. Cytharam carnis p-
cuſſit in domo dn̄i. Cum qḋ ſa-
nando clamabat docuit viuendo.
Moꝛtificādo que ſuper terrā ſunt
membra et hoc alios docendo. Pre
parans xp̄o plebem perfectam io-
hannis vox clamantis in deſerto.
Sed hec vox impiū herodē quē
coꝛripit minime coꝛrigit. Haud
tamē tacuit ſꝫ ad uſqꝫ ſanguinem
ſterili reſtitit. Nō licet inq̄t te fris
tui habere coniugem raptam ſibi

peccaſti quieſce penitentibus ſic p̃ce
pit dominus. Vocem incantãtis
ſapienter herodes ut aſpis ſurda
ſpernit ut iuſtum ut ſanctum iohã
nem timet quem uinxit in carcere.
Studet delicijs mundi princeps
filius pditionis. Sedet i tenebris
lucerna lucis amicus om̄ipotẽtis.
Meretrix ſuadet puella ſaltat rex
iubet ſanctus decollatur. Dat rex
ſaltanti caput iohannis qui ſan=
ctus antequã natus. En quomo
do perit iuſtus quaſi non ſit deo di
lectus. Cum ſit eius p̃cioſa mors
hec in conſpectu dñi. Nos ergo p
cepimus qualis aut quãtus eſt q;
uicinus natiuitate xp̃o eſt in mor=
te. Nam morte turpiſſima dam=
natur ſponſus ſponſi et amicus dã
nat morte recte turpiſſima. Marce
re carnis eductum quẽ ferũt pſal=
lendo celi angelum. Et nos i ter
ris tibi pſallere fac xp̃e in memori
am baptiſte. Herodis ſpreta quo
menſa altaris tui menſa ip̃m te dñ
ſumimus ſemper tibi pſallimus.
Amen. In natiuitate beate

marie virginis.

Stirpe maria regia procrea=
ta regem generans iheſum. Gau
de digna angelorum ſanctoꝝ. Et
nos peccatores tibi deuotos intue=
re benigna. Tu pios patrum mo
res oſtentas illos in te ſed excellis
eoſdẽ. Patris tui ſalomonis in
te lucet ſophia. Et ezechie apũd de
um correctum ſed nunquam in te
corrumpendum. Patris yolie ad
impleuit te religioſitas. Summi
etiam patriarche te fides totã poſ=
ſidet patris tui. Sed quid nos
iſtos recenſemus heroas. Cũ tu
us natus omnes precellat illos at
q; cunctos per orbem. Nos hac
die tibi gregatos ſerua virgo in lu
cẽ mundi qua prodiſti paritura ce
lorum lumẽ. De ſancto ſtaniſ=

lao proſa.

Omnes odas nũc melodas
pangamus cum all'a. Omni lau=
de digna plaude ciuitas cracouia.
Monens plãctum quia ſanctum
metuiſti gignere. Et nutrire quẽ
dux ire morti fecit tradere. Frau
dulentus truculẽtus boleſlaus car
nifex. Qui in celis iam fidelis ſta
niſlaus põtifex. Nũc inſultat ⁊ ex
ultat cum ſanctis perhẽniter. Ce=
lebremus ut debemus digne ac ſo=
lenniter. Huius vota modo to=
ta ſuſcipiat eccleſia in europa fiãt
nota affrica et aſya. Propter ſua
mare totum plandat natalicia vi
xit ſanctus et ad polum cum ſua vi
ctoria. Ergo preſul glorioſe tu p
nobis impetra. Staniſlae preci=
oſe hunc qui es ſpes unica. Et cor
preſtans nobis mite noſtra laxãs
delicta. Ut ad regnum ducat vi
te propter ſua merita. amen.

De ſancto wenceſlao.

Chriſte tui preclari militis
uenceſlai colentes ſolennia
diuinemur tua ſemper gratia.

Ut eius exemplo continue inherendo. Morum atqꝫ vita placeamꝰ puritate. Hic ſummus eccleſie gē tis bohemie. Martirij fulgida donatur gratia. Cum matutinum tibi xp̄e obſequium ſoluere debitū Illum germanus bonis eius invidens actibus proſternit pallidꝰ. Quem carneis protinus ſolutū viculis. Corona victorie decorās hodie. Nam inter plures celorum manſiones quas primitus credulis paraſti populis. Conciuē tui victoris abel iuſti hunc martirem optime collocas domine. Quo nunc prelucido. Letus conſortio Nos tibi ſedulis precibus commendet veneramꝰ oramus.

De ſancto michaele.

Hac celebres rex celice laudes cuncta. Pangat canora catherua ſymphonia. Odas atqꝫ ſoluat concio tibi noſtra. Cū iā renouantur michaelis inclita valde feſta. Per que letabunda pornatur machina mūdi tota. Nouies diſtincta pneumatū ſunt agmina per te facta. Sed cum vis facis hec flammea ꝑ angelicas officinas. Inter primeua ſunt hec nam creata tua cum ſimus nos ultima factura ſed ymago tua. Theologica chathegoriſanſ ſymbola nobis hec ter tripertita ꝑ priuata officia. Plebs angelica falanx ⁊ archāgelica principans turma virtuſqꝫ uranica ac poteſtas almiuoma. Dominantia numina diuinaqꝫ ſubſellia cherubin etherea ac ſeraphin ignicoma. oſ o michael celi ſatrape gabrielqꝫ vera dans verbi nuncia. Atqꝫ raphael vite vernula tranſferre nos inter paradiſicolas. Per vos patris cuncta complentur mādata que dat eiuſdem ʒophia compar quoqꝫ pneuma una permanēs in uſia cui eſtis adminiſtrantia deo milia milium ſacra. Vices per bis quinas bis atqꝫ quingenta dena centena millena aſſiſtūt in aula ad quam rex ouem centeſimam verbigenā dragmamqꝫ decimam veſtra duxit ad algamatha. Nos per ethera nos per rara terrea parſ electa armonie vota demꝰ yperlirica cythara. Quo per bella michaelis inclita noſtra deo ſint accepta aurea circa arā thimiamathā. Quo in coeua iam gloria condecantemus alleluia.

Alia de ſancto michahele archangelo.

Summe regis archāgele michael. Intende queſumus nris precibus. Te nanqꝫ profitemur eſſe ſupernorum principem ciuium. Tu deum obſecra pro nobis ut mittat auxilium miſeris. Principalis eſt poteſtas a domino tibi data peccantes ſaluiuificare animas. Ipſe tenens perpetui potentiam paradiſi omnes ciues te honorant ſuperi. Tu ī templo dei thuribulum aureum viſus es ha-

nachi virgines. Et viduarū ſan
ctarumqꝫ omnium placentium po
pulis ſupremo domino. Nos ad
iutorium. Nunc et perhenniter.
Moueat protegat ut veſtrum in
die poſcimus gaudiorum veſtrorū

De ſancto martino.

SAcerdotem xp̄i martinum
cuncta per orbem canat eccle
ſia pacis catholice. Atqꝫ illius no
men omnis hereticus fugiat palli=
dus. annonia letetur genitrix
talis filij. Ytalia exultet alitrix tā
ti iuuenis. Et gallie trina diui=
ſio ſacro certat litigio cuius eſſe de
beat. Sed pariter habere ſe pa=
trē omēs gaudeāt turoni ſoli eius
corpus foueant. Huic francorum
atqꝫ germanie plebs omnis plau
dat. Quibus videndū inuexit
dominum in ſua veſte. Hic cele=
bris ē egypti partibꝫ grecie quoqꝫ
cunctis ſapientibus. Qui impa
res ſe martini meritis ſentiunt at=
qꝫ eius medicamine. Nam febres
ſedat demoneſqꝫ fugat paralitica
membra glutinat. Et mortuorū
ſua prece trium reddit corpora vi=
te priſtine. Hic ritus ſacrilegos
deſtruit et ad chriſti gloriam dat i=
gnibꝫ ydola. Hic nudis miſteria
brachijs conficiens preditus eſt ce
leſti lumine. Hic oculis ac mani
bus in celum et totis viribus ſuſ=
penſus terrena cuncta reſpuit. Ci=
ius ori nūquam chriſtus abfuit ſi
ue iuſticia vel quicquid ad veram
vitam pertinet. Igitur te cuncti
poſcimus o martine ut qui mul=
ta mira hec oſtendiſti. Etiam de
celo gratiam chriſti nobis ſuppli
catu tuo ſemper infundas.

De ſancta elizabeth.

GAude ſyon q̄ egreſſus a te
decor et depreſſus tui fulgur
ſeculi. Rediuiua luce redit o ꝛ al
pha qđ accedit iam in fine ſeculi.
Poma prima primitiuos deus
ſanctus adhuc viuos vidit in cacu
mine. Et extremos addat primiſ
quamuis ſtantes nos in ymis ſuo
viſit lumine. Sed pre multis te
reſpexit odor tuus hūc allexit et ſa=
por et puritas. Qu de regū ramis
nata iuſte vere ſis vocata tu dei ſa
turitas. Gaudent aſtra matuti=
na q̄ in hora veſpertina ortus no=
ui ſyderis. Celi ſydus illuſtratur
in quo terre deſignatur noui ſi=
gnum federis. Vere ſydus tu pre
clarum qđ a ſole differt parum et
luna lucidius. Quod tu ſole ſis
amicta carne probat hic relicta lu
cis tue radius. O quam dignis
fulges ſignis vaſa rapis a mali=
gnis obſeſſa demonijs. Lepre mū
dans labe tactos claudos pnis ꝛ
attractoſ in pedum officijs. Quod
negatum ē nature tu virtutum a=
gis iure et potes et gratia. Vita
functoſ tu reducis cecis reddis mē
bra lucis et membrorum ſpacia.
Eya mater nos agnoſce libro vi
te nos repoſce cū electis inſeri. Et

conſortes tuē fortis et a penis et a
portis eruamur inferi.

De preſentatione ſancte ma-rie virginis.

ALtiſſima prouidente cuncta
recte diſponente dei ſapiētia. Quo
nexu coniugatis yoachim et anna
gratis iuga ſunt ſterilia. Ex cor
dis affectu toto domino fideli vo-
to ſe ſtrinxerunt pariter. Mox ſi
prolem illis dare dignetur hanc de
dicare in tēplo perhenniter. An-
gelus apparuit lucidus qui docuit
exaudita vota. Regis ſummi gra
tia ut detur hiis filia gratioſa to-
ta. In utero conſecrata miro mo
do generata gignet mirabilius.
Altiſſimi patris natū virgo ma-
nens qui reatum mūdi tollet gra-
tuus. Benedicta virgo nata tem
plo trima preſentata it iter ter qui
nis gradibus. Erecta velox aſcē
dit dum neuter parens attēdit or-
nando ſe veſtibus. Noua fulſit
gloria templum dum eximia vir-
go preſentatur. Docta diuinitꝰ
viſitata celitus angelis letatur.
Dum ut nubāt iubet multis prī
ceps puellis adultis ſacra virgo re
nuit. Ip̄am namqꝫ deuouere pa
rentes ip̄a manere virgo voto ſta
tuit. Conſultus deus reſponſum
dat ut virgo ſumat ſponſum quē
pandit flos editus. Aſſenſus yo
ſeph puellam ad parentum duxit
cellam nuptiis ſollicitus. Nunc
gabriel ad virginem ferens conce
ptus ordinem delegatur. Erudi
ta ſtat tacita verba quam ſint in-
ſolitā meditatur. Et cum ille tra
didit modum credidit ſicqꝫ ſacro
flamine. Vox verbum concipi-
tur ⁊ qd̄ nuſquam clauditur con-
ditur in virgine. Ecce virgo ſin-
gularis quanta laude ſublimaris
quanta fulges gloria. Nos ergo
ſic tuearis ut fructum quo gloria-
ris fruamur in patria.

De ſancta katherina.

SAnctiſſime virginis votiua
feſta recolamus. Veneran-
tes hāc diē preclaram omnes con
cinamꝰ. Perſtrepet organicis mo
dulis et cāticis laude digna. Pro
ferat hec concio laudes et deuotio
ſit ſincera. Hanc fuiſſe filiam co
ſti regis unicam tradunt ſcripta
Annis puerilibus artibꝫ ſophi
ſticis fuit clara. Turbam philo
ſophicā vicit et rethoricā diſputā
do. Hinc regina credidit deos va
nos reſpuit venerari. Sit pena-
lis machina periunt tot milia dū
rotantur agmīa paganorū. Mox
priuatur capite aſſunt turbe celice
ſepelitur vertice mōtis ſynai. Ora
pro populo precare pro clero mar
tir chriſti katherina. Aſtantē po-
pulum laudantem te clerum foue
rege per ſecula katherina.

De ſancto andrea proſa.

DEus in tua virtute ſanctus
andreas gaudet et letatur
eadem comitatur. Piſcatio nati

tui ipē primus factus piſcator po
pulorū. Mirmidones ydolatras
diu fluctiuagos rethe cepit fidei.
Hijs legibus achayam tuis deus
victor illius ſubiugauit. Et thro
pheum chriſti tui fixit ſe bonū ibi
ſe oſtentans militem. Miraculis
virtutibus doctrinis quecūq; que
ſita ſpolia tibi o rex attulit. At=
q; ſuo corpore triūphi inſcripſit ti
tulos tui regum domine. Iſtū
crucis ſocium et regni credimus.
Chriſti filij tui atq; fraterculum
Nos igitur peccatis noſtris gra
uati te deus poſcimus. Ut illius
qui tua ſemper ſectatus ꝓcepta tibi
placet. Nos interceſſione cura=
ris ineternum.

Alia de ſancto andrea.

Sacroſancta hodierne feſti=
uitatis preconia. Digna laude
uniuerſa cathegoriſans eccleſia
Mitiſſimi ſanctorum ſanctiſſima
recolendo gaudia. Apoſtoli an
dree admiranda prefulgentis gra
tia. Hic accepto a iohanne bapti=
ſta ꝙ veniſſet qui tolleret peccata.
mox eius intrans habitacula au=
diebat eloquia. Inuentoq; fra=
tre ſuo bariona inuenimus ait o=
uans meſſiam et duxit eū ad dul=
ciſſimam ſaluatoris preſentiam.
Hic perſcrutantem maria chriſti
vocauit clementia. Artem piſcā
di commutans dignitate apoſtoli
ca. Huius animam poſt clara fe
ſti paſcalis gaudia ſancti ſpiritus
preclara perluſtrauit potentia. Ad
predicandum populis penitentiā
et dei patris per filium clementiā.
Gratulare ergo tanto patre a=
chaia illuſtrata eiꝰ ſalutari doctri
na et ornata multimoda ſignorū
frequentia. Et tu gemens plora
trux carnifex egea te lues inferni et
mors tenet eterna et andream feli
cia per crucē manent guadia. Nā
regem tuum ſpectas iam adoras iā
in eius cōſpectu andrea ſtas. Odo
rem ſuauitatis iam aſpiras quem
diuini amoris aroma das. Sis
ergo nobis inclita dulcedo nectnō
intima celeſtis vite balſama.

De ſancta barbara.

Aue martir glorioſa barbara
q; generoſa paradiſi ver=
nās roſa caſtitatis lilium. Aue
virgo pulcra tota caſtitatis fon=
te lota dulcis mitis ⁊ deuota vas
virtutum omnium. Aue criminis
ignara ſponſum audi voce clara
veni pulcra veni cara veni corona
beris. Aue barbara ſerena pul=
cra quaſi luna plena ſingulari cā=
tilena ſponſum agni ſequeris.
Aue barbara beata que cum ſpō
ſa preparata nuptiarum adopta
ta tranſiuiſti gaudia. Aue ful=
gens magarita in corona iheſu ſi=
ta tam in morte quam in vita ſis
ꝓ nobis propicia amē.

De ſancto nicolao.

Congaudentes exultemus vocali concordia. Ad beati nicolai feſtiua ſolēnia. Qui in cunis adhuc iacens ſeruabat ieiunia Ad papillas ſumma cepit pmereri gaudia. Adoleſcēs āplexatur litteraꝝ ſtudia. Alienus et immunis ab omni laſciuia. Felix ↄfeſſor cui⁹ fuit dignitatis vox de celo nunciata. Per quam prouectus p̄ſulatus ſublimatur ad ſumma faſtigia. Erat in eius animo pietas eximia et oppreſſis impendebat cuncta beneficia. Auro p eū virginū tollitur infamia atq; patris earundem leuatur inopia.

Quidam naute nauigantes ꝛ cōtra fluctuum ſeuiciam luctātes naui pene diſſoluta. Nam de vita deſperātes in tanto poſiti periculo voce dicunt omnes vna. O beate nicolae nos ad portum maris trahe de necis anguſtia. Trahe nos ad portum maris tu qui tot auxiliaris pietatis gratia. Dum clamarēt nec incaſſum ecce quidam dicit aſſum ad veſtra preſidia. Statim aura datur grata et tempeſtas fit ſedata quieuerunt maria. Ex ipſius tumba manat vnctionis copia. Que infirmos omēs ſanat per eius ſuffragia. Nos qui ſum⁹ in hoc mundo viciorū in profundo iā paſſi naufragia. Glorioſe nicolae ad ſalutis portū trahe vbi pax et gloria. Ipſam nobis vnctionem impetres a dn̄o voce pia. Qui ſanant leſionem cūctorum peccaminum in maria mnnū feſtum celebrari gaudeant per ſecula. Vt conuerteret eos xp̄us poſt vite curricula.

De dedicatione

Pſallat eccleſia mater illibata et virgo ſine ruga honorem hui⁹ ecc̄ie. Hec domus aule celeſtis ꝓbatur particeps. In laudē ipſius regis celorum et cerimonijs. Et lumine ↄtinuo emulans ciuitatem ſine tenebris. Et corpora in gremio confouēs animarū que in celo viuunt. Quam dextera ꝓtegat dei. Ad laudem ipſius diu Hic nouā prolē grā parturit fecunda ſpiritu ſancto. Angeli ciues viſitant hic ſuos et corpus ſumitur iheſu. Fugiunt vniuerſa corporis nocua. Pereunt peccatricis anime crimina. Hic vox clara leticie perſonat. Hic pax ſalus et gaudium redundat. Hac domo trinitati laus et gloria ſemper reſultat.

De euangeliſtis.

Qui ſunt iſti qui volāt vt nubes per aera. Portantes chriſti per ſanctum ſpiritum miſteria. Hij ſunt terre principes ꝛ electi lapides quorum ſonus exauditus eſt per terre climata. Petr⁹ antiochiam paulus alexandriam et andreas conuertit ad dominū achayam. Iohannes in dolio et

ferueſiti qlēo ſenatum deuicerat.
Philipp⁹ azoticū deſtiauit populū
ad matrē eccleſiā. Adhuc ſunt in
numero iacobuſ cum iacobo ſymō
et iudas thadeus. Vocatus a do
mino ſedens in theoloneo ſequi-
tur matheus et bartholomeus.
Thomas nō poſtponitur mathi-
aſq; tollitur vacatus a dn̄o ſorte
apoſtolica. Ergo vos apoſtoli et
amici dn̄i noſtrorum abſoluite pec-
catorꝫ vincula iuuando per ſecula.

De apoſtolis proſa.

Clare ſanctorum ſenatus a-
poſtolorū princeps orbis ter
rarum rectorq; regnorum. Eccle
ſiarū mores ⁊ vitā moderare. Qui
per doctrinam tuam fideles ſunt v-
biq;. Anthyochus et renus cōre-
dunt tibi petre regni ſolium. Ty-
rannidem tu paule alexādrinam
inuaſiſti greciam. Ethyopes hor
ridos mathee agnelli vellere. Qui
mactas neſciat aliquas veſtiſti cā
didos. Thoma bartholomee iohā
nes philippe ſymon iacobiq; pari
les. Andrea thadee dei bellatores
incliti. En vos oriens et occidēs
ymo totus terres mundi circulus
ſe patres habere gaudet et expectat
iudices. Et idcirco mūd⁹ oīs lau-
des vobiſ ⁊ honorē ſcīs debitū ſup
plex impendit. De euāgeliſtis

Iocundare plebs fidelis cu
ius pater eſt in celis recolens ezechi
elis prophete pronia. Eſt iohan
nēs teſtis xpi ſcribens in apocalip
ſi vere vidi vera ſcripſi vera teſti-
monia. Circa thronum maie-
ſtatis cum ſpiritibus beatis qua-
tuor diuerſitatis aſtant animalia
Formā primā aquilinā ⁊ ſcdām
leoninam ſed humanā ⁊ bouinam
duo gerunt alia. Forme formāt
figurarꝫ formā euangeliſtarꝫ quibꝫ
ymber doctrinarꝫ ſtillat in eccleſia.
Hic eſt marcus et matheus lucaſ
quem et zebedeus pater miſit tibi
deus dū laxarēt recia. Formā viri
dat matheo quia ſcripſit ſic de deo
ſicut deſcendit ab eo quem plaſma
uit hoiem. Lucas bos eſt in figu
ra quem pretendit in ſcriptura ho
ſtiarū tangens iura legis ſub vela
mine. Marcus leo per deſertum cla
mat rugit in aperto iter deo facit re
ctum mūdum cor a crimine. Sed
iohannes ala bina claritate aqui
lina forma fertur ī diuina puriori
lumine. Quatuor deſcribunt iſti
quadriformes actus xpi ⁊ figurāt Criſti
ut audiſti ſua queq; formula. Na
tus homo declaratur vitulus ſacri
ficatur leo morte depredatur ⁊ aſcē
dit aquila. Ecce forma beſtia-
lis que ſcriptura ꝓphetalis notat
et materialiſ hec ē impoſitō. Cur-
rūt rothis volant alis viſus lux ē
ꝓphetalis tota ſenſus ſpūalis ala cō
tēplatio. Paradiſus irrigatur vi
ret floret fecūdatur hijs abundat
hijs letatur q̄tuor flumibꝫ. Pons

eſt chriſtus hij ſunt riui hic eſt al-
tus hij procliui ut ſaporem fontis
viui miniſtrant fidelibus. Ho-
rum fonte debriantis ſitis creſcat
caritatis ut de fonte deitatis ſati-
emur plenius. Horū trahat nos
doctrīa viciorū de ſentina ſicqꝫ du
cat ad diuina ab ymo ſuperius.

De martiribus proſa.

O Beata beatorū martirum
ſolennia. O deuota recolē-
da victorum certamina. Digne di
gnis fulgent ſignis et florent vir-
tutibus. Illos ſemper conderen
ter veneremur laudibus. ide uo
to corde toto adheſerunt domino
Et inuicti ſūt addicti atroci mar
tirio. Carcerati trucidati tor-
mentorū genera. Igne leſi ferro
ceſi pertulerunt plurima. Cum
ſic forti cedunt morti carnis per in
teritum ut electi ſunt adepti beato
rū premia. Per contēptū mun-
danorum et per bella fortia merue
runt angelorum victores cōſortia.
Ergo facti coheredes chriſto in
celeſtibus. Apud chriſtū vota no
ſtra promouete precibus. Et poſt
huius finē vite et poſt tranſitoria
In perhenni mereamur exulta
ri gloria amē. De vno martire.

Spe mercedis ꝛ corone ſtetit
martir ī agone ad mortē o-
bediēs. Morte xp̄m imitat⁹ fide fir
mus ꝛ firmatus firmo greſſu gra-
diens. Xp̄i fortis hic adletha
qui ſubire mente leta mortē nō ab
horruit. Ut ſit ſalus infirmorū et
medela pctoꝝ gratiā ꝓmeruit. Ce
ci claudi ſurdi muti ſūt ad uſum
reſtituti diuina potentia. Nō eſt
morbus quē nō curet dū morboſū
nō obduret tanta diffidentia. Ho
ſtes xp̄i xp̄o cedūt et fideli mēte cre
dunt argumēta fidei. Ergo mar-
tir inuocetur ut per eū nobis detur
ad ſuperna prouehi.

De confeſſore et pontifice.

Ad laudes ſaluātoris ut mēs
incitetur humiliſ. Sentiāt
hūc diem iuſta decauſa celebrare.
Gaudeat ꝛ ſe ſe ſic pia vota ꝓmo
uere. Hac die ſacrata celoꝝ petijt
rex pontificū. Iugiter ſcōꝝ ī cho
ro ſplendēs ut ſydus aureū. Et
gaudiū āgelis fcm̄ ē ex aduētu cō
paris. Fuiſſe quē angelū dn̄i cō
ſtat exercituū. Quiqꝫ ſuam triti-
ci dās menſurā ad fidei caulas cō-
gregans ouiculas lupi ꝓuidit inſi
dias. Fidelis et prudens credita
diſtribuens. Hic dedit ad mēſam
dn̄i pecuniā ut dignā faceret uſu-
rā. Beatus hic ſeru⁹ quē cū vene-
rit dn̄s ita inuenerit. Probatū ī
terra ſuper oīa ſtatuet illum in pa
tria. Ad tanti patris gloriam ce-
lebrandā chorus ꝯtinet laudē di-
gnā et ꝓlis letis reſpōdeat vocibꝫ
Dicam⁹ oēs cernui tāto patri
iūgat ſe ſuo grex paſtori ꝛ ꝓcibꝫ fu-
ſiſqꝫ lacrimiſ clamemuſ. Paſtor bo
ne miſerere eccleſie tuiſqꝫ ꝓcibꝫ re-
ſoue. Confer opem plebi tue ꝓces

intēdē et pio iuuamīe maculas diſue. In via nos adiuua collora in patria redde que ſperamus bona amen.

De confeſſore ⁊ nō pontifice.

Dilectus deo et hominibus et erit angelicus aſpectus ei⁹. Verbum vite lingua eius et qui dilexerit eam beatus. In circuitu dentium eius fortitudo ibi erit ſapiētia cum conſilio. Labia ei⁹ mira probatiſſima guttur ei⁹ dulcia rutilans aromata. Corpus illius quaſi ſcutū ſculptile ornatū gēmis undiqꝫ. Via illius via viri ſimplicis liberator in anguſtijs. Quis inuenit faciem eius ipſe deus fortis potens et conſiliarius. Ora ſancte N ne damnemur cū impijs in die iudicij. Qui tenuerit verba ſapientie habebit ſpem vite ſempiterne.

De quolibet ſancto.

Superne matris gaudia repreſentat eccleſia. Dum feſta colit annua ſuſpirat ad perpetua. In hac valle miſerie mater ſuccurrat filie. Hic celeſtes excubie nobiſcum ſtant in acie. Mundus caro demonia diuerſa mouēt prelia. Incurſu tot fantaſmatū turbatur cordis ſabbatum. Dies feſtus cognatō ſimul hec habet odio. Certantqꝫ pari federe pacē de terra tollere. Confuſa ſunt hec omnia ſpes metus meror gaudiū. Vix hora vel dimidia fit in celo ſilentium. Quam felix illa ciuitas in qua magis ſolēnitas. Et quā iocunda curia que cure prorſus neſcia. Nec languor hic nec ſenium nec fraus nec terror hoſtiū ſed una vox letantium et unus ardor cordium. Mirantur nec deficiant in illū quē ꝓſpiciūt fruuntur nec faſtidiunt quo frui magis ſitiunt. Illic ciues angelici ſub yerarchia triplici trine gaudēt et ſimplici ſe monarchie ſubiti. Illic patres diſpoſiti ꝑ dignitate meriti ſemota iā caligine lumen vident in lumīe.

De quolibet ſancto vel ſancta

Hic ſanctus cuius hodie celebrantur ſolennia. Nam reuelata facie regem cernit in gloria. Illic regina virginum tranſcendens culmen cordium. Excuſet apud dominum noſtrorum ſordes criminum. Nos ad eandem gloriam per ipſi⁹ ſuffragia. Poſt preſentem miſeriam chriſti perducat gratiam.

De virginibus.

Exultent filie ſyon ī rege ſuo neſcientes thorum delicti crimine ſordidatum. Quaꝫ chriſt⁹ ſponſus virginum virginis eſt filius. Cuius gratie mira opera in ſanctis ſunt edita. Ut das cernere hac in virgine cui⁹ hec feſta ſūt hodie. Que et fragili ſexu femineo viriliter carnis iure domito. Angelicam hic vitā duxerat in carne dum preter carnem vixerat. Hoc miratur ſerpens antiquus

calcaneum eius obſeruare callidꝰ:
Qui nocere dū machinatur ſub
pedibus femine caput eius teritur
Inſidias hoſtis hanc chriſte do=
cuiſti virginē vincere in prima cō
greſſione. Cum non conſentiret
ſed illi reſiſteret vincere qui ſolet
temptatus ſi non repugnet. Quē
hec virgo reſiſtens a ſe fecit fugere
Quo fugato appropiquabat tibi
domine. Nunc inter virgines ad
ducta poſt eam que mater eſt inta=
cta virginū virginis marie digna
eſt pediſſequa. Te agnū ſine ma
cula iam ſequitur ſtola candida fi
lium virginis quocunqꝫ virginū
flos ierit. Huius interceſſione tu
nos tuere

De beata virgine.

AVe preclara maris ſtella in
lucem gentiū maria diuini
tus orta. Euge dei porta que non
aperta veritatis lumen ip̄m ſolem
iuſticie indutum carne ducis ī or=
bem. Virgo decus mundi regina
celi preelecta ut ſol pulcra lunaris
ut fulgur agnoſce omnes te diligē
tes. Te lignum vite virgam al=
me ſtirpis yeſſe naſcituram prio=
res deſiderauerunt patres et pro=
phete. Te plenam fide ſancto ro
rante pneumate parituram diui=
ni floris amigdalum ſignauit ga=
briel. Te agnum regem terre do=
minatorem moabitici de petra de=
ſerti ad montē filie ſyon tranſdu=
xiſti. Tu qui furentem leuiathan
ſerpentem tortuoſumqꝫ et vectē col=
lidens damnoſo crimine ſyon mū
dum exemiſti. Qui gentium nos
reliquie tue ſub cultu memorie mi
rum in modū quem es enixa ꝓpici
ationis agnū regnantem celo eter
naliter reuocamus ad aram ma=
ctandum miſterialiter. Hinc mā
na verum iſrahelitis veri veriſ a=
brahe filijs āmirātibꝫ quōdā mo
yſi qđ typus figurabat iā nūc ab=
ducto velo datur perſpici ora vir
go nos illo pane celi dignos effici
Fac fontē dulcem quē in deſerto
petra premonſtrauit deguſtare ut
ſincera fide reneſqꝫ conſtringe lo=
toſ in mari anguem eneum in cru
ce ſpeculari. Audi nos nam te fi=
lius nichil negans honorat. Sal
ua nos iheſu p quibus virgo ma=
ter te orat. Da fontem boni viſe
re da pure mentis oculos in te de=
figere. Quo hauſto ſapientie ſa=
porem vite valeat mens intellige=
re. Chriſtianiſmi fidem operibꝫ
redimire beatoqꝫ fine ex huius in
colatu ſeculi auctor ad te tranſire.

De beata virgine maria.

SAlue mater ſaluatoris vas
electū vas honoris vas cele
ſtis grē. Ab eterno vas ꝓuiſū vas
inſigne vas inciſum manu ſapiē=
tie. Salue verbi ſacra parēs flos
de ſpina carens flos ſpineti gloria
Nos ſpinetū nos peccati ſpina ſu
mus cruētati ſꝫ tu ſpine neſcia.
Porta clauſa fons cella cuſtos

vngentoꝛum cella pigmentaria.
Cynamomū thalamū mirram
thus ⁊ balſamū ſuperas fragrātia
Salue decus liliū mediatrix ho=
minum ſalutis puerpera. Virtuſ.
temperantie roſa paciētie nardus
odoꝛifera. Tu conuallis humi=
lis terra nō arabilis que fructum
parturijt. Flos campi conualli=
um ſingulare liliū chriſtus ex te ꝓ
dijt. Tu celeſtis paradiſus liba=
nus non inciſus vapoꝛans dulce=
dinem. Tu candoꝛis et decoꝛis tu
dulcoꝛis et honoꝛis habens pleni
tudinem. Tu thronus es ſalomo
nis cui nullus par in thronis arte
vel materia. Ebur candens ca=
ſtitatis aurum fuluum caritatis
preſignans miſteria. Palmam
ferens ſingularem nec in terris ha
bens parē nec in celi curia. Laus
humani generiſ virtutum pre cete
ris habes priuilegia. Sol luna
lucidioꝛ et luna ſyderibus ſic ma=
ria dignioꝛ creaturis omnibus.
Lux eclipſym neſciens virginis
eſt caſtitas candoꝛ indeficiens im=
moꝛtalis caritas. Salue mater
pietatis et totius trinitatis nobi=
le triclinium. Verbi tamen incar
nati ſpeciali maieſtati ꝑparās ho
ſpicium. O maria ſtella maris di
gnitate ſingularis ſuper omnes oꝛ
dinaris oꝛdines celeſtium. In ſu
premo ſita poli nos cōmenda tue
proli ne terroꝛes ſiue doli nos ſup
plantēt hoſtium. In procinctu
conſtituti te tuente ſimus tuti per=
uicatis et verſuti tue cedat vis vir
tuti dolus prouidentie. Ihe=
ſu verbi ſummi pris ſerua ſeruos
tue matris ſolue reos ſolue gratis
et nos tue claritatis configura glo
rie. Alia de beata virgine.

Verbum bonū et ſuaue perſo
nemus illud aue ꝑ quod xp̄i
fit cōclaue virgo mater filia. Per
quod aue ſalutata mox concepit fecū
data virgo dauid ſtirpe nata inter
ſpinas lilia. Que veri ſolomōis
madens vellus gedeonis cui' magi
tribꝫ cū inſ laudāt puerperiū. Aue
ſolem genuiſti aue prolem protuli
ſti mundo lapſo cōtuliſti vitam et
imperium. Que ſpōſa verbi ſum
mi maris poꝛtus ſignum dumi a=
romatum virga ſumi angelorum
domina. Supplicamus nos emē
da emendatos nos cōmenda tuo
nato ad habenda ſempiterna gau
dia. Item alia proſa de dn̄a.

Aue maria gratia plena do=
minus tecum virgo ſerena.
Benedicta tu in mulieribus que
peperiſti pacem hominibus ⁊ ange
lis gloꝛiam. Et benedictus fru=
ctus ventris tui qui coheredes ut
eſſemus ſui nos fecit per gratiam.
Per hoc autem aue mundo tam
ſuaue contra carnis iura. Genu=
iſti ꝑlē nouā ſtella ſolē noua geni
tura. In parui et magni leonis ⁊
agni ſaluatoꝛis xp̄i tēplū extitiſti
ſed virgo intacta. Tu floꝛis ⁊ roris

panis et paſtoꝛis virginũ virgini
roſa ſine ſpina genitrix es facta.
Tu ciuitas regni iuſticie tu ma=
ter es miſericoꝛdie de lacu fecis ⁊ mi
ſerie theophilum refoꝛmans gra=
tie Te collaudãt celeſtes curie tu=
es mater et filia per te reis donatur
venia per te iuſtis refertur gratia.
Ergo maris ſtella verbi dei cel=
la et ſolis auroꝛa. Paradiſi poꝛ=
ta per quam lux eſt oꝛta natum tu=
um oꝛa Ut nos ſaluat a peccatis
et in regno claritatis quo lux lucet
ſedula collocet per ſecula

**Item alia proſa de beata vir-
gine maria.**

Gaude maria templum ſum
me maieſtatis Gaude maria ſpe
culum virginitatis. Gaude ma=
ria lex teſtamenti gratie. Gaude
maria lux oꝛnamenti gloꝛie Gau
de maria vera ſpes veri gaudij.
Gaudium nobis ſit dulcis vul=
tus filij. Aue virgo glorioſa ca=
ſti candoꝛ lilij. Aue virtus odo=
roſa ſummi ſpes ſolatij. Impro
uiſi vie ſtam⁹ lapſis manũ poꝛ=
rige tua prece ne cadamus greſſus
noſtros dirige. Salua nos ⁊ ſer=
ua in ſeculum ſeculi. Ubi te ſan=
ctoꝝ contẽplantur oculi ſancta ma
ria. **Item alia proſa de beata
virgine maria.**

Gaude mater luminis quam
diuini numinis viſitauit gra=
tia maria. Salue virgo regina
floꝛe fructu candida diuina poten
tia maria. Plena dei munere me
ruiſti gignere prolem ſanctitatis
maria. Tu virtutum ſpeculum il
luſtraſti ſeculum luce claritatis ma
ria. Te adoꝛant ſuperi matrẽ oĩs
gratie maria. Ad te clamant mi
ſeri de valle miſerie maria Audi ꝓ
ces terge fletus nos cõmẽda filio o
maria. Et nos tua prece ſuo col
locet in ſolio o maria.

**Item alia proſa de beata vir=
gine maria.**

Hodierne lux diei celebris i
matris dei agitur memoꝛia Letã
tes in hac die ſemper virginis ma
rie laudes et preconia. Omnis ho
mo omni hoꝛa hanc adoꝛa et im=
ploꝛa eius patrocinia. Pſalle pſal
le viſu toto coꝛde oꝛe voce voto a=
ue plena gratia. Aue domina ce
loꝝ inexpertã viri thoꝛum pari pa
rem neſcia Fecundata ſũmo vi
ro genuiſti moꝛe miro genitoꝛem
filia Floꝛens oꝛtus auſtro flante
poꝛta clauſa poſt et ante via viris
inuia. Fuſa celi roꝛe tellus fuſii
gedeonis vellus deitatis pluuia.
Salue decus firmamenti tu ca
ligiñoſe mẽti deſuper irradia. Pla
ca mare maris ſtella ne inuoluat
nos procella et tempeſtas valida.

**Item alia proſa de beata vir
gine maria.**

Ueni virgo virginum veni
lumen luminum veni vena
venie. Ueni ſalus hominum
veni ſplendoꝛ coꝛdium celeſtis.

militie· onſolatrix inclita ve=
ni vide viſita errantes in aera·
os foue nos excita nos rege noſ
ſuſcita de lacu miſerie· eni yeſſe
virgula veni roſa p̄mula roſa ca=
rens crimine· eccatoꝝ vincula
rumpe p̄ce ſedula p̄ſentis familie·
nteruentrix optima reple coꝛ=
dis intima celeſti tēꝑie· agna
maioꝛ maxima eſto nobis ꝓxima
regens regem gloꝛie· t nos iũ=
gat ſuperis dans nobis in dexteriſ
poſt ſpem frui ſpecie. ue regina
diceris miſerere miſeriſ virgo ma
ter gratie. Alia proſa de beata
Erbum bonum virgine·
et ſuaue ꝑſonemus illd̄ aue
per qd̄ xp̄i fit cõclaue virgo mater
filia er quod aue ſalutata mox
cõcepit fecundata virgo dauid ſtir
pe nata inter ſpinas lilia. ue ve
ri ſalomonis madēs vellus gedeo
nis cuius magi tribus donis lau=
dant puerperiũ· ne ſolē genuiſti
aue prolem protuliſti mũdo lapſo
contuliſti vitã et imperiũ· ue
ſponſa verbi ſummi maris portus
ſignũ dĩmi aromatũ virga fumi
angeloꝝ domina· upplicamus
nos emenda emendatos nos cõ=
menda tuo nato ad habenda ſem
piterna gaudia· Alia proſa de
beata virgine
Mperatrix gloꝛioſa potens
et imperioſa iheſu criſti generoſa
mater atq; filia. adix yeſſe ſpe=
cioſa virgo florēs et frondoſa quã

perfudit copioſa deitatis pluuia·
uſter leuis te pflauit et pflan=
do fecundauit aquilonē dũ fuga=
uit ſua cũ potentia. loꝛem ergo
genuiſti ex quo fructũ ꝓtuliſti ga
brieli dum fuiſti paranympho cre
dula. oſeph iuſtus vir expauit
iſta dum cõſiderauit ſciens q̄ nõ
temerauit floꝛeſcentē virgulam.
amen bene conſeruauit archa
num nec diuulgauit ſponſam ſed
magnificauit honoꝛans ut domi=
nam. eli quondam roꝛauerũt
nubes ex quo cõcreuerunt cõcre=
teq; ſtillauerũt virginiſ in gremiũ
es miranda res nouella nam
procedit ſol de ſtella regem dũ pa=
rit puella viri thoꝛi neſcia. rgo
clemens et benigna cũctoꝛũq; lau
de digna tuo nato noſ cõſigna pia
per ſuffragia. t carnali quo gra
uamur compede ſic abſoluamur ut
ſoluti trãſferamur ad celi palacia
In aduentu proſa de beata
Jttit ad virginē virgine
nõ quēuis angelũ ſed foꝛti=
tudinem ſuã archangelũ amatoꝛ
hominis. oꝛtem expediat pro
nobis nũcium nature faciat ut p̄=
iudiciũ in partu virginis· atu
rã ſuperat natus rex gloꝛie regnat
et imperat et ʒiñia ſcoꝛie tulit de me
dio. uperbientiũ terat faſtigia
colla ſublimiũ calcet vi ꝓpria po=
tens in preliũ. oꝛas eijciat mũ
danum principem matrēq; faciat
ſecum participem patris imperij.

xi qui mitteris hec dona reue-
la veteris velamen littere virtute
nūcij. cede nūcia dic aue domi
nus dic plena gratia dic tecū dñs
et dic ne timeas irgo ſuſcipias
dei depoſitū in quo pficias caſtum
ꝓpoſitum et votū teneas. udit
et ſuſcipit puella nūcium credit et
concipit et parit filiū ſed admira-
bilem, onſiliariū humani ge-
neris et deū fortiū et patrem poſte-
ris in fide ſtabilem. ui nobis
tribuat peccati veniam reatus di-
luat et donet patriam in arce ſide-
rum Amen.

Miſſale preſens factore petro
ſchoffer de gernſzheym Im-
preſſorie artis magiſtro In
inclita ciuitate mogūtina eiuſ
dem artis inuentrice elimatri-
ceq; prima: ānuente deo: ſuis
cōſignando ſcutis Ad dei lau-
dem et honorem impreſſum.
Anno incarnationis domini-
ce Milleſimoquadringenteſi
mooctuageſimoquarto· deci-
ma die nouembris fe iciter eſt
cōſummatum.

Ad Ieſu xpi glam dicamꝰ ad memoriam eiuſdem ad martirium O homo penſa qualit' rex tuus tamqz grauit' paſſus eſt ſuſpendium Claui crux et lancea fel acetum et ſpongia ſanguinis emanacio z flagella ſputa et uerbera columna z corona ſint dulcis contemplacio Aue ieſu nazarene charitatis fons amene effluens largiflue. Miſerere rex ſerene memoratu tue pene et mortis amariſſime. Salue caput inclinatum deſpectiue coronatum ſpinis infidelium. Aue corpꝰ flagellatum circumquaqz cruciatum nrm ppter uicium. Salue beata facies que turpiter ꝯſputa es ſubdita verberibus. Corporis cruciato ieſu xpi clauato paciens i omnibꝰ. Aue ieſu dextera ieſu manꝰ tuis uulnꝰ adoramꝰ corde deuotiſſimo. Per te detur ut uitamꝰ hoſtes tres et gaudeamꝰ in die nouiſſimo Salue manꝰ leua xpi perforata q fuiſti p pcto ppli. Et uos pedes crucifixi clauo uicti ligno fixi ut ſaluaretur miſeri. Dulce uulnꝰ laterale aue ſalue gaude uale. fcta longini lancea. Per quod ſumꝰ liberati cruciati a pcti macula criminiſqz. Qui paſſus es licet omnia et alia qua plurima condonat nra crimina Sint dei ieſu filio decꝰ honor et glia magna uirtꝰ maria et graciaz actis. Ergo nr crucifixe ſupplicamꝰ p obnixe tuu ut martiriu pnobis ſatis fiat deo pri qui ꝯferat tecu nobis gaudium amen.

magiſteri et ordine xxiij

Sequuntur vii misse beato Gregorio revelate

Ista vii missas in missio beato gregorio pape divinitus per angelum revelatas pro matre sua defuncta legendas / que purgatorij igne cremebatur redimenda / et tandem per innocentium papam ad preces serenissimi Imperatoris Caroli pro salute et redemptione animarum fidelium confirmare / Ille qui igitur has missas toto mentis devocione et humilitate se ad eas disponat et exacta diligencia parata qua intendit missas subsequenti incipiet legere vigilias novem lectionum perfice sic ut premittitur dispositus / et ante missarum subsequentium vii candelas circa easdem missas aut circa quaslibet missarum ex integra tu laudibus dei complete / et vii candelas ... pater noster et totidem ave maria orare debet et in memoriam cremare de ... per quaslibet missam ... passionis christi ut inferius patebit quaslibet misse illarum meditari debet aliqua parte passionis christi

Prima missa

Prima missa est que solet legi in die Ramispalmarum scilicet domine ne longe cum passione per omnia / et debet recolle passionem christi scilicet captorum domini nostri ihesu christi / ut sic ipse captus fuit / ita hanc animam deus hic ... liberata ... purgatorio ... virtute huius misse et virtute passionis christi ... palmarum

Propiciare nobis quesumus domine famulis tuis per sanctorum patronorum nostrorum Wenceslay viti adalberti georgi procopij cristini benedicti mathei johannis atque ysaac cyrilli et metudij nec non sancte ludmille sociorumque eorundem merita gloriosa ut eorum pia et assidua intercessione ab omnibus semper muniamur adversis per

Secreta

Suscipiat clemencia tua domine quesumus de manibus nostris munus oblatum et per sanctorum patronorum nostrorum wenceslay viti adalberti georgi procopij cristini benedicti mathei johannis atque ysaac cirilli et metudij nec non sancte ludmille sociorumque eorundem oraciones ab omnibus nos muniet peccatis per

Complenda

Divina libantes misteria que per sanctorum patronorum nostrorum wenceslay viti adalberti georgi procopij cristini benedicti mathei johannis atque ysaac cirilli et metudij nec non sancte ludmille sociorumque eorundem veneracione tue domine obtulimus maiestati quesumus ut per ea veniam hic mereamur peccatorum et celestis gracie donis reficiamur per

... et postulabitur / ut quemadmodum gloriosa illa beata maria celestibus gaudijs et angelorum choris fuit assumpta / sic hanc animam per quam agitur hoc officium cetui angelorum iungi mereatur / possunt tamen hee misse legi ... adhuc in vita existentibus / et debet legi indistincte sive individue etc.

Collecta pro magistro et ordine suo

Magistrum et ordinem nostrum tua divina maiestas conservare dignetur et cuius victoria contra katholice fidei hostes tribuas per dominum nostrum ...

Colecte de patronis

Propiciare nobis quesumus domine famulis tuis per sanctorum patronorum nostrorum Wenceslai viti adalberti georgij procopij cristini benedicti mathei Johannis atque ysaac cyrilli et metudij nec non sancte ludmille sociorumque eorundem merita gloriosa ut eorum pia et assidua intercessione ab omnibus semper muniamur adversis Secreta

Suscipiat clementia tua domine quesumus de manibus nostris munus oblatum et per sanctorum patronorum nostrorum venceslai viti adalberti georgij procopij cristini benedicti mathei Johannis atque ysaac cirilli et metudij nec non sancte ludmille sociorumque eorundem oraciones ab omnibus nos muniet peccatis per dominum Complenda

Divina libantes misteria que per sanctorum patronorum nostrorum venceslai viti adalberti georgij procopij cristini benedicti mathei Johannis atque ysaac cirilli et metudij nec non sancte ludmille sociorumque eorundem veneratione tue domine obtulimus maiestati quesumus ut per ea veniam hic mereamur peccatorum et celestis gracie donis reficiamur per dominum Jesum cristum filium tuum Qui tecum vivit

Magisteu et ordine curry

Oro

[.]lerad in nob etne salvator tue virtutis opac medelam et q pctai bti propij confessoris tui merita venerantur

[.]ius adiuti suffragijs a cunctis aiaz malis languoribus liberemur P dom,

Secreta

Accepta tibi sit qs dne hec oblatio ut sicut bto propio confessori tuo pficit ad honorem, ita nobis

famulis tuis pficiat ad salutem P dom Complenda

[.]uod a te descendit ad nos ~~ite~~ ad te qs dne descendet a nob et intercedente bto propio confessore

tuo purificet quos redemit P dom

Sequuntur vii misse beato Gregorio revelate

Iste vii missas in (?) beato gregorio pape dimittus per angelum revelatas pro matre sua defuncta legendas / que purgatorii igne cremebatur redimenda / et tandem per innocentium papam ad preces serenissimi imperatoris caroli pro salute et redemptione animarum fidelium confirmare / Illas igitur qui habet missas totis mentis devotione et humilitate se ad eas disponat et exacta diligencia paret qua intendit perficere sic ut permittitur dispositus / et ante missarum subsequentium incipiet legere vigilias novem lectionum cum integra cum laudibus et complete / et vii candelas circa easdem missas aut circa quamlibet missarum cremare debet et vii per quamlibet missam pater noster et totidem ave maria orare debet et in memoriam cuiuslibet misse illarum meditari debet quam partem passionis christi ut inferius ponitur

Prima missa

Prima missa est que solet legi in die Ramispalmarum scilicet Domine ne longe etc. cum passione pro anima / et ibi debet recolligere passionem christi scilicet captionem domini nostri ihesu christi / ut sicut ipse captus fuit / ita hec anima de hac missa exiens si capta est in penas purgatorii quod virtute huius misse et virtute passionis christi liberata de penis eximatur

De 2a missa

Secunda missa erit sicut feria tercia post dominicam palmarum videlicet Nos autem gloriari debet (cum pleno officio et passione domini / In hac missa fiat commemoratio et exortatio ad dominum ihesum ut sicut ipse accusatus et condempnatus fuit a iudeis / sic eadem anima si ab aliquo vicio dampnabili accusaretur et detineretur in penis / ut virtute passionis domini nostri ihesu christi et virtute huius misse liberetur

Tercia missa

fiat ut quarta feria post palmarum videlicet In nomine domini omne genu etc. / Ita hec anima a clavis et a vinculis ibi debet meditari ut sicut ipse dominus ihesus christus cruciatus in cruce / Ita hec anima a clavis et a vinculis penarum virtute passionis christi et huius misse salvatur

Quarta missa

confiat de sancta cruce Nos autem gloriari debet etc. ut in votivis missis feriis sextis cum epistola et graduali et tractu Eripe me / sic magis feria cum passione / Egressus ihesus / In illa missa fiat crudelissime passionis et mortis christi commemoratio scilicet ut anima per hoc officium peragitur virtute et memoria passionis christi et virtute huius misse de penis solvatur

Quinta missa

Erit Requiem et ibi fiat commemoratio sepulture christi / ut sicut ipse dominus ihesus christus pro nostra salute sepeliri voluit et sustinuit / sic eadem anima si ab aliquo crimine in penis est sepulta ut virtute huius misse liberetur

Sexta missa

ut in die resurrectionis christi videlicet / Resurrexi etc. cum alleluia et cum toto officio ut ipso die solenni / In hac missa fiat commemoratio gloriose resurrectionis christi ihesu / ut sicut animarum sanctorum patrum fuit liberatio / ut eciam eadem anima gloriosa christi resurrectione et huius misse virtute a penis liberetur

Septima missa

Et ultima de assumpcione gloriose virginis marie totum ut ipso die solenni / Ibi fiat commemoratio beate virginis marie et postulabitur / ut quemadmodum gloriosa illa beata maria celestibus gaudiis et angelorum choris fuit associata / sic hec anima per quam agitur hoc officium cetui angelorum iungi mereatur / possunt tamen hee misse legi eciam pro vivis in vita existentibus / et debet legi indistincte sive individue etc.

Collecta pro magistro et ordine nostro

Magistrum et ordinem nostrum tua divina maiestas conservare dignetur et hec ... contra catholice fidei hostes tribuas per dominum nostrum ... victoria

Colecta de patronis

Propitiare nobis quesumus domine famulis tuis per sanctorum patronorum nostrorum Wenceslai viti adalberti georgii procopii cristini venedicti mathei Johannis atque ysaac tyrilli et metudii nec non sancte ludmille ceterorumque sanctorum merita gloriosa ut eorum pia et assidua intercessione ab omnibus semper muniamur adversis

Secreta

Suscipiat clementia tua domine quesumus de manibus nostris munus oblatum et per sanctorum patronorum nostrorum wenceslai viti adalberti georgii procopii cristini benedicti mathei Johannis atque ysaac cirilli et metudii nec non sancte ludmille ceterorumque sanctorum ab omnibus nos emundet peccatis per dominum

Complenda

Divina libantes misteria que pro sanctorum patronorum nostrorum wenceslai viti adalberti georgii procopii cristini benedicti mathei Johannis atque ysaac cirilli et metudii nec non sancte ludmille ceterorumque sanctorum veneratione tue maiestati quesumus ut per ea veniam hic mereamur et celestis gratie donis reficiamur per dominum Jesum cristum filium tuum Qui tecum vivit